



6 00

HERODOTI

HISTORIARUM LIBRI IX.


GRAECE ET LATINE.

TOMUS I.

Liber I et II. cum Varietate Lectionis.

ARGENTORATI

TYPIS PHILIPPI IACOBI DANNBACH.



Bein del. et sculpsit

HERODOTI
MUSAE

SIVE

HISTORIARUM LIBRI IX.

AD VETERUM CODICUM FIDEM
DENUO RECENSUIT
LECTIONIS VARIETATE
CONTINUA INTERPRETATIONE LATINA
ADNOTATIONIBUS
WESSELINGII ET VALCKENARII
ALIORUMQUE ET SUIS
ILLUSTRAVIT

IOHANNES SCHWEIGHAEUSER
IN ACAD. ARGENT. ET SEM. PROT. LITERAR. GRAEC. PROF.
ACADEMIAE REG. INSCRIPT. ET HUM. LITERAR. ADSCR.

TOMUS PRIMUS.

ARGENTORATI ET PARISIIS
APUD TREUTTEL ET WÜRTZ, BIBLIOPOLAS.
MDCCCXVI.

IOH. SCHWEIGHAEUSER
MUSARUM AMICIS SALUTEM.

Liberare posse fidem publice datam, promissumque absolvere opus, clementer nobis adspirante Dei Opt. Max. numine, per multiplices tempestatum turbines contigit. Sextus hic agitur annus, ex quo Bibliopolae quorum periculo in lucem hoc opus exit, schedâ in publicum emissâ, meis verbis professi sunt, non esse me alienum a consilio, si favisset studiosorum hominum voluntas, et vita viresque suppetiissent, *Wesselingianam Herodoti Editionem* ea lege *instaurandi*, ut, si quid vel in graeco exemplo, vel in adiecta latina versione, vel in Wesselingii Valckenariique Adnotationibus desideraretur, quod aut commodius poni posse aut suppleri debere videretur, id ita corrigeretur suppleretur que, ut nihil tamen eorum, quae a summis illis Duumviris in Historiae parentem collata sunt, neglectum abiectumve lateret Lectores.

In manibus iam tunc meis erant *e quinque Codicibus Msstis Parisiensibus*, cum exemplo Wesselingiano ab erudito iuvene *Georgiade* Thessalonicensi, cuius et fidem et industriam mihi Boissonadus Vir clarissimus commendaverat, diligenter collatis, excerpta *Lectionis Varietas*. Accesserunt

deinde *Lectiones e sexto* quodam *Regio Codice* enotatae, qui quidem nonnisi Fragmenta nonnulla, satis tamen illa notabilia, Historiarum Herodoti complectitur: accesseruntque, primum, *e membranaceo vetusto Codice Italico*, integrum Scriptoris nostri opus exhibente, neque umquam antea excusso, excerptae Lectiones, a CREUZERO, Heidelbergensis Academiae decore, penes quem tunc is codex erat, ultro mihi oblatae; moxque, veniâ ab illustri membranarum possessore, LIBERO BARONE DE SCHELLERSHEIM, *Eisbergae aliorumque in Westphalia locorum domino*, per eiusdem *Creuzeri* apud illum gratiam et in me benevolentiam impetratâ, ipsae illae praestantissimae Membranae ad me transmissae, earumque usura in tantum temporis spatium, quantum mihi ipsi commodum visum fuisset, supra quam dici potest liberaliter concessa.

HISCE munitus praesidiis, de quibus in Praefatione alteri Parti huius Tomi praemissa uberius exponam, ac *praecipuarum* quarumque *Herodoti Editionum* exemplo instructus, postquam intellexi haud ingratam fore doctis studiosisve hominibus operam nostram Herodoto navandam, primam in eo diligentemque posui curam, ut ex collatis inter se *diversis Lectionibus*, quas ad quemque Scriptoris nostri locum vel Wesselingianus adparatus vel nostrae nobis copiae offerebant, eam seligerem adoptaremque, quae aut citra controversiam repraesentare *genuinam Auctoris scripturam* aut ad eam proxime accedere videretur; quo admirabili huic antiquitatis monumento nativus suus color atque habitus, quoad fieri posset, restitueretur. Quod quum

mihi fuerit propositum, ridiculus sim utique, si cunctis in locis, quae difficultatem habere aliquam videntur, acu (quod aiunt) rem tetigisse mihi persuadeam; qui saepenumero ipse, quid adoptarem, quid seponerem, incertissimus haeseram: abunde mihi gratulandi erit materia, si maiori ex parte, et his quidem maxime in locis quae sunt potioris cuiusdam momenti, doctorum iudicio Virorum satisfecero.

De ratione quam in constituendo graeco exemplo sive contextu, quem vulgo vocant, secutus WESSELINGIUS est, sic ipse Vir doctus exposuit: *) *Ex scriptis Codicibus Ionici sermonis, quoties licuit, formam et habitudinem reformavi; in integrum nullo suo merito possessione deiecta restitui: innumera mendis liberavi, sed parcissime de coniectura, atque illis duntaxat in vocabulis, quae dictionis indoles aversabatur. Qua re nonnullis, quod aperte mendosa et levi brachio concinnanda reliquerim, iusto visus fui cautior: verum illud malui; satis habens, si ad medicinam via monstraretur.* **) Haec ille. Nos probas multas Lectiones, quae videri poterant haud satis certa auctoritate a Viro doctissimo receptae, accedente nostrorum Codicum testimonio firmavimus; plurimas alias, ab illo sepositas, partim nunc primum, partim praeeuntibus aliis ante aut post illum Editoribus, vindicavimus auctori; nonnullas etiam, Wesselingio ne memoratas quidem, nunc primum e Co-

*) In *Praefationis* postrema pagina.
**) Nempe id frequenter in *Adnotationibus* a Viro praestantissimo praestitum.

dicibus nostris productas, quum verissimae nobis visae essent, Herodoto restituimus; denique haud pauca loca, quae vel Wesselingio, vel Valckenario praesertim, aut corrupta aut prorsus adulterina et ab aliena manu inculcata visa erant, demonstrasse mihi videor aut omnino sollicitari non debuisse, aut leniore quadam medicina, ab ipsis vetustis libris indicata, persanari. Coniecturas vero, ut Wesselingius, sic et nos non nisi rarissimis quibusdam in locis in contextum recepimus, ubi et manifesto corrupta esse librorum omnium scriptura nobis videbatur, et emendatio occurrebat, quae non modo probabilis, sed et certa atque ita evidens videretur, ut ipsa per se sui faceret fidem.

Porro, quum ionica dialecto scriptae hae Historiae sint, consentaneum utique fuit, ut, sicubi loco formarum communi Graecorum sermone tritarum ionicas verborum formas libri veteres exhiberent, eae non negligerentur, sed ionice loquenti restituerentur Scriptori: atque in hoc etiam genere largam messem nobis reliquam fecit Wesselingii industria. Nec vero putandum est, cunctis eis in locis, ubi etiam nunc formae verborum communes praeeuntibus libris omnibus supersunt, quum alibi in eisdem verbis formâ Ionibus propriâ usum esse videamus Scriptorem, per librariorum aut temeritatem aut socordiam esse illas invectas. Licitum fuit ionico scriptori communibus verborum formis promiscue atque illis uti quae Ionibus propriae erant: et haud dubiis documentis intellexisse mihi videor, ut olim Homerum, sic etiam *Herodotum*, si quis alius, hanc sibi veniam sumsisse; et, quamvis idem *optima ionicae*

dialecti norma merito dicatur,*) tamen, ut aliis multis modis,**) sic et hoc ipso in genere *variationem* consulto esse secutum. Quo minus caussae esse equidem iudicavi, cur perspicua in hanc partem *Hermogenis* verba,†) *non pura, sed mixta dialecto scripsisse Herodotum* docentis, cum doctissimo *Wesselingio* nostro ††) aliam in partem interpretaremur.

Ad *Varietatem Lectionis* quod spectat, idem Wesselingius in sua *Praefatione*, continuo post verba superius adposita, haec subiecit: *Ex* contextu, *uti vocant, quae exterminavi, relegata in* Variantes *sunt* Lectiones; *copiosissime, quo censendi facultas foret, adpositas. Qua quidem in re nihil novi praeterque consuetudinem machinatus fui. Conquirimus sollicita cura et inpensis amplis diversas membranarum scripturas; cui tandem bono, si uti illis nefas putetur?* — Nos, eamdem cum Viro doctissimo rationem secuti, Lectionibus ab illo prolatis has, quas nostri insuper Codices et notabiliores offerebant Editiones, larga manu adiecimus. Qui artem criticam attigerunt, et

*) Ἡρόδοτος, τῆς Ἰάδος διαλέκτου ἄριστος κανών. *Dionys. Halic.* Epist. ad Pompei. Opp. T. VI. ed. Reisk. p. 775.

**) Vide eumdem *Dionys.* de Compos. Verbor. cap. 19. T. V. p. 133 seq.

†) *Hermog.* de Formis Orationis lib. II. pag. 513. coll. p. 406.

††) Dissert. Herodotea, p. 147 seq. *Schaeferum*, virum de Scriptore nostro praeclare meritum, postquam in edendis Musis coepisset, expulsis ubique formis verborum communibus, ionicas substituere formas, mox meliora edoctum abiecisse novimus istud consilium.

in tractandis vetustis codicibus vel mediocriter sunt versati, satis hi norunt, etiam vitiosissimarum notationem Lectionum multiplicem posse usum praestare; et ex medio fumo tenebrisque, quas librariorum vel oscitantia vel temeritas vel ignorantia obfudit genuinae auctoris scripturae, inopinatam subinde lucem oriri. Constitutum mihi erat initio, eis in locis, ubi de selectu ex diversis Lectionibus faciendo incertus fuissem ipse, aut ubi ambigi ab aliis non sine caussa posse videretur, illas Lectiones, quae a me sepositae forent, ipsi statim contextui qualibet in pagina subiicere. Sed tanta fuit huius generis multitudo, ut in hac praesertim minori forma, qua prodit haec editio, nimium spatii absumtura fuisset illa ratio, magno incommodo taedioque plerorumque Lectorum; qui in legendo Scriptore, seriei nexuique rerum intenti, graviter ferunt, si criticis notulis, ad singulorum verborum selectum plerumque spectantibus, interrumpitur attentio animi et ad minuta, quae quidem ipsis videntur, distrahitur. Quare, abiecto illo consilio, consultissimum duxi universum simul adparatum *Variarum Lectionum*, quae ad quemque Editionis huius *Tomum* pertinerent, separata *Parte* ita complecti, ut illarum *Partium* quaeque, pro Lectorum arbitrio, vel simul cum ea *Parte*, quae *Contextum* continet, uno eodemque volumine posset compingi, vel seorsim per se compacta sive seponi posset ab his qui haec talia minus curant, sive inter legendum a latere prioris *Partis* poni commodiusque inspici ab eis, qui in locis quibusque difficilioribus, aut si qua loca suspecta ipsis videntur, continuo cognoscere cupiunt quid sit quod ibidem aliae Editiones aliive Codices ma-

nuscripti praeferant. Rarioribus tamen nonnullis in locis ipsi statim contextui criticam Notulam placuit subiicere; ibi praesertim ubi aut ex coniectura aliquid in contextu positum est, nullius veteris Codicis auctoritate firmatum, aut ubi diversae Lectiones, quae de principatu inter se contendere posse videbantur, non ad singula verba idem significantia, aut ad solam verborum formam seriemve, sed ad rem ipsam sententiamque pertinebant.

Post Graeci exempli constitutionem proxima nobis cura in *Latinam Versionem* impendenda visa erat; quam a se paene prorsus neglectam esse Wesselingius his verbis professus est:*) *Vallae Latina*, inquit, *praeeuntium more Graecis adiunxi; non illa profecto optima, sed a clariss. Gronovio multifariam purgata, et, sicubi ἐν τῷ κειμένῳ aliquid innovatum, a me quoque. Maluissem equidem, ut suavissimus Scriptor ea dialecto ab omnibus tereretur, qua agnosci voluit. Sed, uti seculum est, Latina postulantur; maneat proinde hoc Catone per me contentum.* — Iam fuit quidem *Laurentius* ille *Valla* elegantiarum Latinarum inprimis callens, at non proinde Graeci sermonis scientia imbutus; cuius adipiscendae multis etiam tunc subsidiis, quae nobis hac aetate in promtu sunt, destituti erant doctissimi viri. Quare, quum admodum etiam corrupto usus esset Herodoti codice, ita Scriptorem hunc latine convertit, ut incredibile dictu sit quam multis in locis aut prorsus ab auctoris mente aberret illius Versio, aut ita ambigua

*) Sub finem Praefationis.

sit et parum dilucida, ut haud raro, quid sit quod vel graecus Scriptor vel eius Interpres dicere voluerit, perinde incertus haereas. Denique videtur ille etiam non tantam curam, quantam potuerat, in hanc conficiendam Herodoti Versionem impendisse, sed totam admodum deproperasse operam. Et *Gronovius* quidem multa *Vallae* errata passim correxit, sed longe tamen plurima intacta reliquit: nonnulla etiam ita mutavit, ut pervertisse magis quam correxisse videatur. Quae vero *Wesselingius* in eadem Versione correxit, oppido pauca sunt; caetera a Viro longe doctissimo, maiora spectante, consulto neglecta. Ita fit ut vix ullus exstet Graecus auctor, cuius *Latina versio* tam male misereque comparata sit, quam ea quae ad hunc usque diem suavissimis *Herodoti Musis* comes iuncta erat. Quare, quum hac nova Editione propositum nobis fuerit, non solum doctorum hominum, qui tali adminiculo non indigerent, inservire studiis, verum etiam ab eis Musarum amicis inire gratiam, quibus in hoc mari, quamvis placido, non sine cortice natare datum est; illusurus mihi visus eram Lectoribus, si *Latinam Versionem*, qualis adhuc fuit, repetitam exhibuissem. In qua quidem emendanda postquam primum ita constitueram versari, ut, intacta relinquens quaecumque ferri utcumque possent, ea demum mutarem, quae aut obscuriora, aut ad sensum minus commode posita, aut quae ab auctoris mente prorsus essent aliena; mox intellexi, et ad aequabilitatem orationis aptius fore, et alioqui multo commodius, si totam de integro refingerem. Atque hoc ita peregi, ut, absoluta pro mei captu ingenii singulorum capitum versione, *Latina nostra* cum *Lau-*

rentianis et cum his quae in illis vel ab *Henr. Stephano* in ora suae editionis mutanda proposita, vel quae a *Gronovio* aut *Wesselingio* mutata sunt, plerumque conferrem; et, si quid in his rectius commodiusve positum videretur, id ipsum, deletis nostris, adoptarem. Ita in conficienda hac Latina versione idem prorsus secutus sum consilium, quod *Reizio* olim clarissimo Viro propositum fuisse deinde demum animadverti: *) cui si exsequi quod constituerat licuisset, plurimum ille otii nobis hac parte erat facturus. *Larcheri* praestantissimam *gallicam Versionem* in locis difficilioribus consului: e qua ut multum passim me profecisse gratus profiteor, sic ab eadem haud raro in diversum mihi discedendum putavi: cuius dissensionis caussas, sicubi opus esse videbatur, in Adnotationibus exposui. Alias vernaculas Herodoti versiones, non quod eas spernam, sed otio parciturus, consulere supersedi.

Ad *Adnotationes* quod pertinet, Tomo quinto sextoque huius Editionis comprehensas, iam initio professus sum, illud mihi primum fuisse propositum, quod etiam magno numero studiosorum hominum inprimis gratum fore intellexeram, ut eorum, quae vel a *Wesselingio* vel a *Valckenario* ad Herodotum adnotata in Wesselingiana Editione exstant, nihil praetermitterem. *Iacobi Gronovii* Notas, quas eadem Editio repetitas exhibet, indignas iudicavi quibus bonae chartae denuo contaminarentur. Quodsi illas subinde laudavit Wesselingius, non eo id factum quod per se magni fecerit, sed, (qui

*) Vide *Reizii* Praefationem, Herodoti Historiis ab illo edi coeptis praemissam p. XXIX.

praestantissimi Viri candor et humanitas fuit) quo daret aliquid et praeceptoris olim sui memoriae, et omnino nomini *Gronoviano*, quod ob paterna maxime merita magno apud Batavos in honore erat. Si quando tamen bonae frugis quidpiam, quod perraro quidem mihi usu venire memini, in Notis huius viri reperi, quod ad illustrandum faceret Scriptorem nostrum, non id negligendum putavi, sed fideliter inde excerptum adposui Lectoribus. Reliqua quae *Wesselingianis* aut *Valckenarii* Adnotationibus adieci, partim ex Virorum doctorum scriptis publice editis (quorum quemque, uti par erat, suo loco laudavi) excerpta sunt; de multis etiam privatim me eruditi Amici monuerunt, in quibus prae caeteris *Boissonadi* mei et singularis benivolentia, et exquisitissima doctrina, et indefessum de me et de Herodoto nostro bene merendi studium eminuit. Quae de meo adiunxi, in his illud maxime spectavi, ut partim receptam a me scripturam, sicubi dubia nonnullis posset videri, nec illam iam satis in *Var. Lect.* adseruissem, quoad fieri posset vindicarem stabiliremque; partim ut Scriptoris sententiam mentemque, quam haud paucis in locis parum recte perceptam vulgo aut prorsus in alienam partem detortam vidi, patefacerem enuclearemque. In disquisitiones ad reconditiorem veterem Historiam, ad Chronologiam, ad Geographiam spectantes, et quae sunt alia genera in quibus illustrari eruditorum Commentatorum solertia solet, rarius me immersi: atque eo etiam magis ab his talibus consulto me abstinui, quod iam pluribus abhinc annis eam provinciam

idem Vir doctissimus, cuius in hanc nostram Editionem praeclarissimum meritum supra praedicavi, sibi designavit. *)

Libellus de *Vita Homeri*, vetustus ille quidem, sed falso *Herodoti* nomen in fronte gerens, ab hac Editione non debuit abesse; quum praesertim haud indignum *Wesselingius* iudicaverit quem eruditis suis Notis illustraret. De *Ctesiae Excerptis*, quae praeter idoneam caussam plerasque onerant *Herodoti* Editiones, omissis aliis, satis habui reliquias *Rerum Persicarum* ad ea usque tempora, in quibus *Herodotus* desinit, adposuisse.

Posteriori Parti quarti Tomi adiectus est *Index Rerum et Personarum;* quem, per *Iungermani* industriam satis commode confectum, superiores exhibebant Editiones, nostri autem caussâ denuo recensuit, partimque auxit, partim melius passim digessit et ordinavit meus in corrigendis speciminibus typographicis socius *Daniel Waetien*, Bremensis, qui humaniorum divinarumque literarum et scientiarum curriculum, quibus per quatuor continuos annos in Argentoratensi Academia et in Seminario theologico Protestantium apud nos strenue incubuit, his ipsis diebus multa cum laude absolvit.

Glossarium vetus Vocum Herodotearum, ad quod in Wesselingii Adnotationibus et in Varietate Lectionis subinde provocatur, in fine posterioris

*) Vide Georg. Frid. Creuzeri Praefationem libro de Historica arte Graecorum (*die Historische Kunst der Griechen*) Lips. 1803. praemissam, p. 7 seq.

Partis sexti Tomi cum eiusdem *Wesselingii* in illud Animadversionibus repraesentavi. Vellem etiam nunc continuo comitem huic Herodoti Editioni dare potuissem *Lexicon Herodoteum*, in quo instruendo iam a plusculis inde annis operam collocavi, sed cui elaborando perficiendoque ad hunc diem defuit otium. Quod si et vita et corporis animique suffecerint vires, poterit illud, interiecto quodam temporis spatio, separatim in lucem emitti: quae res multis Herodoti Lectoribus eo etiam gratior, ut equidem coniicio, erit futura, quoniam eadem haec veluti *Clavis Herodotea*, quam meditor, ad omnes Musarum Editiones, quae inde a Iungermaniana prodierunt, perinde erit adcommodata. Igitur, postquam et probari studiosis hominibus intellexero hanc operam adhuc a nobis Herodoto impensam, et postquam (id quod factum iri cupio speroque) de his, quae in tractando hoc Scriptore melius a me administrari debuerant, a doctis Viris fuero admonitus; tunc quidem, Bono cum Deo, ultimam illi operi adiicere manum constitui, nisi interim aut *Schaeferus*, Vir doctissimus diligentissimusque, promisso steterit iam ante hos sedecim annos in Praefatione splendidae Editionis Herodoti interposito, aut ab alio erudito Viro provincia haec fuerit occupata. Quod si nobis contigerit ut Lexicon istud in lucem emittere liceat, transferre in illud decrevi, suisque inserere locis, quidquid continet Wesselingianae editioni adiectus *Index Vocum et Dictionum graecarum* de quibus *in Adnotationibus* tractatur, commodeque adiici poterit *Index veterum Scriptorum*

in Adnotationibus ad Herodotum emendatorum aut illustratorum.

* * *

His praemissis, iam quae de Herodoti *Persona, Vita et Scriptis* in introitu operis praefanda videntur, ea non rectius certiusque expositum iri putavi, quam si, quae huc spectant, ex Wesselingii *Praefatione* ipsis doctissimi Viri verbis, cum eiusdem Notulis in ima paginarum ora adpositis, repraesentarem.*) Sic igitur ille praefari infit.

AEQUO LECTORI
S. D.
PET. WESSELINGIUS.

Facturus mihi operae pretium videor, si prius nonnulla de Herodoto eiusque libris, *quam instituti mei rationes, exposuero. Magni viri,* Ios. Scaliger, Ger. Io. Vossius, Io. Alb. Fabricius, *et novissime* Io. Bouherius, *erudite ea in re fuerunt occupati; saepe tamen discordes, et nonnunquam etiam lapsi. Seligam inde veritati maxime adsimilia, et electa adfirmabo.*

*) Quae istis adiecta a nobis sunt, oppido pauca, ea partim circumdatis cancellis, partim adiectâ in fine S. literâ distinguere a *Wesselingianis* placuit. Quae de diversis *Historiarum Herodoti Editionibus* dicenda supersunt, et de *Codicibus Manuscriptis*, quibus vel Wesselingius usus est vel nobis licuit uti, ea commodius in introitu *alterius Partis primi* huius *Tomi*, qua *Varietas Lectionis* continetur, exposita fore existimavi.

I. HERODOTI VITA.

Patriam praeclarissimi Scriptoris Halicarnassum primis verbis Clio; *illustre genus, et parentes Lyxen et Dryonem,* Suidas a) *vetusque Epigramma* b) *ostendunt. Aetas ac natalis annus testimonio* Pamphilae *cognoscitur,* c) *perhibentis principio belli Peloponnesiaci annos illum habuisse* tres et quinquaginta: *quod bellum Olympiadis LXXXVI. anno secundo cum coeperit, primam utique lucem adspexit ineunte Olympiade LXXIV., quatuor annis ante Xerxis in Graeciam expeditionem. Educatum edoctumque liberaliter fuisse, quamquam de praeceptoribus altum silentium, dubitare nefas. Adultior Halicarnassum, tyrannidem Lygdamidis non ferens, reliquit, seque in insulam Samum contulit; ubi Ionici sermonis Veneres amplexus animum ad scribendum adpulit, in foro et* caussis agendis nihil omnino versatus, *teste* Cicerone. d)

Ante id tempus in publicum edita fuisse Hecataei *Milesii* Περιήγησις τῆς Ἀσίας *fertur: hinc, quae Aegyptum, descriptionem phoenicis, hippopotami, et crocodilorum venationes spectant,* βραχέα παραποιήσας, mutatis paucis, *nisi a* Porphyrio *fallimur,* e) *mutuatus est. Et fallimur fortasse: namque valde dubium est, fuerit-ne eius* Περιηγήσεως Hecataeus *auctor.* Callimachus, *cui tali in negotio iusta caussae dictio est, eam* Hecataeo *abiudicatam obscuriori homini tribuit apud* Athe-

a) In Ἡρόδοτος et Πανύασις. b) In scholiis ad *Aristoph.* Nub. vs. 331. c) Apud *Gellium* Noct. Attic. XV. 23. d) In libro II. de Orat. c. 13. e) In *Eusebii* Praep. Evang. X. 2. [lib. X. c. 3.] p. 466.

naeum. f) *Non addo, quod Cl.* Valckenarius *verissime monuit*, g) *nihil huiuscemodi ab aliis, ne quidem a* Plutarcho, *exprobratum Herodoto fuisse. Vulgata quoque* Xanthi Λυδιακὰ *fuerant, dederantque illi* τὰς ἀφορμὰς, *sive* ansam *et* occasionem *ad res Lydorum exponendas: neque enim opinor* Ephori *apud* Athenaeum *verba* h) *ulterius posse porrigi. Multa sane Herodotus* i) *de Lydis eorumque in Italiam coloniis, de quibus nihil* Xanthus, *aut omnia alia;* Dionysio, *Herodoti populari, docente.* k) *Erant praeterea in doctiorum manibus et celebritate* Hellanici *Milesii et* Charontis *Lampsaceni* Περσικὰ, *aut* l) *similis certe argumenti commentaria. Quorum quidem libris a scribendo de-*

f) Deipnos. lib. II. p. 70. B. [cap. 82. nuperae edit. Conf. *Creuzeri* Fragmenta Historicor. Graecor. Antiquiss. p. 21 seq.] g) Ad Musae II. 77. h) lib. XI. 3. [c. 11.] p. 515. i) Vid. lib. I. 94. k) Antiq. Rom. lib. I. p. 22. [c. 28. At, quod in narratione de Lydorum colonia in Italiam deducta discedit a Xantho Herodotus, non inde efficitur, nihil e Xantho profecisse Nostrum: neque dubitandum mihi videtur, τὰς ἀφορμὰς, quas *Herodoto dedisse Xanthum* Ephorus ait, non modo *ansam* et *occasionem*, (haec foret, ἡ ἀφορμὴ) sed *materiam scribendi argumentumque* intelligi debere: in quo quum alios doctos viros tum *Larcherum* T. I. p. 381. et *Creuzerum* lib. cit. p. 142 seq. consentientes habeo. *S.*] l) Vid. *Dionysii Halic.* Epist. ad Pompeium p. 129. [*Dionys. Hal.* Vol. VI. ed. Reisk. p. 769. De *Hellanico* vero, post *Sturzium*, qui illius Fragmenta collecta edidit, monuit *Creuzerus* in libro *de Historica arte Graecorum* p. 96 seq. fuisse illum quidem natu paulo maiorem *Herodoto*, caeterum post hunc scripta sua edidisse. *Charonis Lampsaceni, Hecataei*, et *Xanthi Fragmenta* collecta, commentariisque illustrata, edidit idem *Creuzerus* in libro paulo superius (notâ *f.*) laudato, qui Heidelb. 1806. prodiit. *S.*]

territus non est, sed conmotus, ut auderet uberius, quam superiores, et ornatius dicere; *quae* Ciceronis *verba:* m) Dionysii *autem,* οὐκ ἀπετράπετο, ἀλλ' ἐπίστευσεν αὐτῶν κρεῖττόν τι ἐξοίσειν.

Hunc in finem, ut singula expiscaretur et regionum situs atque habitus coram intueretur et exploraret, taedium ac aerumnas longae peregrinationis non recusavit. Lustrata omni Graecia et Epiro, visaque Macedonia et Thracia, in Scytharum ultra Istrum et Borysthenem n) *oras transiit. Neque ab Asia abstinuit, cuius peragrata multo maxima parte, adiit Syriam, ubi Tyrum,* o) *Phoenicum nobilissimam urbem, et Palaestinam maritimam* p) *inspexit diligenter. Hinc conmodum in Aegyptum iter; quam visendi cupiditate oberrasse,* Euterpe *loquitur. Ex Aegypto in Libyam excucurrit, Cyrenenque vidit,* q) *forsan et alia amplissimae regionis oppida. Africae ab Aegypto ad promontorium Soloëntem sollicita descriptio et crebri cum Carthaginiensibus habiti sermones* r) *hoc possent persuadere, neque valide tamen. An Babylonem et uberrimos eius agros inviserit, venit in disputationem. Vir doctissimus,* Des Vignoles, *sed Herodoto saepius, quam par erat, iniquior, eo profectum vehementer infitiatur.* s) *Non nego, quod illi opinioni obtentui fuit, itineris Babylonici districtam a Musis mentionem abesse. At sunt de verissima Ampl.* Bouherii t) *observatio-*

m) Orator. c. 12. n) Vid. lib. IV. 81 etc. o) Libro II. 44. p) Lib. III. 5. et II. 106. q) Lib. II. 181. r) Lib. IV. 168 etc. et ibid. cap. 43. et 195. 196. s) Chronol. lib. IV. 4, 5. et VI. 3, 10. t) Dissert. Herod. cap. 1.

ne conplura, quae illud sibi desiderant: in his repetita cum Chaldaeis u) *colloquia, vix ea tempestate extra Babyloniae fines conserta: tum amplissimae urbis operosa et accurata delineatio, templorum praeterea et statuarum, quibus illa merito superbiebat. Ait in suam usque aetatem Babylone durasse Iovis Beli fanum aereis portis,* Διὸς Βήλου ἱρὸν χαλκόπυλον, x) καὶ ἐς ἐμὲ τοῦτο ἔτι ἐόν. *Contra ea non vidisse sese isthic statuam duodecim cubitorum ex solido auro, quod eam Xerxes aliorsum asportasset,* ἐγὼ μέν μιν οὐκ εἶδον. y) *Porro declarata cultissimis verbis soli Babylonici ubertate,* ἐκ z) δὲ κέγχρου καὶ σησάμου ὅσον τι δένδρον μέγαθος γίνεται, ἐξεπιστάμενος, μνήμην οὐ ποιήσομαι· εὖ εἰδὼς ὅτι τοῖσι μὴ ἀπιγμένοισι ἐς τὴν Βαβυλωνίην χώρην καὶ τὰ εἰρημένα καρπῶν ἐχόμενα ἐς ἀπιστίην πολλὴν ἀπῖκται. Ex milio autem et sesamo quantae proceritatis arbor surgat, etsi probe mihi comperta, memorare supersedeo; bene gnarus, iis, qui nunquam Babylonicam regionem adierunt, quae de frugibus dicta sunt, perquam incredibilia visum iri. *Talia conmentantem negabimus earum rerum testem fuisse oculatum? Verum ista erudito viro, nimio Ctesiae amore in transversum abrepto, condonemus.*

Herodotus, visis tot regionibus, urbibus et hominum moribus, in Samum reversus, quae ad sedulae apis instar undique collegerat, scriptis consignare, Suida *auctore, ingressus fuit. Intento autem isti negotio spes Halicarnassum tyrannico dominatu liberandi adfulsit; quorsum delato res*

u) Lib. I. 183. x) Ibid. c. 181. y) Ibid. c. 183.
z) Ibid. c. 193.

bene cessit. Expulsus enim Lygdamis est, et civibus aequa rediit libertas; sed, uti fit, factiones civitatem miscuerunt, invidiaque liberatorem, factiosis fortasse gravem, incessit. Tum patriam reliquit, inque Graeciam tetendit Huc pertinent Luciani *ista*, a) *difficilia quibusdam intellectu visa*, πλεύσας γὰρ οἴκοθεν Herodotus ἐκ τῆς Καρίας εὐθὺ τῆς Ἑλλάδος, ἐσκοπεῖτο, *videlicet*, qua tandem ratione et minimo labore insignis ac celebris evaderet. *Instabat per illi conmodum Olympiorum tempus sollemne: properavit ad illud certamen, atque in magno Graecorum consessu recitavit Historias suas. Namque ea non docent, absolvisse Herodotum historiarum libros Halicarnassi, sed conpositos in Samo insula, quod ex* Suida *adsciscendum, ex Caria ad Olympicum conventum secum portasse, et Graecis, ut illis innotesceret, praelegisse. Eligunt ad eam recitationem Olympiadem* LXXXI. *viri docti, quippe aetati Herodoti egregie congruam: neque mihi refragari animus est, eoque minus, quod pueriles Thucydidis anni Elidensem hanc Olympiadem sibi postulent. Aderat Thucydides una cum patre Oloro admodum adolescens*, b) ἔτι παῖς ὤν, *in summo Graecorum plausu recitanti, illacrymavitque, aemulatione quadam iam tum ad consimile laudis studium accensus; quo Herodotus animadverso, ad Olorum*, c) ὀργᾷ ἡ φύσις τοῦ υἱοῦ σοῦ πρὸς τὰ μαθήματα, *optime de puero* XV. *annorum, et gloriae desiderio lacrymante. Atque hic non obliviscor secundae recitationis,*

a) In Herodoto cap. 1. p. 832. [T. IV. ed. Bipont. p. 116.] b) *Suidas* in Θουκυδίδης. c) *Marcellinus* Vit. Thucydid. p. 9.

Athenis Olymp. LXXXIII. *anno tertio institutae; quam Thucydidem auscultare potuisse, certum quidem est, sed iam virili aetate, non puerum. Erudite hoc* H. Dodwellus *exsecutus,* d) *adprobavit* Ed. Corsino, e) *sibi tamen non constanti, et eandem praelectionem in Olymp.* LXXXIV. *coniicienti.* Lucianus *et* Plinius, *quorum auctoritate in illas partes abiit, nihil iuvant. De priore dictum supra est; de* Plinio *deinceps. Ubi vero post Olympiadem* LXXXI., *et qua Graeciae in urbe conmoratus fuerit, an peregre denuo abierit, dicere non habeo. Auctor* Dio Chrysostomus *est,* f) *Corinthum venisse, scriptas a se Historias attulisse, grande exspectasse praemium ob adspersas bello Persico Adimanti et Corinthiorum laudes: frustratum ea spe, delevisse plura, et civitatis ducisque gloriam inminutum ivisse. Quae, etsi in Corinthiorum et Adimanti rebus laudandis mire parcus fuerit,* g) *criminationes videntur hominum aevi serioris. Certius habetur, Athenis suos eum libros legisse* in consilio, *uti* Hieronymus *scribit,* et honoratum fuisse, *idque festo Panathenaeorum die anni tertii Olympiadis* LXXXIII., *quae elegans ill.* Scaligeri h) *doctrina.*

Sub idem tempus Athenis colonia in Magnam Graeciam deducta Thurios fuit, i) *cui sponte sua comitem se Herodotus addidit,* Θούριος *ea propter*

d) Apparat. ad Annales Thucydid. p. 23. e) Fast. Attic. T. III. p. 203. et p. 213. f) Orat. Corinth. p. 456. g) Vid. ad Lib. VIII. 33. [immo ad VIII. 94.] h) Ad *Eusebii* Chronic. pag. 104. i) *Diodorus Sicul.* lib. XII. 7. et 10.

saepe dictus, διὰ τὸ κοινωνῆσαι τῆς εἰς Θουρίους ἀποικίας, *ut apud* Strabonem. k) *Ibi per otium Historias recensuit, multaque illis adstruxit. Nam, quod in* Plinio *est*, l) Thuriis in Italia condidisse Historiam anno urbis trecentesimo decimo, *aliter si accipiatur, erroneum erit. Condidit Historiarum libros alibi, eosdemque ante Italicum iter semel atque iterum in frequenti Graecorum mercatu praelegit; isthic vero illos elimavit, nonnulla adiecit, alia fortasse retexuit. Addidisse autem, ea argumento sunt, quae profectione in Magnam Graeciam longe sunt posteriora. Talis est, neque latuit Ampl.* Bouherium, *Thebanorum in Plataeenses invasio*, m) *et caedes Eurymachi, Leontiadae filii, principio belli Peloponnesiaci;* τὴν Θηβαίων ἐσβολὴν εἰς τὴν Πλάταιαν, Marcellinus n) *vocat, frustra ibi doctis viris adhaerescentibus. Talis etiam Spartanorum in Asiam legatio, et infelix eius (fraude Sitalcae, Thracum reguli) eventus. Verissime* Herodotus, o) ταῦτα μέν νυν πολλοῖσι ἔτεσι ὕστερον ἐγένετο τοῦ βασιλέος στόλου. *Contigerunt quippe anno Olympiadis* LXXXVII. *tertio, sive annis post Xerxis in Graeciam transitum duobus et quinquaginta. Pertinerent ad hunc quoque censum, quae de Amyrtaeo et filio eius Pausiri perscripta meminimus, si, quod viro amplissimo in opinionem venit, rege Persarum Dario Notho evenissent: at eam falli, videor mihi clare ostendisse.* p) *Iustior locus erit fugae Zopyri, filii Megabyzi, ad Athe-*

k) Lib. XIV. p. 970. A. [p. 656. ed. Casaub.] l) Nat. Hist. lib. XII. c. 4. [segm. 8.] m) Lib. VII. 233. n) Vid. Thucydid. p. 9. Edit. Dukeri. [T. I. p. XXVIII. ed. Bipont.] o) Lib. VII. 137. p) Vid. ad lib. III. 15.

nienses, q) *quem* Ctesias *sub Olymp.* LXXXVIII. *non multo ante Artaxerxis obitum ab rege defecisse atque Athenas abiisse*, r) *conmemoravit. Verum de his abunde.*

Quo usque vitam extenderit, et ubi eius finem fecerit, partim scriptorum taciturnitas, partim discordia, in dubio relinquit. Suidas s) *Thuriis supremum obiisse diem et in foro urbis contumulatum perhibet; esse tamen, qui Pellae in Macedonia decessisse de vita, aiant. Si* Marcellino *fides constat*, t) *sepulcrum Herodoti ad portas Athenarum Melitidas in Coela, ubi* Κιμώνια μνήματα, *ostendebatur olim. Quae de mea quidem sententia expediri nequeunt, nisi cenotaphia tumulique honorarii in auxilium vocentur.* Τάφος *tamen* Marcellino, *quo de* H. Dodwelli u) *luculenta est animadversio.*

II.

SCRIPTA HERODOTI.

Ex Scriptis *summi viri solae ad nos iucundissimae* IX. MUSAE *devenerunt. Nam*, Ἐξήγησιν de vita Homeri *titulum ementiri et Herodotum auctorem perperam edere, liquidis rerum argumentis evicisse me puto. Ipse-ne Historiarum libris* Musas *inscripserit, non liquet.* Lucianus, x) *cuius* Vossius *et* Fabricius *obliti non sunt, hominum ad-*

q) Lib. III. c. ult. r) Persic. cap. 42. s) In Ἡρόδοτος. t) Vita Thucydid. p. 3. [p. IX. ed. Bip.] u) Apparat. ad Annal. Thucydid. Sect. XI. [immo Sect. XX. p. 15. ed. Duk.] x) In Herodoto c. I.

mirationi, ex narrationum et dictionis iucunditate progenitae, eos adscripsit titulos. In more ipsi fuit, y) τὸν πρῶτον λόγον, τοὺς πρώτους λόγους *primores libros, et sequentes* τοὺς ὄπισθε λόγους, τοὺς ὀπίσω λόγους, *posthabito* Musarum, *tametsi iustissimo, nomine adpellare. Quid enim illis ex cuncta Graecia iucundius, quid suavius, elegantiusve?* Veracitatis *tamen* amor, *sine quo historiae nihil nisi nugae et Siculae gerrae, pluribus olim et nostri aevi hominibus abesse visus est. Scripserat* Ael.

y) Vid. lib. V. 36. VII. 93. et 213. I. 73. [Nec vero in hisce locis, aut horum similibus, vocabulum λόγος ita intelligi debet, quasi singulos e novem Historiarum suarum libris singulos λόγους diceret: sed λόγος in huiusmodi locis nihil aliud nisi *narrationem*, vel *historiam*, ut nos vulgo vocamus, significat: qua ratione etiam Hecataeus, ut hoc utar, λογοποιὸς Nostro dicitur, II. 143. V. 36. et 125. id est, *Historiarum scriptor;* de eodemque Hecataeo loquens idem Noster VI. 137. ait, Ἑκαταῖος ἐν τοῖσι λόγοισι, *Hecataeus in suis Historiis*; denique VII. 152. ubi πάντα τὸν λόγον ait, *universam suam Historiam* intelligit. Itaque, ubi *se* ait *de re quadam* ἐν ἄλλῳ λόγῳ *esse dicturum*, non semper *alium ex novem Historiarum suarum Libris* intelligit, verum subinde etiam *aliam eiusdem Libri partem;* veluti, quae Lib. VI. c. 39. profitetur *se* ἐν ἄλλῳ λόγῳ *expositurum*, ea cap. 103. eiusdem sexti Libri exposita leguntur. Eodem modo Pausanias lib. III. cap. 2. quum ait Ἡρόδοτος ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐς Κροῖσον, non hoc dicit, *Herodotus in Libro de Croeso*, sed *Herodotus in ea narratione* (sive, *in ea Historiarum suarum parte*) *quae ad Croesum spectat.* Similiterque idem Pausanias lib. V. cap. 26. p. 447. ait, Ἡρόδοτος ἐν τοῖς λόγοις, *Herodotus in suis Historiis.* Sed de hoc usu vocabuli λόγος vide mox ipsum Wesselingium verissime monentem. — De *Musarum* nominibus, quae singulis Herodoti libris inscribi vulgo solent, in *Varietate Lectionis* ad Inscriptionem libri primi nonnihil diximus. *S.*]

Harpocratio z) περὶ τοῦ κατεψεῦσθαι τὴν Ἡροδότου Ἱστορίαν. *Quid carpserit, et quibus in rebus fabulosam iudicaverit, ignoratur. Id novimus, in rhetorum olim usu fuisse, cum clari nominis famam aucupabantur, aliorum meritis detrahere: quod eo non dicitur, ut de Harpocratione adseveretur. Fieri potuit, ut ad nonnulla, quae veri fidem videbantur excedere, offenderit. Multos in consimilem fraudem fabellae induerunt, Musis saepenumero innexae, quibus Scriptor ipse adsensum negavit, crebro obtestatus, se* a) ἀκοῇ λέγειν, fando accepta referre, *neque omnia sibi* πιστὰ *videri: immo hanc sibi legem dixisse, ut audita enarret, neque cunctis adstipuletur tamen, atque hoc inculcatum omnibus cupere lectoribus.* Ἐγὼ b) δὲ ὀφείλω λέγειν τὰ λεγόμενα, πείθεσθαι μὲν οὐ πᾶσι ὀφείλω· καί μοι τοῦτο τὸ ἔπος ἐχέτω ἐς πάντα τὸν λόγον. *Quod eius monitum si criminatores habuissent in promtu, uti aequitas postulabat, taxandi utique modum fecissent, debuissent profecto. Acrior tamen, eius non ignarus, insurrexit* Plutarchus, *vir excellente eruditione, non falsi, sed et malignitatis* c) *Herodotum traducendo. Actio docta est, verum mirifice colorata, saepissime fallax, et arecssita adeo, ut culpam, qua illum nimio patriae studio onerare gestit, ipse sustineat.* Ioach. Camerarius *et* H. Stephanus *id non dissimularunt, neque nos eorum exemplo, illis praesertim in rebus, quae suggillabantur.*

Atque hic laudibus ferre debeo doctissimi Ab-

z) *Suidas* in Ἁρποκρατίων. a) Vide lib. II. 29. et cap. 121, 5. III. 116. IV. 5. 25. etc. b) In lib. VII. 152. c) De Malignitate Herodoti, Operum T. II. p. 855. etc.

batis Geinozii *in vindiciis et defensione Herodoti ab accusationibus Plutarchi et aliorum studium, cuius partem nobis* Academiae Inscriptionum Acta *sistunt.* d) *Fuit Herodotus, vitio humani ingenii, obnoxius erroribus; lapsus veri ignorantia haud raro est, saepius etiam ab aliis deceptus.* Manetho, *referente* Iosepho, e) *iactitabat, Herodotum* πολλὰ τῶν Αἰγυπτιακῶν ὑπ' ἀγνοίας ἐψευσμένον, in rebus Aegyptiis propter ignorantiam crebrius aberrasse: *vere fortasse: mallem tamen locupletiorem, quam Manetho vulgo habetur, huius accusationis auctorem. At enim plurima olim in fabulis et figmentis deputabantur, quorum iustissime numero nunc eximuntur. Fabulosa censebantur de Afrorum institutis et moribus prodita, de circumnavigata ea nostri orbis parte, de Aegyptii soli genio et Pyramidibus, de Scythis, succini origine, Caspio mari, innumerisque aliis, quae serior aetas et peregrinatorum frequentia veritati animadvertit congrua. Enimvero, horum omnium memoriam replicare, nihil attinet.*

Istud haeret in dubio, truncatae-ne Musae sint, et an alios similis argumenti commentarios Herodotus digesserit? Mutilationis et defectus suspicionem de Athenada, viro Trachinio, indicata movent: f) οὗτος ἀπέκτεινε μὲν Ἐπιάλτεα δι' ἄλλην αἰτίην, τὴν ἐγὼ ἐν τοῖσι ὄπισθεν λόγοισι σημανέω: hic Epialtem aliam ob caussam, quam ego sequentibus in libris [*sive*, in sequenti narratione] reddam, interemit. *Reddidit autem nusquam, non octavo, nedum li-*

d) Tom. XIX. Edit. Paris. p. 115. e) lib. I. contr. Apion. c. 14. f) lib. VII. 213.

bro nono. Ergo-ne ea excidit conmemoratio? an promissi oblivio eius animum incessit? an decimum adiungere meditatus fuit librum? Utrumque fieri quitum est. Nam hiatus illis in Musis nullum se mihi indicium prodidit. Similis fluctuatio, sed expeditu pronior, de libris Libycis, Λιβυκοῖσι λόγοισι, *quorum meminit ipse.* g) Io. Alb. Fabricius h) *elaboratos non censuit, sed intra promissum stetisse. Iustior veriorque* Raphelii *et* Bouherii *coniectura, innuisse Scriptorem extimam Musae quartae partem, sedulo rebus Libycis occupatam, et sectionem in primis centesimam quinquagesimam nonam, ubi de Apriae, Aegyptii regis, suscepta in Cyrenen expeditione et infausto eius eventu, multo tamen parcius quam promiserat: quod quî contigerit, et an aliquid de priore sententia demutaverit, non temere dixero. Possum adfirmare, veterum neminem* Λόγους *Herodoti* Λιβυκοὺς *ad testimonium excitasse, contra ex libro quarto res Afras depromsisse plures: immo solere illum* partem libri λόγον *et* λόγους *adpellare: de nece Cimonis, patris Miltiadae,* τὸν μὲν ἐγὼ ἐν ἄλλῳ λόγῳ σημανέω: i) *dixit autem eiusdem Musae cap.* 103. *Geminum illi Libri primi cap.* 75. *)

Hoc itaque bene habet. Quam autem vellem de Rerum Assyriarum *libris idem adseri dicique posset. Sic de illis:* k) Τῆς δὲ Βαβυλῶνος ταύτης πολλοὶ μέν κου καὶ ἄλλοι ἐγένοντο βασιλῆες, τῶν ἐν τοῖσι Ἀσσυρίοισι λόγοισι

g) lib. II. 161. h) Biblioth. Gr. lib. II. 20. i) lib. VI. 39.
*) [Scilicet. quam rem lib. I. c. 75. ait *se* ἐν τοῖσι ὀπίσω λόγοισι *declaraturum*, eam non in sequentium librorum aliquo. sed in eodem lib. I. cap. 124. declaratam videmus. *S.*]
k) lib. I. 184.

μνήμην ποιήσομαι, quorum ego regum in libris Rerum Assyriarum mentionem faciam. *Tum de Nino a Medis occupata:* l) καὶ τὴν Νῖνον εἷλον· ὡς δὲ, ἐν ἑτέροισι λόγοισι δηλώσω· καὶ τοὺς Ἀσσυρίους ὑποχειρίους ἐποιήσαντο: et Ninum expugnarunt, (ut autem ceperint, in aliis libris indicabo,) Assyriosque suam in ditionem redegerunt. *Conposuit ergo rerum Assyriarum libros, aut animo scriptionem agitavit eorum, neque absolvit: posterius* Io. Alb. Fabricius, *quoniam nusquam illorum recurrit memoria, elegit; neque displicuerat* Ger. Io. Vossio, m) *opportune tamen atque ex vero adfirmanti, apud* Aristotelem *quidpiam reperiri*, n) *quod ex* Herodoti *Assyriacis fluxisse videatur. Deposuit Philosophus pro certissimo*, τὰ γαμψώνυχα ἄποτα εἶναι: *culpavit Herodotum, in Nini obsidionis descriptione*, τῇ διηγήσει περὶ τὴν πολιορκίαν τῆς Νίνου, aquilam bibisse *memorantem, cum illa avis, sicuti reliquae aduncis unguibus, potu abstineat. Quod quidem in Musarum opere nusquam nunc obvium, capessere locum in Historia Assyria conmodissimum potuit, siquidem Ninus, ut* Vossius *optime, Assyriae metropolis. Non equidem nescio, Cel.* Fabricium *de integrioribus, quam nostrae sunt, Musis, ab* Aristotele *versatis et lectis, suspicatum: quae suspicio, si verum amamus, litem lite resolvit. Ostendi enim oportuerat, ubi et quibus rebus fuerint decurtatae. Liber utique primus, Babylonicis et Assyriis rebus abundans, adeo aptus et nexus co-*

l) Libro eodem cap. 106. m) De Historicis Graec. lib. I. c. 3. n) Histor. Animal. lib. VIII. 1. — [Immo lib. VIII. c. 18. quod aliis est cap. 20. At ibi alii libri, quos *Camus* et *Schneiderus* secuti sunt, non *Herodotum*, sed *Hesiodum* edunt auctorem.]

haeret, ut locum τῇ διηγήσει περὶ τὴν πολιορκίαν τῆς Νίνου *adpositum concedat nullum.* Λόγοι *proinde* Ἀσσύριοι, *nisi memoria Philosophum deceperit, absoluti editique fuerunt. Quorum quidem editio tanto certior et omnibus dubiis in posterum foret libera, si fragmentum inde, quod* Io. Bouherii *sollertiam advertit, perduraret. Apud auctorem Chronici, cui* Paschale *nomen,* o) *Sesostris, rex Aegypti, continuo victoriarum cursu Assyrios, Chaldaeos, Persas Babylonem usque, Asiam praeterea, omnem Europam, Scythiam et Mysiam domat: in Aegyptum reversurus XV. millia Scythicae iuventutis in Perside, assignata illis fertili et conmoda sede, collocat: postea illi Parthi de Persico sermone, alioqui Scythae, virtute bellica longe praestantissimi,* καθὼς *additur* Ἡρόδοτος ὁ σοφώτατος ταῦτα συνεγράψατο, sicuti sapientissimus Herodotus haec tradidit. *Ubi tandem? Musae tacent. Ergo ex libris, uti coniicitur,* p) *rerum Assyriarum. Quod equidem valde demiror.* Herodotus *de Sesostride multo scripsit diversiora:* q) *Assyriaca eius post* Aristotelis *fata Historicos. Geographos et Grammaticos latuerunt omnes, nec quisquam hilum inde decerpsit; et obscurum hominem seculi post Christi natales septimi ea lectitasse putabimus? Immo cuncta cum pulvisculo Chronici sartor corrasit ex* Io. Malala, r) *quem* Suidas s) *sibi ducem optavit, haud sane fidelem, et in Herodoti tempore finiendo* t) *plane stultum. Sed poenarum ille satis* Rich. Bentleio, *V. Cl., in eruditissima ad* Io. Mil-

o) Chr. Pasch. p. 38. D. Edit. Venet. p) Vid. *Bouherii* Diss. Herodot. cap. 1. q) Lib. II. 103. r) Chronograph. p. 28. s) In Πάρθοι et Σῶστρις. t) Chronogr. p. 200.

lium *Epistola dedit, et sperni potest. At plurima* Is. Vossius *fragmenta Herodoti detexit, quae nihil nostras ad Musas; ea promi ex conmentariis Rerum Assyriacarum potuisse,* u) *suspicantur. Fateor ultro, talia in Grammaticorum scholiis et Lexicis inveniri, quae* Is. Vossius, *modo ea curate excussisset, Herodoto citra dubium abiudicasset. Conpendiario scriptionis modo, in scriptis codicibus non parce obvio,* HP, HPO, HPOΔ. *notare* Herodotum, Herodorum, Herodianum, *queunt. Inde error et confusio: hinc iactata toties* Herodoti *fragmenta, verae* Herodori *aut* Herodiani *laciniae; quemadmodum in Dissertatione Herodotea liquidissime, ut opinor, patefeci: questus ibidem sum de doctissimi* Des Vignoles v) *inprudente decreto super interitu Assyriacorum, de quibus hactenus.*

Haec de *Herodoti Vita Scriptisque* Wesselingius. Idem argumentum erudite copioseque *Larcherus* etiam in introitu Gallicae versionis pertractavit. De universo vero harum Historiarum instituto, et de mirabili arte qua illud exsecutus est suavissimus Scriptor, in primis legi meretur supra laudatus *Creuzeri* nostri liber qui de *Historia Arte Graecorum* inscribitur. *)

u) *Bouherius* Dissert. Herod. c. 1. *Colomesius* Oper. p. 525. *Berkelius* in *Steph. Byz.* voc. Ἀνδανία. v) Chronolog. lib. IV. 4. 6. etc. *) Consuluisse etiam iuvabit duas Commentationes, auctore *Meierotto*, *Sur Hérodote et le but de son Histoire*, Actis Acad. Reg. Berolin. ann. 1792. et 1793. p. 574 seqq. et p. 599 seqq. insertas.

AVIS
AU RELIEUR.

Les pages 261. et 262. du Tome I. 1.re partie tenant à la feuille R. sont remplacées par un carton qui tient à la feuille H h du même volume.

Le faux titre du Tome IV. 2.e partie tient à la feuille V. du même volume.

La feuille A. ou page 1. à 6. du Tome V. 2.e partie tient à la feuille C c. du Tome V. 1.re partie.

Bericht an den Buchbinder.

Das im Tom. I. pars 1. aufgeschnittene Blatt pag. 261. und 262. ist durch ein anderes ersetzt, welches dem Bogen H h. des nämlichen Bandes angedruckt ist.

Der zum Tom. IV. pars 2. gehörige Schmutztitel ist dem Bogen V. im nämlichen Bande angedruckt.


Vom Tom. V. pars 2. ist der Bogen A. pag. 1. bis 6. dem Bogen C c. des Tom. V. pars 1. angedruckt.

HERODOTI HISTORIAR.

T. I. P. I.

LIBER PRIMUS ET SECUNDUS

GRAECE ET LATINE.



ἩΡΟΔΟΤΟΥ
ἹΣΤΟΡΙΩΝ ΠΡΩΤΗ.
ΚΛΕΙΩ.

Ἡροδότου Ἁλικαρνησσῆος ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε· ὡς μήτε τὰ γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, μήτε ἔργα μεγάλα τε καὶ θωυμαστὰ, τὰ μὲν Ἕλλησι, τὰ δὲ βαρβάροισι ἀποδεχθέντα, ἀκλεᾶ γένηται· τά τε ἄλλα, καὶ δι' ἣν αἰτίην ἐπολέμησαν ἀλλήλοισι.

HERODOTI HISTORIARUM
LIBER PRIMUS.
CLIO.

Herodotus Halicarnasseus, quae quum caeteris de rebus, tum de caussa bellorum Graecos inter Barbarosque gestorum, perquirendo cognovit, ea his libris consignata in publicum edit; ne, quae ab hominibus gesta sunt, progressu temporis oblivione deleantur, neve praeclara mirabiliaque facta, quae vel a Graecis edita sunt vel a Barbaris, sua laude fraudentur.

1 Περσέων μέν νυν οἱ λόγιοι Φοίνικας αἰτίους φασὶ γενέσθαι τῆς διαφορῆς. τούτους γὰρ, ἀπὸ τῆς Ἐρυθρῆς καλεομένης θαλάσσης ἀπικομένους ἐπὶ τήνδε τὴν θάλασσαν, καὶ οἰκήσαντας τοῦτον τὸν χῶρον τὸν καὶ νῦν οἰκέουσι, αὐτίκα ναυτιλίῃσι μακρῇσι ἐπιθέσθαι. ἀπαγινέοντας δὲ φορτία Αἰγύπτιά τε καὶ Ἀσσύρια, τῇ τε ἄλλῃ χώρῃ ἐσαπικνέεσθαι, καὶ δὴ καὶ ἐς Ἄργος. τὸ δὲ Ἄργος τοῦτον τὸν χρόνον προεῖχε ἅπασι τῶν ἐν τῇ νῦν Ἑλλάδι καλεομένῃ χώρῃ. ἀπικομένους δὲ τοὺς Φοίνικας ἐς δὴ τὸ Ἄργος τοῦτο, διατίθεσθαι τὸν φόρτον. πέμπτῃ δὲ ἢ ἕκτῃ ἡμέρῃ ἀπ' ἧς ἀπίκοντο, ἐξεμπολημένων σφι σχεδὸν πάντων, ἐλθεῖν ἐπὶ τὴν θάλασσαν γυναῖκας, ἄλλας τε πολλὰς, καὶ δὴ καὶ τοῦ βασιλῆος θυγατέρα· τὸ δέ οἱ οὔνομα εἶναι, κατὰ τὠυτὸ τὸ

(1.) Iam *Persarum* quidem literatos si audias, inimicitiarum primi auctores *Phoenices* fuere. Hos enim, aiunt, postquam a mari quod Rubrum vocatur ad hoc nostrum mare advenissent, hancque regionem quam etiam nunc incolunt, coepissent habitare, continuo navigationibus longinquis dedisse operam, et transvehendis mercibus Aegyptiis Assyriisque quum alias Graeciae partes, tum vero et Argos adiisse. Argos enim illis temporibus inter alia eius regionis oppida, quae Graecia nunc nominatur, rebus omnibus eminebat. Ad Argos igitur hoc postquam adpulissent Phoenices, ibique merces suas venum exposuissent, quinto aut sexto ab adventu die, divenditis fere rebus omnibus, mulieres ad mare venisse, quum alias multas, tum vero et regis filiam, quam quidem eodem nomine Persae adpellant atque Graeci, *Io Ina-*

καὶ Ἕλληνες λέγουσιν, Ἰοῦν τὴν Ἰνάχου. ταύτας στά-
σας κατὰ πρύμνην τῆς νηὸς, ὠνέεσθαι τῶν φορτίων,
τῶν σφι ἦν θυμὸς μάλιστα· καὶ τοὺς Φοίνικας διακε-
λευσαμένους ὁρμῆσαι ἐπ' αὐτάς. τὰς μὲν δὴ πλεῦνας
τῶν γυναικῶν ἀποφυγέειν, τὴν δὲ Ἰοῦν σὺν ἄλλῃσι ἁρ-
πασθῆναι. ἐσβαλομένους δὲ ἐς τὴν νέα, οἴχεσθαι ἀπο-
πλέοντας ἐπ' Αἰγύπτου. Οὕτω μὲν Ἰοῦν ἐς Αἴγυπτον 2
ἀπικέσθαι λέγουσι Πέρσαι, οὐκ ὡς Ἕλληνες· καὶ
τῶν ἀδικημάτων τοῦτο ἄρξαι πρῶτον. μετὰ δὲ ταῦτα,
Ἑλλήνων τινὰς (οὐ γὰρ ἔχουσι τοὔνομα ἀπηγήσασθαι)
φασὶ τῆς Φοινίκης ἐς Τύρον προσσχόντας, ἁρπάσαι τοῦ
βασιλῆος τὴν θυγατέρα Εὐρώπην. (εἴησαν δ' ἂν οὗτοι
Κρῆτες.) ταῦτα μὲν δὴ ἴσα σφι πρὸς ἴσα γενέσθαι.
Μετὰ δὲ ταῦτα, Ἕλληνας αἰτίους τῆς δευτέρης ἀδικίης
γενέσθαι. καταπλώσαντας γὰρ μακρῇ νηὶ ἐς Αἶάν τε

chi. Quae dum ad puppim navis stantes mercarentur merces quae illarum maxime animos advertissent, Phoenices interim mutuo sese cohortatos impetum in illas fecisse: et maiorem quidem mulierum numerum profugisse, Io vero cum aliis fuisse raptam: quibus in navem inpositis, soluta navi Phoenices Aegyptum versus vela fecisse. (2.) Hac quidem ratione in Aegyptum pervenisse Io aiunt Persae, secus atque Graeci, idque primum fuisse iniuriarum initium. Deinde vero Graecos nonnullos, quorum nomina non possunt memorare, (fuerint hi autem Cretenses) Tyrum Phoeniciae aiunt adpulisse, filiamque regis rapuisse *Europam*; ac sic quidem par pari fuisse ab his repensum. Post haec autem Graecos secundae iniuriae fuisse auctores: etenim longa navi Aeam, Col-

τὴν Κολχίδα καὶ ἐπὶ Φᾶσιν ποταμὸν, ἐνθεῦτεν, διαπρηξαμένους καὶ τἄλλα τῶν εἵνεκεν ἀπίκατο, ἁρπάσαι τοῦ βασιλῆος τὴν θυγατέρα Μηδείην. πέμψαντα δὲ τὸν Κόλχον ἐς τὴν Ἑλλάδα κήρυκα, αἰτέειν τε δίκας τῆς ἁρπαγῆς, καὶ ἀπαιτέειν τὴν θυγατέρα. τοὺς δὲ ὑποκρίνασθαι, ὡς οὐδὲ ἐκεῖνοι Ἰοῦς τῆς Ἀργείης ἔδοσάν σφι δίκας τῆς ἁρπαγῆς, οὐδὲ ὦν αὐτοὶ δώσειν ἐκείνοισι.

3 Δευτέρῃ δὲ λέγουσι γενεῇ μετὰ ταῦτα Ἀλέξανδρον τὸν Πριάμου, ἀκηκοότα ταῦτα, ἐθελῆσαί οἱ ἐκ τῆς Ἑλλάδος δι' ἁρπαγῆς γενέσθαι γυναῖκα, ἐπιστάμενον πάντως ὅτι οὐ δώσει δίκας· οὔτε γὰρ ἐκείνους διδόναι. οὕτω δὴ ἁρπάσαντος αὐτοῦ Ἑλένην, τοῖσι Ἕλλησι δόξαι, πρῶτον πέμψαντας ἀγγέλους, ἀπαιτέειν τε Ἑλένην, καὶ δίκας τῆς ἁρπαγῆς αἰτέειν. τοὺς δὲ, προϊσχομένων ταῦτα, προφέρειν σφι Μηδείης τὴν ἁρπαγήν· ὡς

chidis oppidum, ad Phasin profectos, perfectis caeteris rebus quarum caussa advenissent, rapuisse inde regis filiam *Medeam;* quumque ad poenas raptus huius repetendas et ad reposcendam filiam caduceatorem in Graeciam misisset Colchus, respondisse Graecos, *quemadmodum illi de raptu Argivae Iûs sibi non dedissent poenas, sic ne se quidem illis daturos.* (3.) Tum deinde, proxima aetate, *Alexandrum* Priami filium, quum ista audivisset, cupidinem incessisse uxoris sibi e Graecia per rapinam comparandae; existimantem utique se non daturum poenas, quoniam nec illi dedissent. Ita quum is rapuisset *Helenam*, visum esse Graecis primum missis nunciis Helenam repetere et poenas de raptu poscere: illos vero hisce, postulata sua exponentibus,

οὐ δόντες αὐτοὶ δίκας, οὐδὲ ἐκδόντες ἀπαιτεόντων, βου-
λοίατό σφι παρ' ἄλλων δίκας γίνεσθαι. Μέχρι μὲν ὦν 4
τούτου, ἁρπαγὰς μούνας εἶναι παρ' ἀλλήλων· τὸ δὲ ἀπὸ τούτου, Ἕλληνας δὴ μεγάλως αἰτίους γενέσθαι. προτέρους γὰρ ἄρξαι στρατεύεσθαι ἐς τὴν Ἀσίην, ἢ σφέας ἐς τὴν Εὐρώπην. τὸ μέν νυν ἁρπάζειν γυναῖκας, ἀνδρῶν ἀδίκων νομίζειν ἔργον εἶναι· τὸ δὲ ἁρπασθεισέων σπουδὴν ποιήσασθαι τιμωρέειν, ἀνοήτων· τὸ δὲ μηδεμίην ὤρην ἔχειν ἁρπασθεισέων, σωφρόνων. δῆλα γὰρ δὴ, ὅτι, εἰ μὴ αὐταὶ ἐβουλέατο, οὐκ ἂν ἡρπάζοντο. σφέας μὲν δὴ, τοὺς ἐκ τῆς Ἀσίης, λέγουσι Πέρσαι, ἁρπαζομενέων τῶν γυναικῶν λόγον οὐδένα ποιήσασθαι· Ἕλληνας δὲ Λακεδαιμονίης εἵνεκεν γυναικὸς στόλον μέγαν συναγεῖραι, καὶ ἔπειτα ἐλθόντας ἐς τὴν Ἀσίην, τὴν Πριά-

raptum exprobrasse Medeae, ut *qui, quum ipsi nec poenas dedissent, nec illam reposcentibus reddidissent, vellent ab aliis poenas sibi dari.* (4) Hucusque igitur mutuis solum rapinis esse actum: ab illo vero tempore Graecos utique graviorum iniuriarum exstitisse auctores; hos enim prius Asiae coepisse bellum inferre, quam Persae intulissent Europae. Et mulieres quidem rapere, videri sibi aiunt iniquorum esse hominum; raptarum vero ultionem tanto studio persequi, amentium; contra, nullam raptarum curam habere, prudentium: quippe manifestum esse, nisi ipsae voluissent, non futurum fuisse ut raperentur. Itaque se quidem, Asiam incolentes, aiunt Persae, raptarum mulierum nullam habuisse rationem; *Graecos* autem mulieris Laconicae caussa ingentem contraxisse classem, et mox *in Asiam profectos Priami*

μου δύναμιν κατελεῖν. ἀπὸ τούτου αἰεὶ ἡγήσασθαι τὸ Ἑλληνικὸν σφίσι εἶναι πολέμιον. Τὴν γὰρ Ἀσίην καὶ τὰ ἐνοικέοντα ἔθνεα βάρβαρα οἰκειεῦνται οἱ Πέρσαι, τὴν δὲ Εὐρώπην καὶ τὸ Ἑλληνικὸν ἥγηνται κεχωρίσθαι.

5 Οὕτω μὲν Πέρσαι λέγουσι γενέσθαι, καὶ διὰ τὴν Ἰλίου ἅλωσιν εὑρίσκουσι σφίσι ἐοῦσαν τὴν ἀρχὴν τῆς ἔχθρης τῆς ἐς τοὺς Ἕλληνας. Περὶ δὲ τῆς Ἰοῦς οὐκ ὁμολογέουσι Πέρσῃσι οὕτω Φοίνικες. οὐ γὰρ ἁρπαγῇ σφέας χρησαμένους λέγουσι ἀγαγεῖν αὐτὴν ἐς Αἴγυπτον, ἀλλ' ὡς ἐν τῷ Ἄργεϊ ἐμίσγετο τῷ ναυκλήρῳ τῆς νηός· ἐπεὶ δὲ ἔμαθεν ἔγκυος ἐοῦσα, αἰδεομένη τοὺς τοκέας, οὕτω δὴ ἐθελοντὴν αὐτὴν τοῖσι Φοίνιξι συνεκπλῶσαι, ὡς ἂν μὴ κατάδηλος γένηται. ταῦτα μέν νυν Πέρσαι τε καὶ Φοίνικες λέγουσι. Ἐγὼ δὲ περὶ μὲν τούτων οὐκ ἔρχομαι

regnum evertisse: ab eo tempore se constanter Graeciae populos sibi esse inimicos existimasse. Nam Asiam, et barbaras gentes eam incolentes, ad se pertinere autumant Persae; Europam vero et Graecos nihil secum commune habere.

(5.) Hunc in modum Persae quidem gestas res esse memorant, et ab Ilii excidio repetunt inimicitiarum suarum adversus Graecos initium. De *Io* vero cum Persis non consentiunt *Phoenices* rem isto modo esse gestam. Negant enim se raptu usos illam in Aegytum abduxisse: sed Argis eam cum nauclero aiunt concubuisse, et quum se gravidam sensisset, veritam parentum iram, sic volentem ipsam cum Phoenicibus enavigasse, ne comperta foret. Haec sunt igitur, quae partim a Persis, partim a Phoenicibus memorantur. Ego vero, utrum tali modo haec gesta

ἐρέων ὡς οὕτως ἢ ἄλλως κως ταῦτα ἐγένετο· τὸν δὲ οἶδα αὐτὸς πρῶτον ὑπάρξαντα ἀδίκων ἔργων ἐς τοὺς Ἕλληνας, τοῦτον σημήνας, προβήσομαι ἐς τὸ πρόσω τοῦ λόγου, ὁμοίως σμικρὰ καὶ μεγάλα ἄστεα ἀνθρώπων ἐπεξιών. τὰ γὰρ τὸ πάλαι μεγάλα ἦν, τὰ πολλὰ αὐτῶν σμικρὰ γέγονε· τὰ δὲ ἐπ' ἐμεῦ ἦν μεγάλα, πρότερον ἦν σμικρά. τὴν ἀνθρωπηΐην ὦν ἐπιστάμενος εὐδαιμονίην οὐδαμᾶ ἐν τὠυτῷ μένουσαν, ἐπιμνήσομαι ἀμφοτέρων ὁμοίως.

ΚΡΟΙΣΟΣ ἦν Λυδὸς μὲν γένος, παῖς δὲ Ἀλυάτ- 6
τεω, τύραννος δὲ ἐθνέων τῶν ἐντὸς Ἅλυος ποταμοῦ· ὃς ῥέων ἀπὸ μεσαμβρίης μεταξὺ Σύρων καὶ Παφλαγόνων, ἐξίει πρὸς βορῆν ἄνεμον ἐς τὸν Εὔξεινον καλεόμενον πόντον. οὗτος ὁ Κροῖσος, βαρβάρων πρῶτος, τῶν ἡμεῖς

sint, an alio, non adgredior disceptare: sed, quem ipse novi *primum* fuisse *iniuriarum Graecis inlatarum auctorem*, hunc ubi indicavero, tunc ad reliqua exponenda progrediar, perinde et parvarum civitatum et magnarum res persecuturus. Etenim quae olim fuerant magnae, earum plurimae parvae factae sunt: et quae nostra memoria magnae fuere, eaedem prius exiguae fuerant. Itaque, bene gnarus humanam felicitatem nequaquam in eodem fastigio manere, perinde utrarumque faciam mentionem.

(6.) Croesus, genere Lydus, Alyattis filius, rex fuit populorum intra Halyn fluvium incolentium; quod flumen, a meridie Syros inter et Paphlagonas interfluens, ad septentrionem in Euxinum qui vocatur Pontum se exonerat. Hic Croesus e barbaris, quos novimus, primus alios Graecorum imperio suo

ἴδμεν, τοὺς μὲν κατεστρέψατο Ἑλλήνων ἐς φόρου ἀπα-
γωγὴν, τοὺς δὲ, φίλους προσεποιήσατο. κατεστρέψατο
μὲν Ἴωνάς τε καὶ Αἰολέας, καὶ Δωριέας τοὺς ἐν τῇ Ἀσίῃ·
φίλους δὲ προσεποιήσατο Λακεδαιμονίους. πρὸ δὲ τῆς
Κροίσου ἀρχῆς πάντες Ἕλληνες ἦσαν ἐλεύθεροι. τὸ γὰρ
Κιμμερίων στράτευμα τὸ ἐπὶ τὴν Ἰωνίην ἀπικόμενον,
Κροίσου ἐὸν πρεσβύτερον, οὐ καταστροφὴ ἐγένετο τῶν πο-
7 λίων, ἀλλ' ἐξ ἐπιδρομῆς ἁρπαγή. Ἡ δὲ ἡγεμονίη οὕ-
τω περιῆλθε, ἐοῦσα Ἡρακλειδέων, ἐς τὸ γένος τὸ Κροί-
σου, καλεομένους δὲ Μερμνάδας. Ἦν Κανδαύλης,
τὸν οἱ Ἕλληνες Μυρσίλον ὀνομάζουσι, τύραννος Σαρδίων,
ἀπόγονος δὲ Ἀλκαίου τοῦ Ἡρακλέος. Ἄγρων μὲν γὰρ
ὁ Νίνου, τοῦ Βήλου, τοῦ Ἀλκαίου, πρῶτος Ἡρακλει-
δέων βασιλεὺς ἐγένετο Σαρδίων· Κανδαύλης δὲ ὁ Μύρ-
σου, ὕστατος. οἱ δὲ πρότερον Ἄγρωνος βασιλεύσαντες

subiecit et ad tributum pendendum adegit, alios sibi socios et amicos adiunxit. Subegit Ionas et Aeoles et Dorienses Asiam incolentes; amicos autem sibi conciliavit Lacedaemonios. Ante Croesi vero imperium Graeci omnes liberi fuerunt: nam Cimmeriorum expeditio adversus Ioniam, ante Croesi aetatem suscepta, non oppidorum fuerat redactio in potestatem, sed rapina ex incursione. (7.) Caeterum regnum illud, quum Heraclidarum antea fuisset, ad Croesi genus, qui *Mermnadae* nominabantur, tali modo pervenerat. CANDAULES, quem Graeci *Myrsilum* vocant, Sardium fuit rex, ab Alcaeo oriundus, Herculis filio. Nam Agron, Nini filius, Beli nepos, Alcaei pronepos, primus ex Heraclidis rex fuerat Sardium; Candaules vero, Myrsi filius, postremus.

ταύτης τῆς χώρης, ἦσαν ἀπόγονοι Λυδοῦ τοῦ Ἄτυος·
ἀπ' ὅτευ ὁ δῆμος Λύδιος ἐκλήθη ὁ πᾶς οὗτος, πρότερον
Μηΐων καλεόμενος. παρὰ τούτων Ἡρακλεῖδαι ἐπιτρα-
φθέντες, ἔσχον τὴν ἀρχὴν ἐκ θεοπροπίου, ἐκ δούλης
τε τῆς Ἰαρδάνου γεγονότες καὶ Ἡρακλέος. ἄρξαντες μὲν
ἐπὶ δύο τε καὶ εἴκοσι γενεὰς ἀνδρῶν, ἔτεα πέντε τε καὶ
πεντακόσια, παῖς παρὰ πατρὸς ἐκδεκόμενος τὴν ἀρχὴν,
μέχρι Κανδαύλεω τοῦ Μύρσου. Οὗτος δὴ ὦν ὁ Καν- 8
δαύλης ἠράσθη τῆς ἑωυτοῦ γυναικός· ἐρασθεὶς δὲ, ἐνό-
μιζέ οἱ εἶναι γυναῖκα πολλὸν πασέων καλλίστην. ὥστε
δὲ ταῦτα νομίζων· ἦν γάρ οἱ τῶν αἰχμοφόρων Γύγης ὁ
Δασκύλου ἀρεσκόμενος μάλιστα· τούτῳ τῷ Γύγῃ καὶ
τὰ σπουδαιέστερα τῶν πρηγμάτων ὑπερετίθετο ὁ Καν-
δαύλης, καὶ δὴ καὶ τὸ εἶδος τῆς γυναικὸς ὑπερεπαινέων.

Qui vero ante Agronem in eadem regione regnaverant, a Lydo Atyis filio erant oriundi, a quo universus populus *Lydorum* nomen invenit, quum prius *Maeones* fuissent nominati. Ab his priscis regibus commissum sibi regnum ex oraculi edicto obtinuerunt Heraclidae, Iardani ancillâ et Hercule prognati; regnantes, per duas et viginti virorum generationes, annos quinque et quingentos, continua serie filius patri succedens usque ad Candaulem Myrsi filium. (8.) Hic igitur CANDAULES uxoris suae amore tenebatur, eamque deperiens arbitrabatur esse sibi uxorem mulierum omnium formosissimam. Quod quum ei esset persuasum, apud *Gygen* Dascyli filium, unum e corporis custodibus, quem maxime acceptum habebat, ut de rebus etiam gravissimis cum eo communicaret, formae laudem uxoris

χρόνου δὲ οὐ πολλοῦ διελθόντος, (χρῆν γὰρ Κανδαύλῃ γενέσθαι κακῶς,) ἔλεγε πρὸς τὸν Γύγην τοιάδε· „Γύγη, „οὐ γάρ σε δοκέω πείθεσθαί μοι λέγοντι περὶ τοῦ εἴδεος „τῆς γυναικός· (ὦτα γὰρ τυγχάνει ἀνθρώποισι ἐόντα „ἀπιστότερα ὀφθαλμῶν·) ποίεε ὅκως ἐκείνην θεήσεαι „γυμνήν.“ Ὁ δὲ μέγα ἀμβώσας, εἶπε· „Δέσποτα, „τίνα λέγεις λόγον οὐκ ὑγιέα, κελεύων με δέσποιναν „τὴν ἐμὴν θεήσασθαι γυμνήν; ἅμα δὲ κιθῶνι ἐκδυο„μένῳ συνεκδύεται καὶ τὴν αἰδῶ γυνή. πάλαι δὲ τὰ „καλὰ ἀνθρώποισι ἐξεύρηται, ἐκ τῶν μανθάνειν δεῖ. ἐν „τοῖσι ἓν τόδε ἐστὶ, σκοπέειν τινὰ τὰ ἑωυτοῦ. ἐγὼ δὲ „πείθομαι ἐκείνην εἶναι πασέων γυναικῶν καλλίστην·
9 „καί σεο δέομαι μὴ δέεσθαι ἀνόμων.“ Ὁ μὲν δὴ, λέγων τοιαῦτα, ἀπεμάχετο, ἀῤῥωδέων μή τι οἱ ἐξ αὐ-

supra modum extulit. Nec multo post (erat enim in fatis ut infortunatus esset Candaules) his verbis Gygen est allocutus: *Gyge, videris tu mihi de forma uxoris meae verba facienti fidem non adhibere; auribus enim minus fidere amant homines quam oculis: fac igitur ut nudam illam spectes.* At ille, vehementer exclamans, *Domine*, inquit, *quemnam sermonem haudquaquam sanum profers, iubens me heram meam nudam spectare! Mulier enim tunicam exuens, simul etiam verecundiam exuit. Iam olim vero honestatis praecepta inventa sunt ab hominibus, a quibus discere oportet: quorum unum est, Sua quemque debere inspicere. Ego vero persuasum habeo esse illam mulierum omnium pulcerrimam; teque oro, ne postules illicita.* (9.) His usus verbis repugnavit Gyges, veritus ne quid sibi

τέων γένηται κακόν. ὁ δὲ ἀμείβετο τοῖσδε· ,,Θάρσει
,,Γύγη· καὶ μὴ φοβεῦ μήτε ἐμέ, ὥς σεο πειρώμενος
,,λέγω λόγον τόνδε· μήτε γυναῖκα τὴν ἐμήν, μή τι τοι
,,ἐξ αὐτῆς γένηται βλάβος. ἀρχὴν γὰρ ἐγὼ μηχανή-
,,σομαι οὕτω, ὥστε μηδὲ μαθεῖν μιν ὀφθεῖσαν ὑπὸ σεῦ.
,,ἐγὼ γάρ σε ἐς τὸ οἴκημα, ἐν τῷ κοιμώμεθα, ὄπισθε
,,τῆς ἀνοιγομένης θύρης στήσω· μετὰ δ' ἐμὲ ἐσελθόντα,
,,παρέσται καὶ ἡ γυνὴ ἡ ἐμὴ ἐς κοῖτον. κεῖται δὲ ἀγχοῦ
,,τῆς ἐσόδου θρόνος· ἐπὶ τοῦτον τῶν ἱματίων κατὰ ἓν ἕκα-
,,στον ἐκδύνουσα θήσει· καὶ κατ' ἡσυχίην πολλὴν παρέ-
,,ξει τοι θεήσασθαι. ἐπεὰν δὲ ἀπὸ τοῦ θρόνου στείχῃ ἐπὶ
,,τὴν εὐνήν, κατὰ νώτου τε αὐτῆς γένῃ, σοὶ μελέτω τὸ
,,ἐνθεῦτεν ὅκως μή σε ὄψεται ἰόντα διὰ θυρέων.“ Ὁ 10
μὲν δή, ὡς οὐκ ἠδύνατο διαφυγέειν, ἦν ἑτοῖμος. ὁ δὲ

ex ea re mali accideret. Cui rex vicissim, *Confide*, inquit, *Gyge; neque aut me time, quasi te tentaturus utar hoc sermone, aut uxorem meam, ne quid tibi ex illa detrimenti creetur. Omnino enim eas rationes equidem inibo, ut illa ne intellectura sit quidem, esse se a te conspectam. Te enim post apertam ianuam cubiculi, in quo cubamus, collocabo. Postquam ego ero ingressus, aderit et uxor mea in cubiculum: posita est autem prope introitum sella, in qua illa vestes suas, aliam post aliam exuens, deponet: ibi tunc licuerit tibi multo cum otio eam spectare. Deinde, quum e sella in lectum conscendet et tu a tergo eius eris, reliquum est ut tu cures ne illa te conspiciat foras exeuntem.* (10.) Igitur Gyges, quum effugere non posset, paratus fuit: quem Caudales, postquam cubandi tem-

Κανδαύλης, ἐπεὶ ἐδόκεε ὥρη τῆς κοίτης εἶναι, ἤγαγε τὸν Γύγεα ἐς τὸ οἴκημα· καὶ μετὰ ταῦτα αὐτίκα παρῆν καὶ ἡ γυνή. ἐσελθοῦσαν δὲ καὶ τιθεῖσαν τὰ εἵματα ἐθηεῖτο ὁ Γύγης. ὡς δὲ κατὰ νώτου ἐγένετο, ἰούσης τῆς γυναικὸς ἐς τὴν κοίτην, ὑπεκδὺς ἐχώρεε ἔξω. καὶ ἡ γυνὴ ἐπορᾷ μιν ἐξιόντα. μαθοῦσα δὲ τὸ ποιηθὲν ἐκ τοῦ ἀνδρὸς, οὔτε ἀνέβωσεν αἰσχυνθεῖσα, οὔτε ἔδοξε μαθέειν, ἐν νόῳ ἔχουσα τίσεσθαι τὸν Κανδαύλεα. παρὰ γὰρ τοῖσι Λυδοῖσι, σχεδὸν δὲ καὶ παρὰ τοῖσι ἄλλοισι βαρβάροισι, καὶ ἄνδρα ὀφθῆναι γυμνὸν, ἐς αἰσχύνην
11 μεγάλην φέρει. Τότε μὲν δὴ οὕτω, οὐδὲν δηλώσασα, ἡσυχίην εἶχε· ὡς δὲ ἡμέρη τάχιστα ἐγεγόνεε, τῶν οἰκετέων τοὺς μάλιστα ὥρα πιστοὺς ἐόντας ἑωυτῇ, ἑτοίμους ποιησαμένη, ἐκάλεε τὸν Γύγεα. ὁ δὲ, οὐδὲν δοκέων αὐτὴν τῶν πρηχθέντων ἐπίστασθαι, ἦλθε καλεόμενος· ἐώ-

pus visum est adesse, in cubiculum introduxit; pauloque post uxor etiam adfuit. Ingressam et vestimenta ponentem Gyges quum spectasset, mox ubi aversa illa in lectum se contulit, clam ipse foràs se subduxit: at egredientem conspicata est mulier. Quae ut intellexit quid a marito actum esset, neque exclamavit, pudore retenta, et se animadvertisse dissimulavit, in animo habens ultionem capere de Candaule. Apud Lydos enim, ac fere apud caeteros quoque barbaros, etiam viro magnum in probrum vertitur nudum conspici. (11.) Itaque tunc quidem nihil aperiens, silentium tenuit illa: simul ac vero illuxit, praesto esse iussis famulis quos maxime fidos sibi cognoverat, Gygen ad se vocavit. Et ille, nihil eam nosse ratus eorum quae gesta essent, arcessitus

θεε γὰρ καὶ πρόσθε, ὅκως ἡ βασίλεια καλέοι, Φοιτᾶν. ὡς δὲ ὁ Γύγης ἀπίκετο, ἔλεγε ἡ γυνὴ τάδε· „Νῦν τοι δυοῖν ὁδοῖν παρεουσέων, Γύγη, δίδωμι αἵρεσιν, ὁκοτέρην βούλεαι τραπέσθαι. ἢ γὰρ Κανδαύλεα ἀποκτείνας, ἐμέ τε καὶ τὴν βασιληΐην ἔχε τὴν Λυδῶν, ἢ αὐτόν σε αὐτίκα οὕτω ἀποθνήσκειν δεῖ· ὡς ἂν μὴ, πάντα πειθόμενος Κανδαύλῃ, τοῦ λοιποῦ ἴδῃς τὰ μή σε δεῖ. ἀλλ' ἤτοι κεῖνόν γε τὸν ταῦτα βουλεύσαντα δεῖ ἀπόλλυσθαι, ἢ σὲ, τὸν ἐμὲ γυμνὴν θηησάμενον, καὶ ποιήσαντα οὐ νομιζόμενα.“ Ὁ δὲ Γύγης τέως μὲν ἀπεθώυμαζε τὰ λεγόμενα· μετὰ δὲ, ἱκέτευε μή μιν ἀναγκαίῃ ἐνδεῖν διακρῖναι τοιαύτην αἵρεσιν. οὔκων δὴ ἔπειθε, ἀλλ' ὥρα ἀναγκαίην ἀληθέως προκειμένην, ἢ τὸν δεσπότεα ἀπολλύναι, ἢ αὐτὸν ὑπ' ἄλλων ἀπόλλυσθαι. αἱρέεται αὐτὸς περιεῖναι. ἐπειρώτα δὴ λέγων τάδε·

venit; quippe et antea solitus, quoties regina vocaret, eam convenire. Ut venit, his verbis cum adlocuta est mulier: *Gyge, nunc duarum viarum tibi apertarum optionem concedo utram ingredi volueris: aut enim, interfecto Candaule, et me et regnum Lydorum habeto; aut te ipsum protinus sic mori oportet, ne posthac, Candauli in omnibus obsequens, spectes quae te spectare nefas est. Enimvero aut illum, qui ista molitus est, interire oportet, aut te, qui nudam me es conspicatus et illicita fecisti.* Ad haec verba Gyges primum stupere, tum deinde obsecrare illam ne se necessitati illigaret diiudicandae talis optionis. Nec vero ei persuasit; sed vidit necessitatem utique sibi propositam aut perdendi herum aut per alios pereundi. Elegit

„Ἐπεί με ἀναγκάζεις δεσπότεα τὸν ἐμὸν κτείνειν, οὐκ
„ἐθέλοντα, φέρε ἀκούσω τέῳ καὶ τρόπῳ ἐπιχειρήσομεν
„αὐτῷ.“ Ἡ δὲ ὑπολαβοῦσα ἔφη· „Ἐκ τοῦ αὐτοῦ μὲν
„χωρίου ἡ ὁρμὴ ἔσται, ὅθεν περ καὶ ἐκεῖνος ἐμὲ ἐπεδέξα-
12 „το γυμνήν· ὑπνωμένῳ δὲ ἡ ἐπιχείρησις ἔσται.“ Ὡς
δὲ ἤρτυσαν τὴν ἐπιβουλὴν, νυκτὸς γινομένης, (οὐ γὰρ
μετίετο ὁ Γύγης, οὐδέ οἱ ἦν ἀπαλλαγὴ οὐδεμίη, ἀλλ᾽
ἔδεε ἢ αὐτὸν ἀπολωλέναι, ἢ Κανδαύλεα,) εἵπετο ἐς τὸν
θάλαμον τῇ γυναικί. καί μιν ἐκείνη, ἐγχειρίδιον δοῦσα,
κατακρύπτει ὑπὸ τὴν αὐτὴν θύρην. καὶ μετὰ ταῦτα,
ἀναπαυομένου Κανδαύλεω, ὑπεισδύς τε καὶ ἀποκτείνας
αὐτὸν, ἔσχε καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὴν βασιληΐην Γύγης·
τοῦ καὶ Ἀρχίλοχος ὁ Πάριος, κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον γε-
13 νόμενος, ἐν ἰάμβῳ τριμέτρῳ ἐπεμνήσθη. Ἔσχε δὲ τὴν

itaque ut ipse superesset: et illam percontans, *Quandoquidem invitum me*, inquit, *adigis ad herum meum occidendum, age audiam ecquo illum modo adgressuri simus?* Et illa excipiens, *Ex eodem loco*, inquit, *adoriendus erit, unde ille nudam me tibi ostendit: in sopitum somno impetus fiet.* (12.) Ita quum de faciendis insidiis inter se constituissent, ingruente nocte Gyges (nec enim dimittebatur, neque ullum ei effugium erat, sed aut ipsum interire oportebat aut Candaulem) secutus est mulierem in cubiculum; ubi eum illa, tradito pugione, post eamdem ianuam occultavit. Deinde quiescente Candaule leniter accessit, illoque obtruncato et uxorem et regnum obtinuit Gyges; cuius etiam *Archilochus* Parius, qui eadem vixit aetate, in iambis trimetris meminit. (13.) Obtinuit autem regnum, in

βασιληΐην, καὶ ἐκρατύνθη, ἐκ τοῦ ἐν Δελφοῖσι χρηστηρίου. ὡς γὰρ δὴ οἱ Λυδοὶ δεινὸν ἐποιεῦντο τὸ Κανδαύλεω πάθος, καὶ ἐν ὅπλοισι ἦσαν, συνέβησαν ἐς τὠυτὸ οἵ τε τοῦ Γύγεω στασιῶται καὶ οἱ λοιποὶ Λυδοὶ, ἢν μὲν δὴ τὸ χρηστήριον ἀνέλῃ μιν βασιλέα εἶναι Λυδῶν, τόνδε βασιλεύειν· ἢν δὲ μὴ, ἀποδοῦναι ὀπίσω ἐς Ἡρακλείδας τὴν ἀρχήν. ἀνεῖλέ τε δὴ τὸ χρηστήριον, καὶ ἐβασίλευσεν οὕτω Γύγης. τοσόνδε μέντοι εἶπε ἡ Πυθίη, ὡς Ἡρακλείδῃσι τίσις ἥξει ἐς τὸν πέμπτον ἀπόγονον Γύγεω. τούτου τοῦ ἔπεος Λυδοί τε καὶ οἱ βασιλέες αὐτῶν λόγον οὐδένα ἐποιεῦντο, πρὶν δὴ ἐπετελέσθη.

Τὴν μὲν δὴ τυραννίδα οὕτω ἔσχον οἱ Μερμνάδαι, τοὺς 14
Ἡρακλείδας ἀπελόμενοι. Γύγης δὲ τυραννεύσας ἀπέπεμψε ἀναθήματα ἐς Δελφοὺς οὐκ ὀλίγα. ἀλλ' ὅσα μὲν ἀργύρου ἀναθήματα ἔστι οἱ πλεῖστα ἐν Δελφοῖσι·

eoque confirmatus est, ex Delphici oraculi effato. Nam quum indigne ferrent Lydi casum Candaulis, essentque in armis, convenit inter Gygae factionem et reliquos Lydos, ut, *si respondisset oraculum hunc esse regem Lydorum, ipse regnaret; sin minus, Heraclidis restitueret regnum.* Accepto igitur oraculo, Gyges ita regnum obtinuit. Verumtamen hoc simul edixerat Pythia, *ultionem venturam esse Heraclidis in quintum ex posteris Gygis:* quod quidem vaticinium nec Lydi, nec eorum reges, ullius momenti fecerunt, donec exitu comprobatum est.

(14.) Tali igitur modo ad *Mermnadas* pervenit Lydiae regnum, Heraclidis ereptum. *Gyges* autem, regnum adeptus, Delphos donaria misit non pauca. Et argentea quidem eius donaria quam plurima Del-

πάρεξ δὲ τοῦ ἀργύρου, χρυσὸν ἄπλετον ἀνέθηκεν, ἄλλον τε, καὶ, τοῦ μάλιστα μνήμην ἄξιον ἔχειν ἐστὶ, κρητῆρές οἱ ἀριθμὸν ἓξ χρύσεοι ἀνακέαται. ἑστᾶσι δὲ οὗτοι ἐν τῷ Κορινθίων θησαυρῷ, σταθμὸν ἔχοντες τριήκοντα τάλαντα· ἀληθέϊ δὲ λόγῳ χρεωμένῳ, οὐ Κορινθίων τοῦ δημοσίου ἐστὶν ὁ θησαυρὸς, ἀλλὰ Κυψέλου τοῦ Ἠετίωνος. Οὗτος δὲ ὁ Γύγης, πρῶτος βαρβάρων τῶν ἡμεῖς ἴδμεν, ἐς Δελφοὺς ἀνέθηκε ἀναθήματα, μετὰ Μίδην τὸν Γορδίεω, Φρυγίης βασιλῆα. ἀνέθηκε γὰρ δὴ καὶ Μίδης τὸν βασιλήϊον θρόνον, ἐς τὸν προκατίζων ἐδίκαζε, ἐόντα ἀξιοθέητον. κεῖται δὲ ὁ θρόνος οὗτος ἔνθα περ οἱ τοῦ Γύγεω κρητῆρες. ὁ δὲ χρυσὸς οὗτος καὶ ὁ ἄργυρος, τὸν ὁ Γύγης ἀνέθηκε, ὑπὸ Δελφῶν καλέεται Γυγάδας ἐπὶ τοῦ ἀναθέντος ἐπωνυμίην. Ἐσέβαλε μέν νυν στρατιὴν καὶ οὗτος,

phis exstant: praeter argentum vero, auri etiam immensam vim dedicavit, quum aliarum rerum, tum vero (quod praecipue memoratu dignum) crateres aurei numero sex ab eodem dedicati exstant talentorum triginta pondo, repositi in Corinthiorum thesauro; qui quidem thesaurus, vere ut dicam, non publicus civitatis Corinthiorum est, sed Cypseli, Eetionis filii. Est autem hic Gyges barbarorum quos novimus primus qui donaria Delphis dedicavit post Midam Gorgiae filium, Phrygiae regem. Dedicaverat enim *Midas* etiam regiam sellam, in qua praesidens ius dicere consueverat, spectatu dignam; positaque est haec sella ibidem ubi Gygae crateres. Aurum vero istud et argentum, quod a Gyge dedicatum est, *Gygadas* [id est, *Gygaeum*] vocatur a Delphensibus de illius nomine qui dedicavit. Et hic

ἐπεί τε ἦρξε, ἔς τε Μίλητον καὶ ἐς Σμύρνην, καὶ Κολοφῶνος τὸ ἄστυ εἷλε. ἀλλ', οὐδὲν γὰρ μέγα ἔργον ἀπ' αὐτοῦ ἄλλο ἐγένετο βασιλεύσαντος δυῶν δέοντα τεσσεράκοντα ἔτεα, τοῦτον μὲν παρήσομεν, τοσαῦτα ἐπιμνησθέντες. Ἄρδυος δὲ τοῦ Γύγεω μετὰ Γύγην βασι- 15
λεύσαντος μνήμην ποιήσομαι. οὗτος δὲ Πριηνέας τε εἷλε, ἐς Μίλητόν τε ἐσέβαλε. ἐπὶ τούτου τε τυραννεύοντος Σαρδίων, Κιμμέριοι ἐξ ἠθέων ὑπὸ Σκυθέων τῶν Νομάδων ἐξαναστάντες, ἀπικέατο ἐς τὴν Ἀσίην, καὶ Σάρδις πλὴν τῆς ἀκροπόλιος εἷλον.

Ἄρδυος δὲ βασιλεύσαντος ἑνὸς δέοντα πεντήκοντα 16
ἔτεα, ἐξεδέξατο Σαδυάττης ὁ Ἄρδυος, καὶ ἐβασίλευσεν ἔτεα δυώδεκα· Σαδυάττεω δὲ, ἈΛΥΆΤΤΗΣ. Οὗτος δὲ Κυαξάρῃ τε τῷ Δηιόκεω ἀπογόνῳ ἐπολέμησε, καὶ Μήδοισι· Κιμμερίους τε ἐκ τῆς Ἀσίης ἐξήλασε·

quidem, postquam regno est potitus, arma etiam intulit Mileto et Smyrnae, et Colophonem arce exceptâ cepit: caeterum, quum per octo et triginta, quos regnavit, annos nihil aliud memorabile ab eodem gestum sit, hisce commemoratis, missum hunc faciemus. (15.) *Ardyis* vero, Gygae filii, qui post illum regnavit, mentionem iniiciam. Hic Prienenses expugnavit, et Miletum invasit: eodemque regnum Sardium obtinente, Cimmerii suis sedibus a Scythis nomadibus pulsi, in Asiam venerunt, Sardesque praeter arcem ceperunt.

(16.) Ardys postquam undequinquaginta annos regnasset, successorem habuit filium *Sadyatten*, qui annos regnavit duodecim. Sadyattae successit ALYATTES; qui cum Cyaxare, Deiocae nepote, et cum

Σμύρνην τε τὴν ἀπὸ Κολοφῶνος κτισθεῖσαν εἷλε, ἐς
Κλαζομενάς τε ἐσέβαλε. ἀπὸ μέν νυν τούτων οὐκ ὡς
ἤθελε ἀπήλλαξε, ἀλλὰ προσπταίσας μεγάλως. ἄλ-
λα δὲ ἔργα ἀπεδέξατο ἐὼν ἐν τῇ ἀρχῇ ἀξιαπηγητό-
17 τατα τάδε. Ἐπολέμησε Μιλησίοισι, παραδεξάμενος
τὸν πόλεμον παρὰ τοῦ πατρός. ἐπελαύνων γὰρ ἐπο-
λιόρκεε τὴν Μίλητον τρόπῳ τοιῷδε· ὅκως μὲν εἴη ἐν τῇ
γῇ καρπὸς ἁδρὸς, τηνικαῦτα ἐσέβαλλε τὴν στρατιήν.
ἐστρατεύετο δὲ ὑπὸ συρίγγων τε καὶ πηκτίδων, καὶ
αὐλοῦ γυναικηΐου τε καὶ ἀνδρηΐου. ὡς δὲ ἐς τὴν Μι-
λησίην ἀπίκοιτο, οἰκήματα μὲν τὰ ἐπὶ τῶν ἀγρῶν οὔτε
κατέβαλλε, οὔτε ἐνεπίμπρη, οὔτε θύρας ἀπέσπα, ἔα
δὲ κατὰ χώρην ἑστάμεναι· ὁ δὲ τά τε δένδρεα καὶ τὸν
καρπὸν τὸν ἐν τῇ γῇ ὅκως διαφθείρειε, ἀπαλλάσσετο

Medis bellum gessit. Idem Cimmerios ex Asia eiecit; et Smyrnam, Colophoniorum coloniam, cepit; et Clazomenas invasit: quo quidem ab oppido non ita ut voluerat discessit, sed cladem haud mediocrem passus. Verum et alias res, dum regnum tenuit, gessit; quarum memoratu dignissimae hae sunt. (17.) Bellum gessit cum Milesiis, a patre traditum. Oppugnabat autem incursione facta Miletum tali modo: quando terrae fruges adultae erant, tunc exercitum in regionem immittebat, expeditionem faciens ad cantum fistularum fidiumque, ac tibiae tam muliebris quam virilis. Ubi vero in fines Milesiorum pervenerat, aedificia in agris nec diruebat nec incendebat, neque fores abstrahebat, sed intacta stare omnia sinebat; verum arboribus et terrae frugibus corruptis domum se recipiebat: quum enim mare

ἐπίσω. τῆς γὰρ θαλάσσης οἱ Μιλήσιοι ἐπεκράτεον,
ὥστε ἐπέδρης μὴ εἶναι ἔργον τῇ στρατιῇ. τὰς δὲ οἰκίας
οὐ κατέβαλλε ὁ Λυδὸς τῶνδε εἵνεκα, ὅκως ἔχοιεν ἐν-
θεῦτεν ὁρμεώμενοι τὴν γῆν σπείρειν τε καὶ ἐργάζεσθαι
οἱ Μιλήσιοι, αὐτὸς δὲ, ἐκείνων ἐργαζομένων, ἔχοι τι
καὶ σίνεσθαι ἐσβάλλων. Ταῦτα ποιέων, ἐπολέμεε 18
ἔτεα ἕνδεκα· ἐν τοῖσι τρώματα μεγάλα διφάσια Μι-
λησίων ἐγένετο, ἔν τε Λιμενηΐῳ χώρης τῆς σφετέρης
μαχεσαμένων, καὶ ἐν Μαιάνδρου πεδίῳ. τὰ μέν νυν
ἓξ ἔτεα τῶν ἕνδεκα Σαδυάττης ὁ Ἄρδυος ἔτι Λυδῶν
ἦρχε, ὁ καὶ ἐσβάλλων τηνικαῦτα ἐς τὴν Μιλησίην τὴν
στρατιήν· (Σαδυάττης γὰρ οὗτος καὶ ὁ τὸν πόλεμον
ἦν συνάψας·) τὰ δὲ πέντε τῶν ἐτέων τὰ ἑπόμενα τοῖσι
ἓξ Ἀλυάττης ὁ Σαδυάττεω ἐπολέμεε, ὃς παραδε-
ξάμενος (ὡς καὶ πρότερόν μοι δεδήλωται) παρὰ τοῦ

obtinerent Milesii, nil adtinebat circumsedere urbem cum exercitu. Aedificia autem non diruebat Lydus hoc consilio, ut possent inde progressi Milesii terram serere colereque, ipse vero, postquam illi terram coluissent, haberet quod incursione facta popularetur. (18.) Hoc maxime modo per undecim annos bellum gerebatur; intra quos duo ingentia vulnera Milesii accepere, unum praelio ad Limeneum in ipsorum finibus commisso, alterum in Maeandri campo. Horum undecim annorum sex adhuc Sadyattes, Ardyis filius, apud Lydos regnaverat, qui per id tempus cum exercitu fines Milesiorum incursabat; Sadyattes enim hic conflaverat id bellum: quinque vero insequentibus annis *Alyattes*, Sadyattis filius, bellum gerebat, qui illud, a patre

πατρὸς τὸν πόλεμον, προσεῖχε ἐντεταμένως. τοῖσι δὲ Μιλησίοισι οὐδαμοὶ Ἰώνων τὸν πόλεμον τοῦτον συνεπελάφρυνον, ὅτι μὴ Χῖοι μοῦνοι. οὗτοι δὲ τὸ ὅμοιον ἀνταποδιδόντες ἐτιμώρεον· καὶ γὰρ δὴ πρότερον οἱ Μιλήσιοι τοῖσι Χίοισι τὸν πρὸς Ἐρυθραίους πόλεμον συνδιήνεικαν.

19 Τῷ δὲ δυωδεκάτῳ ἔτεϊ λήϊου ἐμπιπραμένου ὑπὸ τῆς στρατιῆς, συνηνείχθη τι τοιόνδε γενέσθαι πρῆγμα· ὡς ἅφθη τάχιστα τὸ λήϊον ἀνέμῳ βιώμενον, ἅψατο νηοῦ Ἀθηναίης, ἐπίκλησιν Ἀσσησίης. ἁφθεὶς δὲ ὁ νηὸς, κατεκαύθη. καὶ τὸ παραυτίκα μὲν λόγος οὐδεὶς ἐγένετο· μετὰ δὲ, τῆς στρατιῆς ἀπικομένης ἐς Σάρδις, ἐνόσησε ὁ Ἀλυάττης. μακροτέρης δέ οἱ γενομένης τῆς νούσου, πέμπει ἐς Δελφοὺς θεοπρόπους, εἴτε δὴ συμβουλεύσαντός τευ, εἴτε καὶ αὐτῷ ἔδοξε πέμψαντα τὸν θεὸν ἐπείρεσθαι περὶ τῆς νούσου. τοῖσι δὲ ἡ Πυθίη ἀπι-

(ut supra etiam memoravi) sibi traditum, intente persecutus est. Quo in bello nulli e Ionibus sublevarunt Milesios, praeterquam Chii soli: hi autem, opem illis ferentes, vicem rependerunt; nam et Milesii antea Chiis, in bello cum Erythraeis, sociam praestiterant operam. (19.) Sed anno duodecimo, succensis ab exercitu segetibus, hoc rei accidit. Simulatque incensae segetes erant, valido coorto vento, Minervae templum cognomine Assesiae corripuit flamma, eoque incendio templum conflagravit. Quae res principio nullius momenti est habita; deinde vero, postquam Sardes rediisset exercitus, in morbum *Alyattes* incidit. Diuturnior quum esset morbus, Delphos misit qui Deum de valitudine consulerent, sive alieno consilio ad mittendum inductus, sive suo.

κομένοισι ἐς Δελφοὺς οὐκ ἔφη χρήσειν, πρὶν ἢ τὸν νηὸν
τῆς Ἀθηναίης ἀνορθώσωσι, τὸν ἐνέπρησαν χώρης τῆς
Μιλησίης ἐν Ἀσσησῷ. Δελφῶν οἶδα ἐγὼ οὕτω ἀκού- 20
σας γενέσθαι. Μιλήσιοι δὲ τάδε προστιθεῖσι τούτοισι·
Περίανδρον τὸν Κυψέλου, ἐόντα Θρασυβούλῳ τῷ τότε
Μιλήτου τυραννεύοντι ξεῖνον ἐς τὰ μάλιστα, πυθόμενον
τὸ χρηστήριον τὸ τῷ Ἀλυάττῃ γενόμενον, πέμψαντα
ἄγγελον κατειπεῖν, ὅκως ἄν τι προειδὼς πρὸς τὸ παρεὸν
βουλεύηται. Μιλήσιοι μέν νυν οὕτω λέγουσι γενέσθαι.
Ἀλυάττης δὲ, ὥς οἱ ταῦτα ἐξαγγέλθη, αὐτίκα ἔπεμπε 21
κήρυκα ἐς Μίλητον, βουλόμενος σπονδὰς ποιήσασθαι
Θρασυβούλῳ τε καὶ Μιλησίοισι χρόνον ὅσον ἂν τὸν
νηὸν οἰκοδομῇ. ὁ μὲν δὴ ἀπόστολος ἐς τὴν Μίλητον ἦν·
Θρασύβουλος δὲ σαφέως προπεπυσμένος πάντα λό-

Hi quum Delphos venissent, negavit Pythia se responsum eis redditurам priusquam Minervae templum restituissent, quod Assesi in Milesiorum agro cremassent. (20.) Haec ita acta esse equidem ex Delphensibus audire memini: sed Milesii istis hoc adiiciunt, Periandrum Cypseli filium, quum audisset oraculum Alyattae redditum, ea de re Thrasybulum, Milesiorum tunc temporis tyrannum, hospitio et amicitia sibi in primis coniunctum, misso nuncio fecisse certiorem; quo ille, re ante cognita, consilium aliquod ad rem pertinens caperet. Ita quidem Milesii rem gestam narrant. (21.) *Alyattes* vero, nunciato Pythiae responso, praeconem protinus Miletum misit, inducias cum Thrasybulo et Milesiis ad tempus pacturus dum templum aedificaret. Miletum dum se confert legatus, Thrasybulus de tota re

γον, καὶ εἰδὼς τὰ Ἀλυάττης μέλλοι ποιήσειν, μηχανᾶ-
ται τοιάδε. ὅσος ἦν ἐν τῷ ἄστεϊ σῖτος καὶ ἑωυτοῦ καὶ
ἰδιωτικὸς, τοῦτον πάντα συγκομίσας ἐς τὴν ἀγορὴν,
προεῖπε Μιλησίοισι, ἐπεὰν αὐτὸς σημήνῃ, τότε πίνειν
22 τε πάντας καὶ κώμῳ χρέεσθαι ἐς ἀλλήλους. Ταῦτα
δὲ ἐποίεέ τε καὶ προαγόρευε Θρασύβουλος τῶνδε εἵνεκεν,
ὅκως ἂν δὴ ὁ κῆρυξ ὁ Σαρδιηνὸς, ἰδών τε σωρὸν μέγαν
σίτου κεχυμένον, καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἐν εὐπαθείῃσι
ἐόντας, ἀγγείλῃ Ἀλυάττῃ. τὰ δὴ καὶ ἐγένετο. ὡς γὰρ
δὴ ἰδών τε ἐκεῖνα ὁ κῆρυξ, καὶ εἴπας πρὸς Θρασύ-
βουλον τὰς ἐντολὰς τοῦ Λυδοῦ, ἀπῆλθε ἐς τὰς Σάρδις,
ὡς ἐγὼ πυνθάνομαι, δι' οὐδὲν ἄλλο ἐγένετο ἡ διαλλα-
γή. ἐλπίζων γὰρ ὁ Ἀλυάττης σιτοδηΐην τε εἶναι ἰσχυρὴν
ἐν τῇ Μιλήτῳ, καὶ τὸν λεὼν τετρῦσθαι ἐς τὸ ἔσχατον

liquido antea certior factus, nec ignarus quid moliretur *Alyattes*, haec machinatur. Quidquid frumenti in urbe erat, tam suum, quam privatorum, id omne in forum comportari iussit, praedixitque Milesiis, ut, ubi signum ipse dedisset, tunc compotationes comessationesque mutuas cuncti instituerent. (22.) Id fecit praedixitque Thrasybulus hoc consilio, ut Sardianus legatus, postquam ingentem frumenti acervum in foro profusum et homines vidisset oblectationibus vacantes, Alyattae rem renunciaret. Quod et factum: nam postquam ista vidit caduceator, expositisque Thrasybulo Lydi mandatis domum rediit, nullam aliam ob caussam (ut ego audio) pax composita est. Quum enim existimasset *Alyattes* vehementem frumenti penuriam Mileti esse, populumque ad extremum malorum esse redactum, audivit

κακοῦ, ἤκουε τοῦ κήρυκος νοστήσαντος ἐκ τῆς Μιλήτου τοὺς ἐναντίους λόγους ἢ ὡς αὐτὸς κατεδόκεε. μετὰ δὲ, ἥ τε διαλλαγή σφι ἐγένετο, ἐπ' ᾧ τε ξείνους ἀλλήλοισι εἶναι καὶ ξυμμάχους. καὶ δύο τε ἀντὶ ἑνὸς νηοὺς τῇ Ἀθηναίῃ ὠκοδόμησε ὁ Ἀλυάττης ἐν τῇ Ἀσσησῷ, αὐτός τε ἐκ τῆς νούσου ἀνέστη. κατὰ μὲν τὸν πρὸς Μιλησίους τε καὶ Θρασύβουλον πόλεμον Ἀλυάττῃ ὧδε ἔσχε.

23 Περίανδρος δὲ ἦν Κυψέλου παῖς, οὗτος ὁ τῷ Θρασυβούλῳ τὸ χρηστήριον μηνύσας. ἐτυράννευε δὲ ὁ Περίανδρος Κορίνθου. τῷ δὴ λέγουσι Κορίνθιοι (ὁμολογέουσι δέ σφι Λέσβιοι) ἐν τῷ βίῳ θῶμα μέγιστον παραστῆναι· Ἀρίονα τὸν Μηθυμναῖον ἐπὶ δελφῖνος ἐξενειχθέντα ἐπὶ Ταίναρον, ἐόντα κιθαρῳδὸν τῶν τότε ἐόντων οὐδενὸς δεύτερον· καὶ διθύραμβον, πρῶτον ἀνθρώπων

ex caduceatore domum redeunte contraria eorum quae erat opinatus. Inde paullo post pax inter illos conciliata est hac lege, ut mutuo hospites essent sociique: et, pro uno Minervae templo ad Assesum, duo aedificavit Alyattes, ipseque e morbo convaluit. Haec igitur ratio exitusque belli fuit, quod *Alyattes* cum Milesiis et Thrasybulo gessit.

(23.) Periander vero, Cypseli filius, is qui Thrasybulum de edito oraculo certiorem fecit, Corinthi fuit tyrannus: cui maximum, quod umquam inter homines evenit, oblatum fuisse miraculum narrant Corinthii, hisque Lesbii adsentiuntur; scilicet *Arionem* Methymnaeum delphino insidenten ad Taenaron fuisse delatum. Citharoedus is erat, nulli suae aetatis secundus; primusque hominum, quos novimus, di-

τῶν ἡμεῖς ἴδμεν, ποιήσαντά τε καὶ ὀνομάσαντα καὶ
24 διδάξαντα ἐν Κορίνθῳ. Τοῦτον τὸν Ἀρίονα λέγουσι, τὸν πολλὸν τοῦ χρόνου διατρίβοντα παρὰ Περιάνδρῳ, ἐπιθυμῆσαι πλῶσαι ἐς Ἰταλίην τε καὶ Σικελίην· ἐργασάμενον δὲ χρήματα μεγάλα, θελῆσαι ὀπίσω ἐς Κόρινθον ἀπικέσθαι. ὁρμᾶσθαι μέν νυν ἐκ Τάραντος, πιστεύοντα δὲ οὐδαμοῖσι μᾶλλον ἢ Κορινθίοισι, μισθώσασθαι πλοῖον ἀνδρῶν Κορινθίων. τοὺς δὲ ἐν τῷ πελάγει ἐπιβουλεύειν, τὸν Ἀρίονα ἐκβαλόντας, ἔχειν τὰ χρήματα. τὸν δὲ, συνέντα τοῦτο, λίσσεσθαι, χρήματα μέν σφι προϊέντα, ψυχὴν δὲ παραιτεόμενον. οὔκων δὴ πείθειν αὐτὸν τούτοισι· ἀλλὰ κελεύειν τοὺς πορθμέας ἢ αὐτὸν διαχρᾶσθαί μιν, ὡς ἂν ταφῆς ἐν γῇ τύχῃ, ἢ ἐκπηδᾶν ἐς τὴν θάλασσαν τὴν ταχίστην. ἀπειληθέντα δὲ τὸν Ἀρίονα ἐς ἀπορίην, παραιτήσασθαι, ἐπειδή σφι

thyrambum et fecit et nominavit docuitque Corinthi. (24.) Hunc *Arionem* aiunt, postquam plurimum temporis apud *Periandrum* esset versatus, in Italiam Siciliamque cupivisse navigare; ingentique pecuniâ ibi comparatâ, voluisse Corinthum reverti. Igitur quum Tarento esset profecturus, nec ullis magis quam Corinthiis fidem haberet, navigium conduxisse hominum Corinthiorum: at hos, ubi altum tenuere, consilium agitasse de illo in mare proiiciendo, quo pecuniâ potirentur. Tum illum, quid ageretur intelligentem, ad preces confugisse: et, pecuniâ omni nautis oblatâ, vitam esse deprecatum: nautas vero, precibus viri nil commotos, iussisse ut aut sibi manus inferret, quo in terra sepulturam nancisceretur, aut ut illico in mare se proiiceret. Has in

οὕτω δοκέοι, περιϊδέειν αὐτὸν ἐν τῇ σκευῇ πάσῃ στάντα ἐν τοῖσι ἑδωλίοισι, ἀεῖσαι· ἀείσας δὲ, ὑπεδέκετο ἑωυτὸν κατεργάσασθαι. καὶ, τοῖσι ἐσελθεῖν γὰρ ἡδονὴν, εἰ μέλλοιεν ἀκούσεσθαι τοῦ ἀρίστου ἀνθρώπων ἀοιδοῦ, ἀναχωρῆσαι ἐκ τῆς πρύμνης ἐς μέσην νέα. τὸν δὲ, ἐνδύντα τε πᾶσαν τὴν σκευὴν, καὶ λαβόντα τὴν κιθάρην, στάντα ἐν τοῖσι ἑδωλίοισι, διεξελθεῖν νόμον τὸν ὄρθιον· τελευτῶντος δὲ τοῦ νόμου, ῥῖψαί μιν ἐς τὴν θάλασσαν ἑωυτὸν, ὡς εἶχε, σὺν τῇ σκευῇ πάσῃ. καὶ τοὺς μὲν ἀποπλέειν ἐς Κόρινθον· τὸν δὲ, δελφῖνα λέγουσι ὑπολαβόντα ἐξενεῖκαι ἐπὶ Ταίναρον. ἀποβάντα δὲ αὐτὸν χωρέειν ἐς Κόρινθον σὺν τῇ σκευῇ, καὶ ἀπικόμενον ἀπηγέεσθαι πᾶν τὸ γεγονός. Περίανδρον δὲ ὑπὸ ἀπιστίης Ἀρίονα μὲν ἐν φυλακῇ ἔχειν, οὐδαμῇ μετιέντα, ἀνακῶς δὲ ἔχειν

angustias et consilii inopiam redactum *Arionem* orasse, ut, quandoquidem ita eis placitum esset, sinerent se omni ornatu suo indutum, in summo puppis foro stantem, canticum canere; quo facto pollicebatur sibi se manus inlaturum. Tunc nautas, cupidine captos audiendi praestantissimi omnium cantoris, e puppi mediam in navem concessisse; et illum, omni ornatu indutum, captâ citharâ, in summo navis foro stantem, carmen quod *orthion* vocatur peregisse; peractoque cantu, ita ut erat, cum omni ornatu in mare se coniecisse. Tum illos, continuato cursu, Corinthum navigasse: hunc vero, aiunt, a delphino exceptum dorso, Taenaron fuisse delatum; ubi quum in terram esset egressus, Corinthum inde eodem habitu perrexisse, ibique quid accidisset enarrasse. *Periandrum* vero, quum fidem non haberet,

τῶν πορθμέων· ὡς δὲ ἄρα παρεῖναι αὐτοὺς, κληθέντας ἱστορέεσθαι εἴ τι λέγοιεν περὶ Ἀρίονος. φαμένων δὲ ἐκείνων ὡς εἴη τε σῶς περὶ Ἰταλίην, καί μιν εὖ πρήσσοντα λίποιεν ἐν Τάραντι, ἐπιφανῆναί σφι τὸν Ἀρίονα, ὥσπερ ἔχων ἐξεπήδησε· καὶ τοὺς, ἐκπλαγέντας, οὐκ ἔχειν ἔτι ἐλεγχομένους ἀρνέεσθαι. Ταῦτα μέν νυν Κορίνθιοί τε καὶ Λέσβιοι λέγουσι. καὶ Ἀρίονός ἐστι ἀνάθημα χάλκεον οὐ μέγα ἐπὶ Ταινάρῳ, ἐπὶ δελφῖνος ἐπεὼν ἄνθρωπος.

25 Ἀλυάττης δὲ ὁ Λυδὸς τὸν πρὸς Μιλησίους πόλεμον διενείκας, μετέπειτα τελευτᾷ, βασιλεύσας ἔτεα ἑπτὰ καὶ πεντήκοντα. ἀνέθηκε δὲ, ἐκφυγὼν τὴν νοῦσον, δεύτερος οὗτος τῆς οἰκίης ταύτης, ἐς Δελφοὺς κρητῆρά τε

XXIV. 36. οὐ μέγα. *Alii* μέγα, magnum, *absque particula negante; quod verum videtur.*

tenuisse Arionem in custodia, ne quo prodiret, caeterum curam intendisse in nautas. Nautae ut Corinthum advenerunt, accitos ad se percontatum esse Periandrum, ecquid de Arione memorarent: quibus dicentibus salvum illum in Italia esse, et fortunatum Tarenti a se relictum, adparuisse *Arionem* eodem cultu quo in mare prosiluerat; et illos, perterritos convictosque, non potuisse amplius ire inficias. Haec quidem et Corinthii narrant et Lesbii; et exstat Taenari donarium Arionis aeneum, non magnum illud quidem, homo insidens delphino.

(25.) *Alyattes* Lydus, confecto cum Milesiis bello, deinde, quum septem et quinquaginta annos regnasset, vita excessit. Dedicavit autem hic, secundus ex hac familia, postquam e morbo convaluerat, Delphis craterem argenteum ingentem, et basin cra-

ἀργύρεον μέγαν, καὶ ὑποκρητηρίδιον σιδήρεον κολλητὸν, θέης ἄξιον διὰ πάντων τῶν ἐν Δελφοῖσι ἀναθημάτων· Γλαύκου τοῦ Χίου ποίημα, ὃς μοῦνος δὴ πάντων ἀνθρώπων σιδήρου κόλλησιν ἐξεῦρε.

Τελευτήσαντος δὲ Ἀλυάττεω, ἐξεδέξατο τὴν βασι- 26
ληΐην ΚΡΟΙ͂ΣΟΣ ὁ Ἀλυάττεω, ἐτέων ἐὼν ἡλικίην πέντε καὶ τριήκοντα· ὃς δὴ Ἑλλήνων πρώτοισι ἐπεθήκατο Ἐφεσίοισι. ἔνθα δὴ οἱ Ἐφέσιοι πολιορκεόμενοι ὑπ' αὐτοῦ, ἀνέθεσαν τὴν πόλιν τῇ Ἀρτέμιδι, ἐξάψαντες ἐκ τοῦ νηοῦ σχοινίον ἐς τὸ τεῖχος. ἔστι δὲ μεταξὺ τῆς τε παλαιῆς πόλιος, ἣ τότε ἐπολιορκέετο, καὶ τοῦ νηοῦ, ἑπτὰ στάδιοι. πρώτοισι μὲν δὴ τούτοισι ἐπεχείρησε ὁ Κροῖσος· μετὰ δὲ, ἐν μέρει ἑκάστοισι Ἰώνων τε καὶ Αἰολέων, ἄλλοισι ἄλλας αἰτίας ἐπιφέρων· τῶν μὲν ἐδύνατο μέζονας παρευρίσκειν, μέζονα ἐπαιτιώμενος, τοῖσι δὲ αὐτέων καὶ

teris ferream ferruminatam, spectatu dignam inter omnia quae sunt Delphis donaria; Glauci Chii opus, qui primus ferruminationem ferri invenit.

(26.) Mortuo Alyattae successit in regnum Croesus, Alyattae filius, annos natus quinque et triginta: qui Graecorum primos Ephesios armis invasit. Ibi tunc Ephesii, quum ab eo obsiderentur, urbem suam Dianae dedicarunt, fune ex illius templo ad murum adligato: est autem inter veterem urbem, quae tunc obsidebatur, et Dianae templum, septem stadiorum intervallum. Hos igitur primos adgressus est Croesus; deinde vero, per vices, singulos quosque Ioniae et Aetoliae populos, aliis alias caussas inferens, graviora caussatus adversus hos in quibus graviores reperire caussas poterat, nonnullis etiam levia admo-

27 φαῦλα ἐπιφέρων. Ὡς δὲ ἄρα οἱ ἐν τῇ Ἀσίῃ Ἕλληνες κατεστράφατο ἐς φόρου ἀπαγωγὴν, τὸ ἐνθεῦτεν ἐπενόεε, νέας ποιησάμενος, ἐπιχειρέειν τοῖσι νησιώτῃσι. ἐόντων δέ οἱ πάντων ἑτοίμων ἐς τὴν ναυπηγίην, οἱ μὲν Βίαντα λέγουσι τὸν Πριηνέα ἀπικόμενον ἐς Σάρδις, οἱ δὲ Πιττακὸν τὸν Μιτυληναῖον, εἰρομένου Κροίσου εἴ τι εἴη νεώτερον περὶ τὴν Ἑλλάδα, εἰπόντα τάδε, καταπαῦσαι τὴν ναυπηγίην· „Ὦ βασιλεῦ, νησιῶται ἵππον συνωνέονται μυρίην, ἐς Σάρδις τε καὶ ἐπὶ σὲ ἔχοντες ἐν νῷ στρατεύεσθαι.“ Κροῖσον δὲ, ἐλπίσαντα λέγειν ἐκεῖνον ἀληθέα, εἰπεῖν· „Αἲ γὰρ τοῦτο θεοὶ ποιήσειαν ἐπὶ νόον νησιώτῃσι, ἐλθεῖν ἐπὶ Λυδῶν παῖδας σὺν ἵπποισι.“ Τὸν δὲ, ὑπολαβόντα φάναι· „Ὦ βασιλεῦ, προθύμως μοι φαίνεαι εὔξασθαι νησιώτας ἱππευομένους λαβεῖν

dum exprobrans. (27.) Deinde, postquam Asiam incolentes Graeci ad pendendum tributum erant subacti, constituit aedificatis navibus insulanos adgredi. Ad quas compingendas quum omnia ei essent parata, aiunt alii Biantem Prienensem, quum Sardes venisset, alii Pittacum Mitylenaeum, interrogatum a Croeso *ecquid maxime novi gereretur apud Graecos*, ea respondisse quae illum ne classem conficeret inhibuerunt. Dixisse enim: *Insulani, ó rex, decem millia equitum conducunt, expeditionem adversus Sardes atque te molientes.* Croesus autem, ratum vera eum dicere, respondisse: *Utinam dii hanc mentem dent insulanis, ut Lydorum filios cum equitatu invadere velint!* Tum illum excipientem dixisse: *Videris mihi, rex, cupide vota facere ut insulanos equis vectos deprehendas in continente, haud*

„ἐν ἠπείρῳ, οἰκότα ἐλπίζων· νησιώτας δὲ τί δοκέεις „εὔχεσθαι ἄλλο, ἢ, ἐπεί τε τάχιστα ἐπύθοντό σε μέλ„λοντα ἐπὶ σφίσι ναυπηγέεσθαι νέας, λαβεῖν ἀειράμενοι „Λυδοὺς ἐν θαλάσσῃ, ἵνα ὑπὲρ τῶν ἐν τῇ ἠπείρῳ οἰκη„μένων Ἑλλήνων τίσωνταί σε, τοὺς σὺ δουλώσας ἔχεις;“ Κάρτα τε ἡσθῆναι Κροῖσον τῷ ἐπιλόγῳ· καί οἱ (προσφυέως γὰρ δόξαι λέγειν) πειθόμενον, παύσασθαι τῆς ναυπηγίης. καὶ οὕτω τοῖσι τὰς νήσους οἰκημένοισι Ἴωσι ξεινίην συνεθήκατο.

Χρόνου δὲ ἐπιγινομένου, καὶ κατεστραμμένων σχε- 28
δὸν πάντων τῶν ἐντὸς Ἅλυος ποταμοῦ οἰκημένων· πλὴν γὰρ Κιλίκων καὶ Λυκίων, τοὺς ἄλλους πάντας ὑπ' ἑωυτῷ εἶχε καταστρεψάμενος ὁ Κροῖσος· εἰσὶ δὲ οἵδε, Λυδοὶ, Φρύγες, Μυσοὶ, Μαριανδυνοὶ, Χάλυβες, Πα-

XXVII. 17. ἀειράμενοι *ex nostra coniect. Vulgo* ἀρώμενοι. *Nonnulli codd.* ἀρᾶσθαι.

absurda spe; insulanos vero quid putas, ex quo primum aedificare te contra se classem audiverunt, exoptare aliud, nisi ut, postquam vela dederint ventis, in mari deprehendant Lydos, teque pro Graecis continentem incolentibus, quos tu in servitute contines, ulciscantur? Cuius conclusione orationis admodum delectatum Croesum, paruisse illi, ut qui perapte ad rem locutus videretur, et a fabricanda classe destitisse. Atque ita cum Ionibus insulas incolentibus hospitium contraxit.

(28.) Insequente tempore, subactis fere omnibus populis intra Halyn fluvium incolentibus: (nam, exceptis Cilicibus ac Lyciis, caeteros omnes suae potestati subjectos *Croesus* tenebat; sunt autem populi hi, Lydi, Phryges, Mysi, Mariandyni, Chalybes,

φλαγόνες, Θρήϊκες, οἵ Θυνοί τε καὶ Βιθυνοὶ, Κᾶρες,
29 Ἴωνες, Δωριέες, Αἰολέες, Πάμφυλοι· κατεστραμμένων δὲ τούτων, καὶ προσεπικτωμένου Κροίσου Λυδοῖσι, ἀπικνέονται ἐς Σάρδις ἀκμαζούσας πλούτῳ ἄλλοι τε οἱ πάντες ἐκ τῆς Ἑλλάδος σοφισταὶ, οἳ τοῦτον τὸν χρόνον ἐτύγχανον ἐόντες, ὡς ἕκαστος αὐτέων ἀπικνέοιτο· καὶ δὴ καὶ Σόλων, ἀνὴρ Ἀθηναῖος, ὃς Ἀθηναίοισι νόμους κελεύσασι ποιήσας, ἀπεδήμησε ἔτεα δέκα, κατὰ θεωρίης πρόφασιν ἐκπλώσας, ἵνα δὴ μή τινα τῶν νόμων ἀναγκασθῇ λῦσαι τῶν ἔθετο. αὐτοὶ γὰρ οὐκ οἷοί τε ἦσαν αὐτὸ ποιῆσαι Ἀθηναῖοι· ὁρκίοισι γὰρ μεγάλοισι κατείχοντο, δέκα ἔτεα χρήσεσθαι νόμοισι τοὺς ἄν σφι
30 Σόλων θῆται. Αὐτῶν δὴ ὦν τούτων καὶ τῆς θεωρίης ἐκ-

Paphlagones, Thraces quum Thyni, tum Bithyni, Cares, Iones, Dorienses, Aeolenses, Pamphyli:) (29.) hos igitur postquam sub potestatem suam *Croesus* redegisset, eaque accessione regnum Lydorum auxisset, adveniebant Sardes, urbem divitiis florentem, quum alii omnes e Graecia viri sapientiae laude clari, ut cuique commodum erat eo proficisci, tum vero etiam SOLON, Atheniensis: qui postquam Atheniensibus iussu ipsorum scripsisset leges, navi profectus, caussam interserens velle se alias spectare regiones, decem annos peregrinatus est; ne scilicet quampiam ex legibus, quas tulerat, mutare cogeretur. Nam ipsis Atheniensibus per se id facere nefas erat, quippe qui gravissimo iureiurando sese obstrinxerant, per decem annos eis legibus, quascumque ipsis *Solon* tulisset, esse usuros. (30.) Hanc ipsam igitur ob caussam, tum vero etiam spectandi

δημήσας ὁ Σόλων εἵνεκεν, ἐς Αἴγυπτον ἀπίκετο παρὰ Ἄμασιν, καὶ δὴ καὶ ἐς Σάρδις παρὰ Κροῖσον. ἀπικόμενος δὲ, ἐξεινίζετο ἐν τοῖσι βασιληΐοισι ὑπὸ τοῦ Κροίσου· μετὰ δὲ, ἡμέρῃ τρίτῃ ἢ τετάρτῃ, κελεύσαντος Κροίσου, τὸν Σόλωνα θεράποντες περιῆγον κατὰ τοὺς θησαυροὺς, καὶ ἐπεδείκνυσαν πάντα ἐόντα μεγάλα τε καὶ ὄλβια. θηησάμενον δέ μιν τὰ πάντα καὶ σκεψάμενον ὥς οἱ κατὰ καιρὸν ἦν, εἴρετο ὁ Κροῖσος τάδε· „Ξεῖνε Ἀθηναῖε, παρ' ἡμέας γὰρ περὶ σέο λόγος ἀπῖκται πολλὸς, καὶ σοφίης εἵνεκεν τῆς σῆς καὶ πλάνης, ὡς φιλοσοφέων γῆν πολλὴν θεωρίης εἵνεκεν ἐπελήλυθας. νῦν ὦν ἵμερος ἐπείρεσθαί μοι ἐπῆλθε, εἴ τινα ἤδη πάντων εἶδες ὀλβιώτατον;“ Ὁ μὲν, ἐλπίζων εἶναι ἀνθρώπων ὀλβιώτατος, ταῦτα ἐπειρώτα. Σόλων δὲ, οὐ-

gratia, peregre profectus Solon, in Aegyptum se contulit ad Amasin, atque etiam Sardes ad Croesum. Quo ut advenit, in regia hospitio acceptus est a Croeso. Tum tertio aut quarto post die, iussu Croesi, ministri regis circumduxerunt Solonem, thesauros omnes et quidquid inibi magni et opulenti inerat, ostentantes. Quae quum ille spectasset, et cuncta, ut ei commodum fuerat, esset contemplatus, tali modo eum percunctatus est Croesus: *Hospes Atheniensis*, inquit, *multa ad nos de te fama manavit, quum sapientiae tuae caussa, tum peregrinationis, ut qui sapientiae studio incumbens multas terras spectandi caussa obieris. Nunc igitur incessit me cupido ex te sciscitandi, ecquem tu adhuc videris omnium hominum beatissimum.* Nempe, quod se ipsum hominum beatissimum esse putaret, idcirco hanc illi quaestionem proposuit. At Solon, nulla usus adsenta-

δὲν ὑποθωπεύσας, ἀλλὰ τῷ ἐόντι χρησάμενος, λέγει· „Ὦ βασιλεῦ, Τέλλον Ἀθηναῖον·“ Ἀποθωυμάσας δὲ Κροῖσος τὸ λεχθὲν, εἴρετο ἐπιστρεφέως· „Κοίῃ δὴ κρί- „νεις Τέλλον εἶναι ὀλβιώτατον;“ Ὁ δὲ εἶπε· „Τέλλῳ, „τοῦτο μὲν, τῆς πόλιος εὖ ἡκούσης, παῖδες ἦσαν καλοί „τε κἀγαθοὶ, καί σφι εἶδε ἅπασι τέκνα ἐκγενόμενα, „καὶ πάντα παραμείναντα· τοῦτο δὲ, τοῦ βίου εὖ ἥκοντι, „ὡς τὰ παρ' ἡμῖν, τελευτὴ τοῦ βίου λαμπροτάτη ἐπε- „γένετο. γενομένης γὰρ Ἀθηναίοισι μάχης πρὸς τοὺς „ἀστυγείτονας ἐν Ἐλευσῖνι, βοηθήσας, καὶ τροπὴν ποιή- „σας τῶν πολεμίων, ἀπέθανε κάλλιστα. καί μιν Ἀθη- „ναῖοι δημοσίῃ τε ἔθαψαν αὐτοῦ τῇπερ ἔπεσε, καὶ ἐτί- „μησαν μεγάλως.“

31 Ὡς δὲ τὰ κατὰ τὸν Τέλλον προετρέψατο ὁ Σόλων

tione, sed ut res erat respondens, *Ego vero*, inquit, *beatissimum vidi Tellum Atheniensem.* Quod dictum miratus Croesus, concitate quaerit: *Qua tandem ratione Tellum beatissimum iudicas?* Cui ille: *Tellus*, inquit, *florente civitate filios habuerat bonos viros honestosque, et illis cunctis prognatos viderat liberos, eosque omnes superstites: idemque, quum re familiari satis lauta, ut apud nos, usus esset, vitae finem habuit splendidissimum; nam in praelio, quod Athenienses cum finitimis ad Eleusinem commiserunt, postquam fortiter pugnavit, hostemque in fugam vertit, honestissima morte defunctus est; et eodem loco, quo cecidit, publice ab Atheniensibus sepultus est et magnifice honoratus.*

(31.) Hisce quum Solon, quae de Tello eiusque felicitate copiose exposuit, admonuisset Croesum,

τὸν Κροῖσον, εἴπας πολλά τε καὶ ὄλβια, ἐπειρώτα
τίνα δεύτερον μετ' ἐκεῖνον ἴδοι, δοκέων πάγχυ δευτερεῖα
γῶν οἴσεσθαι. ὁ δὲ εἶπε· „Κλέοβίν τε καὶ Βίτωνα. τού-
„τοισι γὰρ, ἐοῦσι γένος Ἀργείοισι, βίος τε ἀρκέων
„ὑπῆν, καὶ πρὸς τούτῳ, ῥώμη σώματος τοιήδε· ἀεθλο-
„φόροι τε ἀμφότεροι ὁμοίως ἔσαν, καὶ δὴ καὶ λέγεται
„ὅδε ὁ λόγος. ἐούσης ὁρτῆς τῇ Ἥρῃ τοῖσι Ἀργείοισι,
„ἔδεε πάντως τὴν μητέρα αὐτῶν ζεύγεϊ κομισθῆναι ἐς
„τὸ ἱρόν· οἱ δέ σφι βόες ἐκ τοῦ ἀγροῦ οὐ παρεγίνοντο
„ἐν ὥρῃ· ἐκκληϊόμενοι δὲ τῇ ὥρῃ οἱ νεηνίαι, ὑποδύντες
„αὐτοὶ ὑπὸ τὴν ζεύγλην, εἷλκον τὴν ἅμαξαν, ἐπὶ τῆς
„ἁμάξης δέ σφι ὀχέετο ἡ μήτηρ. σταδίους δὲ πέντε
„καὶ τεσσεράκοντα διακομίσαντες, ἀπίκοντο ἐς τὸ ἱρόν.
„ταῦτα δέ σφι ποιήσασι, καὶ ὀφθεῖσι ὑπὸ τῆς πανη-
„γύριος, τελευτὴ τοῦ βίου ἀρίστη ἐπεγένετο. διέδεξέ

interrogare hic instituit, *quemnam secundum ab illo vidisset beatissimum?* existimans utique secundas certe partes sese laturum. At ille, *Cleobin*, inquit, *et Bitonem. His enim, genere Argivis, et victus suppetebat probabilis, et robur corporis erat tale, ut et uterque pariter certaminum praemia abstulerit, et de eisdem haec etiam narretur historia. Quum festus dies ageretur Iunonis, oporteretque omnino matrem horum bigis in templum vehi, nec vero in tempore ex agro adessent boves; tunc iuvenes, urgente hora, iugum ipsi subeuntes, plaustrum traxerunt quo mater vehebatur, eoque per quadraginta quinque stadia tracto ad templum pervenerunt. Quo facto quum oculos universi coetus in se convertissent, optimus eisdem obtigit vi-*

„τε ἐν τούτοισι ὁ θεὸς, ὡς ἄμεινον εἴη ἀνθρώπῳ τεθνάναι μᾶλλον ἢ ζώειν. Ἀργεῖοι μὲν γὰρ περιστάντες ἐμακάριζον τῶν νεηνιέων τὴν ῥώμην· αἱ δὲ Ἀργεῖαι, τὴν μητέρα αὐτῶν, οἵων τέκνων ἐκύρησε. ἡ δὲ μήτηρ περιχαρὴς ἐοῦσα τῷ τε ἔργῳ καὶ τῇ φήμῃ, στᾶσα ἀντίον τοῦ ἀγάλματος, εὔχετο, Κλεόβι τε καὶ Βίτωνι, τοῖσι ἑωυτῆς τέκνοισι, οἵ μιν ἐτίμησαν μεγάλως, δοῦναι τὴν θεὸν τὸ ἀνθρώπῳ τυχεῖν ἄριστόν ἐστι. μετὰ ταύτην δὲ τὴν εὐχήν, ὡς ἔθυσάν τε καὶ εὐωχήθησαν, κατακοιμηθέντες ἐν αὐτῷ τῷ ἱρῷ οἱ νεηνίαι, οὐκέτι ἀνέστησαν, ἀλλ᾽ ἐν τέλει τούτῳ ἔσχοντο. Ἀργεῖοι δέ σφεων εἰκόνας ποιησάμενοι, ἀνέθεσαν ἐς Δελφούς, ὡς ἀνδρῶν ἀρίστων γενομένων."

32 Σόλων μὲν δὴ εὐδαιμονίης δευτερεῖα ἔνεμε τούτοισι.

XXXI. 19. ῥώμην. *Al.* γνώμην, consilium, animum.

tae exitus; ostenditque in his Deus, melius esse hominibus mori, quam vivere. Nam quum circumstantes Argivi laudarent iuvenum robur, mulieres vero felicem praedicarent matrem quod tales haberet filios; mater, et facto vehementer gavisa et omine, stans ante simulacrum precata est deam, ut Cleobi et Bitoni filiis suis, qui ipsam magnifice honorassent, id daret quod optimum esset contingere homini. Post hanc precationem, peracto sacrificio, laute epulati iuvenes, quum in ipso templo somno se dedissent, non amplius resurrexerunt, sed hoc vitae exitu sunt perfuncti. Eorumdem dein imagines, ut qui homines fuissent praestantissimi, fieri curarunt Argivi, Delphisque dedicarunt.

(32.) Istis igitur secundum felicitatis locum Solon

Κροῖσος δὲ σπερχθεὶς, εἶπε· „Ὦ ξεῖνε Ἀθηναῖε, ἡ δὲ „ἡμετέρη εὐδαιμονίη οὕτω τοι ἀπέῤῥιπται ἐς τὸ μηδὲν, „ὥστε οὐδὲ ἰδιωτέων ἀνδρῶν ἀξίους ἡμέας ἐποίησας;" Ὁ δὲ εἶπε· „Ὦ Κροῖσε, ἐπιστάμενόν με τὸ θεῖον πᾶν „ἐὸν φθονερόν τε καὶ ταραχῶδες, ἐπειρωτᾷς ἀνθρωπηΐων „πρηγμάτων πέρι; ἐν γὰρ τῷ μακρῷ χρόνῳ πολλὰ „μέν ἐστι ἰδέειν τὰ μή τις ἐθέλει, πολλὰ δὲ καὶ πα„θέειν. ἐς γὰρ ἑβδομήκοντα ἔτεα οὖρον τῆς ζόης ἀν„θρώπῳ προτίθημι. οὗτοι ἐόντες ἐνιαυτοὶ ἑβδομήκοντα, „παρέχονται ἡμέρας διηκοσίας καὶ πεντακισχιλίας καὶ „δισμυρίας, ἐμβολίμου μηνὸς μὴ γινομένου. εἰ δὲ δὴ „ἐθελήσει τοὔτερον τῶν ἐτέων μηνὶ μακρότερον γίνεσθαι, „ἵνα δὴ αἱ ὧραι συμβαίνωσι παραγινόμεναι ἐς τὸ δέον, „μῆνες μὲν παρὰ τὰ ἑβδομήκοντα ἔτεα οἱ ἐμβόλιμοι

XXXII. 11 *seq.* διηκοσ. καὶ πεντακ. *etc.* *rursusque l.* 19 *seq.* πεντηκ. καὶ διηκ. *etc. Erratum haud dubie in dierum numeris. Priori loco videntur numerari debuisse* 24500, *posteriori* 25550.

tribuebat. Tum vero subiratus Croesus: *Hospes Atheniensis*, ait; *nostra vero felicitas adeo abs te in nihilum proiicitur, ut ne privatis quidem hominibus aequiparandos nos existimes?* Cui ille: *Me, ô Croese*, inquit, *gnarum invidam omnino et turbulentam Fortunam esse, interrogas de rebus humanis? In diuturno tempore multa videre est quae quis nolit, atque etiam tolerare multa. Propono enim homini terminum vitae ad septuaginta annos. Hi septuaginta anni constant ex viginti quinque millibus ac ducentis diebus, mense intercalari non posito. Sin velis alternos ex illis annis interiecto mense fieri longiores, quo tempestatum vicissitudines iusto tempore redeant, men-*

,,γίνονται τριήκοντα πέντε· ἡμέραι δὲ ἐκ τῶν μηνῶν
,,τούτων, χίλιαι πεντήκοντα. τουτέων τῶν ἁπασέων
,,ἡμερέων, τῶν ἐς τὰ ἑβδομήκοντα ἔτεα ἐουσέων πεν-
,,τήκοντα καὶ διηκοσίων καὶ ἑξακισχιλιέων καὶ δισμυ-
,,ριέων, ἡ ἑτέρη αὐτέων τῇ ἑτέρῃ ἡμέρῃ τὸ παράπαν
,,οὐδὲν ὅμοιον προσάγει πρῆγμα. οὕτω ὦν, ὦ Κροῖσε,
,,πᾶν ἐστι ἄνθρωπος συμφορή. ἐμοὶ δὲ σὺ καὶ πλου-
,,τέειν μὲν μέγα φαίνεαι, καὶ βασιλεὺς εἶναι πολ-
,,λῶν ἀνθρώπων· ἐκεῖνο δὲ τὸ εἴρεό με, οὔκω σε ἐγὼ
,,λέγω, πρὶν ἂν τελευτήσαντα καλῶς τὸν αἰῶνα πύ-
,,θωμαι. οὐ γάρ τοι ὁ μέγα πλούσιος μᾶλλον τοῦ ἐπ᾽
,,ἡμέρην ἔχοντος ὀλβιώτερός ἐστι· εἰ μή οἱ τύχη ἐπί-
,,σποιτο, πάντα καλὰ ἔχοντα τελευτῆσαι εὖ τὸν βίον.
,,πολλοὶ μὲν γὰρ ζάπλουτοι ἀνθρώπων, ἀνόλβιοί εἰσι·

ses intercalares per annos septuaginta conficientur triginta quinque, dies autem ex his mensibus mille et quinquaginta. Horum autem dierum omnium, qui in septuaginta annis sunt numero ducenti et quinquaginta supra viginti sex millia, nullus est qui rem prorsus similem, qualis ab alio adducta est, adducat. Itaque, Croese, homo quantus est, fortunae casibus est obnoxius. Iam te quidem ego et opulentum video, et multorum hominum regem; istud vero, quod ex me quaeris, de te nondum praedicabo priusquam te vitâ bene defunctum audiero. Neque enim beatior est magnis opibus praeditus, quam is cui in diem victus suppetit, nisi eidem omnibus bonis praedito fortuna concesserit vitâ bene defungi. Etenim multi homines perquam opulenti, non idcirco beati

„πολλοὶ δὲ μετρίως ἔχοντες βίου, εὐτυχέες. ὁ μὲν δὴ μέγα πλούσιος, ἀνόλβιος δὲ, δυοῖσι προέχει τοῦ εὐτυχέος μούνοισι· οὗτος δὲ, τοῦ πλουσίου καὶ ἀνολβίου πολλοῖσι. ὁ μὲν, ἐπιθυμίην ἐκτελέσαι, καὶ ἄτην μεγάλην προσπεσοῦσαν ἐνεῖκαι δυνατώτερος. ὁ δὲ, τοισίδε προέχει ἐκείνου· ἄτην μὲν καὶ ἐπιθυμίην οὐκ ὁμοίως δυνατὸς ἐκείνῳ ἐνεῖκαι, ταῦτα δὲ ἡ εὐτυχίη οἱ ἀπερύκει· ἄπηρος δέ ἐστί, ἄνουσος, ἀπαθὴς κακῶν, εὔπαις, εὐειδής. εἰ δὲ πρὸς τούτοισι ἔτι τελευτήσει τὸν βίον εὖ, οὗτος ἐκεῖνος τὸν σὺ ζητεῖς, ὄλβιος κεκλῆσθαι ἄξιός ἐστι. πρὶν δ' ἂν τελευτήσῃ, ἐπισχέειν, μηδὲ καλέειν κω ὄλβιον, ἀλλ' εὐτυχέα. τὰ πάντα μέν νυν ταῦτα συλλαβεῖν ἄνθρωπον ἐόντα ἀδύνατόν ἐστι, ὥσπερ χώρη

sunt: multi vero, quibus mediocris res familiaris est, felices. Iam qui admodum dives est, nec tamen beatus, is duabus tantum rebus antecellit felicem; hic vero divitem, multis rebus. Ille ad explendas cupiditates, et ad tolerandum magnum aliquod incidens damnum, validior est. Hic vero illum superat hisce rebus; damnum quidem et cupiditatem non similiter, atque ille, potest ferre, sed haec incommoda ab illo abigit felicitas; est vero membris integris, prospera fruens valitudine, malorum exsors, laetus liberis, formosus. Quod si praeterea diem quoque extremum feliciter obierit, hic ille est quem tu quaeris, dignus qui beatus praedicetur. Priusquam vero diem obierit, differendum est; nec dum beatus hic nominandus, sed felix. Iam ista simul cuncta ut consequatur homo, id quidem fieri non potest; quem-

,, οὐδεμίη καταρκέει πάντα ἑωυτῇ παρέχουσα, ἀλλὰ
,, ἄλλο μὲν ἔχει, ἑτέρου δὲ ἐπιδέεται· ἣ δὲ ἂν τὰ πλεῖ-
,, στα ἔχῃ, ἀρίστη αὕτη. ὡς δὲ καὶ ἀνθρώπου σῶμα ἓν
,, οὐδὲν αὔταρκές ἐστι· τὸ μὲν γὰρ ἔχει, ἄλλου δὲ ἐνδεές
,, ἐστι. ὃς δ' ἂν αὐτέων πλεῖστα ἔχων διατελέῃ, καὶ ἔπει-
,, τα τελευτήσῃ εὐχαρίστως τὸν βίον, οὗτος παρ' ἐμοὶ τὸ
,, οὔνομα τοῦτο, ὦ βασιλεῦ, δίκαιός ἐστι φέρεσθαι. σκο-
,, πέειν δὲ χρὴ παντὸς χρήματος τὴν τελευτὴν κῇ ἀπο-
,, βήσεται. πολλοῖσι γὰρ δὴ ὑποδέξας ὄλβον ὁ θεὸς,
33 ,, προῤῥίζους ἀνέτρεψε." Ταῦτα λέγοντι Κροῖσος οὔ
κως οὔτε ἐχαρίζετο, οὔτε λόγου μιν ποιησάμενος οὐδενὸς,
ἀποπέμπεται· κάρτα δόξας ἀμαθέα εἶναι, ὃς τὰ πα-
ρεόντα ἀγαθὰ μετεὶς, τὴν τελευτὴν παντὸς χρήματος
ὁρᾷν ἐκέλευε.

XXXIII. 1. λέγοντι Κροῖσος. *Vulgo* λέγων τῷ Κροίσῳ. *Et dein l. 3.* ἀμαθὴς *ed. Wess. et seqq.*

admodum nulla est terra quae cuncta sibi suppeditet, sed aliud habet, alio indiget; quae vero plurima habet, ea optima est. Nempe eodem modo etiam hominum nemo est omnium, cui uni omnia cumulate adsint, sed alia habet, aliorum vero indiget: qui vero eorum plurima ad vitae usque exitum habuit, ac deinde placide finiit vitam, hic, ô rex, me judice, nomine isto praedicari dignus est. Denique in omni re respiciendus finis est, in quem sit res exitura: multos enim deus, postquam felicitatem illis ostendit, funditus dein evertit. (33.) Haec dicentem Croesus nec munere ullo donavit, et nullam eius rationem habens a se dimisit; inscitum admodum esse hominem ratus, qui praesentia bona omittens, finem cuiusque rei iuberet respicere.

Μετὰ δὲ Σόλωνα οἰχόμενον, ἔλαβε ἐκ θεοῦ νέμεσις 34
μεγάλη Κροῖσον· ὡς εἰκάσαι, ὅτι ἐνόμισε ἑωυτὸν εἶναι ἀνθρώπων ἁπάντων ὀλβιώτατον. αὐτίκα δέ οἱ εὕδοντι ἐπέστη ὄνειρος, ὅς οἱ τὴν ἀληθηίην ἔφαινε τῶν μελλόντων γενέσθαι κακῶν κατὰ τὸν παῖδα. ἦσαν δὲ τῷ Κροίσῳ δύο παῖδες· τῶν οὕτερος μὲν διέφθαρτο· ἦν γὰρ δὴ κωφός· ὁ δὲ ἕτερος, τῶν ἡλίκων μακρῷ τὰ πάντα πρῶτος· οὔνομα δέ οἱ ἦν Ἄτυς. τοῦτον δὴ ὦν τὸν Ἄτυν σημαίνει τῷ Κροίσῳ ὁ ὄνειρος, ὡς ἀπολέει μιν αἰχμῇ σιδηρέῃ βληθέντα. ὁ δὲ ἐπεί τε ἐξηγέρθη, καὶ ἑωυτῷ λόγον ἔδωκε, καταῤῥωδήσας τὸν ὄνειρον, ἄγεται μὲν τῷ παιδὶ γυναῖκα· ἐωθότα δὲ στρατηγέειν μιν τῶν Λυδῶν, οὐδαμῇ ἔτι ἐπὶ τοιοῦτο πρῆγμα ἐξέπεμπε· ἀκόντια δὲ καὶ δοράτια, καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα τοῖσι χρέονται ἐς πόλεμον ἄνθρωποι, ἐκ τῶν ἀνδρεώνων ἐκκομίσας, ἐς τοὺς

(34.) Post Solonis discessum, gravis divinitus vindicta Croesum excepit; hac caussa (ut coniicere licet) quod se ipsum hominum beatissimum iudicaret. Ac statim quidem per quietem oblatum ei somnium est, veritatem indicans malorum quae filio eius essent eventura. Erant enim Croeso filii duo; alter corporis vitio laborabat, erat enim mutus; alter inter aequales rebus omnibus primus, cui nomen erat Atys. Hunc Atyn, Croeso significat somnium, fore ut amittat ferreâ cuspide ictum. Expergefactus ille, re secum versata, pertimescens somnium, capit filio uxorem; eumque, quum solitus esset exercitum ducere Lydorum, nusquam porro ad tale munus emittit: iacula vero et hastas, et cuiusque generis tela quibus ad bellum utuntur homines, e virorum habitatione in

θαλάμους συνένησε, μή τι οἱ κρεμάμενον τῷ παιδὶ ἐμπέσῃ.

35 Ἔχοντος δέ οἱ ἐν χερσὶ τοῦ παιδὸς τὸν γάμον, ἀπικνέεται ἐς τὰς Σάρδις ἀνὴρ συμφορῇ ἐχόμενος, καὶ οὐ καθαρὸς χεῖρας ἐών, Φρὺξ μὲν γενεῇ, γένεος δὲ τοῦ βασιληΐου. παρελθὼν δὲ οὗτος ἐς τὰ Κροίσου οἰκία, κατὰ νόμους τοὺς ἐπιχωρίους καθαρσίου ἐδέετο κυρῆσαι· Κροῖσος δέ μιν ἐκάθηρε. ἔστι δὲ παραπλησίη ἡ κάθαρσις τοῖσι Λυδοῖσι καὶ τοῖσι Ἕλλησι. ἐπεί τε δὲ τὰ νομιζόμενα ἐποίησε ὁ Κροῖσος, ἐπυνθάνετο ὁκόθεν τε καὶ τίς εἴη, λέγων τάδε· „Ὤνθρωπε, τίς τε ἐών, καὶ κόθεν τῆς Φρυγίης ἥκων, ἐπίστιος ἐμοὶ ἐγένεο; τίνα τε ἀνδρῶν ἢ γυναικῶν ἐφόνευσας;" Ὁ δὲ ἀμείβετο· „Ὦ βασιλεῦ, Γορδίεω μὲν τοῦ Μίδεώ εἰμι παῖς, ὀνομάζομαι δὲ Ἄδρηστος· φονεύσας δὲ ἀδελφεὸν ἐμεωυ-

interiora conclavia congeri iubet, ne quid suspensum in filium suum incidat. (35.) Interim, dum nuptias filii parat Croesus, advenit Sardes vir calamitate obstrictus, cui manus non erant purae, natione Phryx, regio de genere. Qui quum ad aedes Croesi venisset, orassetque ut ritu patrio expiari sibi contingeret, expiavit eum Croesus: est autem modus expiandi apud Lydos similis ei quo Graeci utuntur. Peractis legitimis, percontatur Croesus hominem, unde veniret, quisve esset, his usus verbis: *Quis tu es, homo, et quonam e Phrygiae loco veniens, ad meos lares supplex te recepisti? et quem virum, quamve foeminam occidisti?* Cui ille respondit: *O rex, Gordiae sum filius, Midae nepos; est autem nomen mihi Adrasto. Fratrem meum occidi invitus; unde eiectus a patre adsum, et rebus omnibus destitutus.*

„τοῦ ἀέκων, πάρειμι ἐξεληλαμένος τε ὑπὸ τοῦ πατρὸς „καὶ ἐστερημένος πάντων.“ Κροῖσος δέ μιν ἀμείβετο τοῖσδε· „Ἀνδρῶν τε φίλων τυγχάνεις ἔκγονος ἐὼν, καὶ „ἐλήλυθας ἐς φίλους· ἔνθα ἀμηχανήσεις χρήματος „οὐδενὸς, μένων ἐν ἡμετέρου. συμφορὴν δὲ ταύτην ὡς „κουφότατα φέρων, κερδανέεις πλεῖστον.“ Ὁ μὲν δὴ δίαιταν εἶχε ἐν Κροίσου.

36 Ἐν δὲ τῷ αὐτῷ χρόνῳ τούτῳ, ἐν τῷ Μυσίῳ Οὐλύμπῳ συὸς χρῆμα γίνεται μέγα· ὁρμεώμενος δὲ οὗτος ἐκ τοῦ οὔρεος τούτου, τὰ τῶν Μυσῶν ἔργα διαφθείρεσκε. πολλάκι δὲ οἱ Μυσοὶ ἐπ' αὐτὸν ἐξελθόντες, ποιέεσκον μὲν οὐδὲν κακὸν, ἔπασχον δὲ πρὸς αὐτοῦ. τέλος δὲ, ἀπικόμενοι παρὰ τὸν Κροῖσον τῶν Μυσῶν ἄγγελοι, ἔλεγον τάδε· „Ὦ βασιλεῦ, ὑὸς χρῆμα μέγιστον ἀνε„φάνη ἡμῖν ἐν τῇ χώρῃ, ὃς τὰ ἔργα διαφθείρει. τοῦ„τον προθυμεόμενοι ἑλέειν, οὐ δυνάμεθα. νῦν ὦν προσδεό-

Tum Croesus: *Ex viris amicis*, inquit, *oriundus es, et ad amicos venisti, ubi nullius rei indigebis quoad apud nos manseris. Istam autem calamitatem quam poteris levissime ferendo, plurimum lucri feceris.* Ita ille in Croesi aedibus vitam agebat.

(36.) Per idem tempus in Olympo Mysio aper exstitit mira magnitudine, qui ex illo monte irruens Mysorum arva vastabat; contra quem quum saepe egressi essent Mysi, nihil ei mali inflixerant, sed male ab illo fuerant accepti. Ad extremum venere ad Croesum Mysorum legati, haec dicentes: *Adparuit, ô rex, in regione nostra immani magnitudine aper, qui agrestia corrumpit opera; cuius ut potiamur studiosi operam dantes, nihil profi-*

„μεθά σευ, τὸν παῖδα καὶ λογάδας νεηνίας καὶ κύνας „συμπέμψαι ἡμῖν, ὥς ἄν μιν ἐξέλωμεν ἐκ τῆς χώρης." Οἱ μὲν δὴ τούτων ἐδέοντο. Κροῖσος δὲ, μνημονεύων τοῦ ὀνείρου τὰ ἔπεα, ἔλεγέ σφι τάδε· „Παιδὸς μὲν πέρι „τοῦ ἐμοῦ μὴ μνησθῆτε ἔτι· οὐ γὰρ ἂν ὑμῖν συμπέμ„ψαιμι· νεόγαμός τε γάρ ἐστι, καὶ ταῦτά οἱ νῦν μέλει. „Λυδῶν μέντοι λογάδας καὶ τὸ κυνηγέσιον πᾶν συμ„πέμψω· καὶ διακελεύσομαι τοῖσι ἰοῦσι, εἶναι ὡς προ„θυμοτάτοισι συνεξελέειν ὑμῖν τὸ θηρίον ἐκ τῆς χώρης."

37 Ταῦτα ἀμείψατο. ἀποχρεωμένων δὲ τούτοισι τῶν Μυσῶν, ἐπεισέρχεται ὁ τοῦ Κροίσου παῖς, ἀκηκοὼς τῶν ἐδέοντο οἱ Μυσοί. οὐ φαμένου δὲ τοῦ Κροίσου τόν γε παῖδά σφι συμπέμψειν, λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ νεηνίης τάδε· „Ὦ πάτερ, τὰ κάλλιστα πρότερόν κοτε καὶ

cimus. Itaque te nunc oramus, filium tuum et selectos iuvenes canesque nobiscum emittas, quo belluam e terra nostra tollamus. Haec illis precantibus Croesus, recordatus eorum quae per somnum ipsi praedicta erant, ita respondit: *Filii quidem mei nolite amplius facere mentionem: nec enim illum emittere vobiscum possum, est enim novus nuptus, et haec res ei nunc curae est. Lydorum autem selectam manum et venaticum omne ministerium una mittam; hortaborque exeuntes, ut quam promtissime vobiscum belluam e terra submoveant.* (37.) Haec Croesus respondit; quibus quum contenti essent Mysi, intervenit filius, auditis quae Mysi precarentur. Pernegante vero Croeso, se filium cum illis missurum, haec inquit ad eum adolescens: *At antehac, ô pater, hoc mihi honestissimum et no-*

„γενναιότατα ἡμῖν ἦν, ἔς τε πολέμους καὶ ἐς ἄγρας
„φοιτέοντας εὐδοκιμέειν· νῦν δὲ ἀμφοτέρων με τούτων
„ἀποκληΐσας ἔχεις, οὔτε τινὰ δειλίην μοι παριδὼν, οὔτε
„ἀθυμίην. νῦν τε τέοισί με χρὴ ὄμμασι ἔς τε ἀγορὴν
„καὶ ἐξ ἀγορῆς φοιτέοντα φαίνεσθαι; κοῖος μέν τις
„τοῖσι πολιήτῃσι δόξω εἶναι; κοῖος δέ τις τῇ νεογάμῳ
„γυναικί; κοίῳ δὲ ἐκείνη δόξει ἀνδρὶ συνοικέειν; ἐμὲ ὦν
„σὺ ἢ μέθες ἰέναι ἐπὶ τὴν θήρην, ἢ λόγῳ ἀνάπεισον
„ὅκως μοι ἀμείνω ἐστὶ ταῦτα οὕτω ποιεόμενα." Ἀμεί- 38
βεται Κροῖσος τοῖσδε· „Ὦ παῖ, οὔτε δειλίην, οὔτε
„ἄλλο οὐδὲν ἄχαρι παριδών τοι, ποιέω ταῦτα· ἀλλά
„μοι ὄψις ὀνείρου ἐν τῷ ὕπνῳ ἐπιστᾶσα ἔφη σε ὀλι-
„γοχρόνιον ἔσεσθαι, ὑπὸ γὰρ αἰχμῆς σιδηρέης ἀπο-
„λέεσθαι. πρὸς ὦν τὴν ὄψιν ταύτην, τόν τε γάμον τοι

bilissimum fuit, in bella et in venationes exeundo gloriam parare: nunc vero utroque horum exclusum me tenes, nullâ in me cognitâ ignaviâ aut animi deiectione. Nunc ergo quibus oculis me conspici oportet euntem in forum, aut ex foro redeuntem? quis tandem esse videbor civibus? qualis videbor novae nuptae? cui illa viro putabit se connubio esse iunctam? Proinde me tu aut sinas venatum exire, aut ratione mihi persuadeas, melius mihi hoc esse quod tu ita facis. (38.) Cui respondens Croesus, *Non quod ignaviam*, inquit, *ô fili, aut aliud quidquam parum mihi gratum in te cognoverim, hoc facio; sed quod mihi somnii species per quietem oblata dixit brevi aevi te futurum, quippe ferrea periturum cuspide. Cuius visi caussa et has tuas nuptias maturavi, nec ad ea quae nunc*

„τοῦτον ἔσπευσα, καὶ ἐπὶ τὰ παραλαμβανόμενα οὐκ „ἀποπέμπω, φυλακὴν ἔχων εἴ κως δυναίμην ἐπὶ τῆς „ἐμῆς σε ζόης διακλέψαι. εἷς γάρ μοι μοῦνος τυγ-„χάνεις ἐὼν παῖς· τὸν γὰρ δὴ ἕτερον, διεφθαρμένον
39 „τὴν ἀκοὴν, οὐκ εἶναί μοι λογίζομαι." Ἀμείβεται ὁ νεηνίης τοῖσδε· „Συγγνώμη μὲν, ὦ πάτερ, τοὶ, „ἰδόντι γε ὄψιν τοιαύτην, περὶ ἐμὲ φυλακὴν ἔχειν· τὸ „δὲ οὐ μανθάνεις, ἀλλὰ λέληθέ σε τὸ ὄνειρον, ἐμέ „τοι δίκαιόν ἐστι φράζειν. φῄς τοι τὸ ὄνειρον ὑπὸ „αἰχμῆς σιδηρέης φάναι ἐμὲ τελευτήσειν· ὑὸς δὲ κοῖαι „μέν εἰσι χεῖρες, κοίη δὲ αἰχμὴ σιδηρέη, ἣν σὺ φο-„βέαι; εἰ μὲν γὰρ ὑπὸ ὀδόντος τοι εἶχε τελευτήσειν με, „ἢ ἄλλου τευ ὅ τι τούτῳ ἔοικε, χρῆν δή σε ποιέειν τὰ „ποιέεις· νῦν δὲ ὑπὸ αἰχμῆς. ἐπεί τε ὦν οὐ πρὸς ἄν-
40 „δρας ἡμῖν γίνεται ἡ μάχη, μέθες με." Ἀμείβεται

XXXVIII. 11. τὴν ἀκοὴν suspecta verba viris doctis.

suscipiuntur te emitto; et custodio te, si quo pacto, dum vivo, periculo te queam subducere. Es enim unicus mihi filius; nam alterum [auribus captum] pro nullo existimo. (39.) Ibi rursus adolescens: *Ignosco quidem tibi*, inquit, *pater, quod, quum tale tibi oblatum sit visum, custodiam mei agas: sed, quod tu parum animadvertis, quodve oblitus es in hoc insomnio. id me te monere fas est. Somnium ais tibi dixisse. ferrea cuspide me periturum: at apro quaenam sunt manus. quaeve ferrea cuspis, quam tu timeas? Quod si enim a dente me periturum dixisset. aut ab alia re simili, tum hoc, quod agis, agere te oporteret; nunc vero a cuspide dixit. Quare, quum non sit nobis cum viris proposita pugna, abire me patere.* (40.) Tum

Κροῖσος· „Ὦ παῖ, ἔστι τῇ με νικᾷς, γνώμην ἀποφαίνων περὶ τοῦ ἐνυπνίου. ὡς ὦν νενικημένος ὑπὸ σέο, μεταγινώσκω, μετίημί τε σε ἰέναι ἐπὶ τὴν ἄγρην.“

41 Εἴπας δὲ ταῦτα ὁ Κροῖσος, μεταπέμπεται τὸν Φρύγα Ἄδρηστον, ἀπικομένῳ δέ οἱ λέγει τάδε· „Ἄδρηστε, ἐγώ σε συμφορῇ πεπληγμένον ἀχάρι, τήν τοι οὐκ ὀνειδίζω, ἐκάθηρα, καὶ οἰκίοισι ὑποδεξάμενος ἔχω, παρέχων πᾶσαν δαπάνην· νῦν ὦν (ὀφείλεις γάρ, ἐμεῦ προποιήσαντος χρηστὰ ἐς σὲ, χρηστοῖσί με ἀμείβεσθαι) φύλακα παιδός σε τοῦ ἐμοῦ χρηΐζω γενέσθαι, ἐς ἄγρην ὁρμεομένου· μή τινες κατ' ὁδὸν κλῶπες κακοῦργοι ἐπὶ δηλήσει φανέωσι ὑμῖν. πρὸς δὲ τούτῳ, καὶ σέ τοι χρεών ἐστι ἰέναι ἔνθα ἀπολαμπρύνεαι τοῖσι ἔργοισι· πατρώϊόν τε γάρ τοι ἐστὶ, καὶ προσέτι ῥώμη

Croesus: *Fili*, ait, *aliquatenus me vincis, sententiam insomnii declarans. Itaque, tamquam a te victus, sententiam muto, et veniam tibi do venatum exeundi.*

(41.) Quibus dictis, Adrastum Phrygem iubet vocari; eumque, ubi adfuit, sic est adlocutus: *Adraste, ego te funesta calamitate obstrictum, quam tibi non exprobro, expiavi, et domum meam recepi, in qua etiam nunc omnium rerum sumtum tibi suppedito. Nunc ergo (debes enim de me, prius de te bene merito, in vicem bene mereri) rogo te ut custos sis filii mei venatum exeuntis, ne qui in itinere coorientur malefici grassatores qui illum interimant. Ad haec, tuâ etiam ipsius interest ut eas ubi splendorem ex rebus gestis possis parare; nam et patrium hoc est tibi, et praeterea robur inest.*

42 „ὑπάρχει.“ Ἀμείβεται ὁ Ἄδρηστος· „Ὦ βασιλεῦ,
„ἄλλως μὲν ἔγωγε ἂν οὐκ ἤια ἐς ἄεθλον τοιόνδε· οὔτε
„γὰρ συμφορῇ τοιῇδε κεχρημένον οἰκός ἐστι ἐς ὁμήλι-
„κας εὖ πρήσσοντας ἰέναι, οὔτε τὸ βούλεσθαι πάρα·
„πολλαχῇ τε ἀνίσχον ἐμεωυτόν. νῦν δὲ, ἐπεί τε σὺ
„σπεύδεις, καὶ δεῖ τοι χαρίζεσθαι, (ὀφείλω γάρ σε
„ἀμείβεσθαι χρηστοῖσι,) ποιέειν εἰμὶ ἑτοῖμος ταῦτα.
„παῖδά τε σὸν, τὸν διακελεύεαι φυλάσσειν, ἀπήμονα
„τοῦ φυλάσσοντος εἵνεκεν προσδόκα τοι ἀπονοστήσειν.“

43 Τοιούτοισι ἐπεί τε οὗτος ἀμείψατο Κροῖσον, ἤισαν μετὰ ταῦτα ἐξηρτυμένοι λογάσι τε νεηνίῃσι καὶ κυσί. ἀπικόμενοι δὲ ἐς τὸν Ὄλυμπον τὸ ὄρος, ἐζήτεον τὸ θηρίον· εὑρόντες δὲ, καὶ περιστάντες αὐτὸ κύκλῳ, ἐσηκόντιζον. ἔνθα δὴ ὁ ξεῖνος, οὗτος δὴ ὁ καθαρθεὶς τὸν φόνον, καλεόμενος δὲ Ἄδρηστος, ἀκοντίζων τὸν σῦν, τοῦ μὲν

(42.) Cui Adrastus: *Alioquin,* inquit, *rex, in istud certamen non eram proditurus; neque enim tali adfectum calamitate fas est aequalibus se immiscere fortunatis, neque id ego cupio; atque etiam aliàs saepe me continui. Nunc vero, quoniam tibi hoc cordi est, cui gratum facere debeo, paratus sum exsequi mandatum: tuque filium tuum, quem custodire me iubes, rediturum esse incolumem, quod quidem penes custodem fuerit, exspecta.*

(43) Haec postquam Croeso ille respondisset, proficiscuntur deinde selectis iuvenibus stipati canibusque. Ubi ad Olympum pervenerunt, indagant belluam, et inventam circumfusi iaculis incessunt. Ibi tum hospes, idem ille qui a caede fuerat purgatus, cui Adrasto nomen, vibrato in aprum iaculo, ab illo aber-

ἁμαρτάνει, τυγχάνει δὲ τοῦ Κροίσου παιδός. ὁ μὲν δὴ βληθεὶς τῇ αἰχμῇ, ἐξέπλησε τοῦ ὀνείρου τὴν φήμην. ἔθεε δέ τις ἀγγελέων τῷ Κροίσῳ τὸ γεγονός· ἀπικόμενος δὲ ἐς τὰς Σάρδις, τήν τε μάχην καὶ τὸν τοῦ παιδὸς μόρον ἐσήμηνέ οἱ. Ὁ δὲ Κροῖσος, τῷ θανάτῳ τοῦ 44
παιδὸς συντεταραγμένος, μᾶλλόν τι ἐδεινολογέετο, ὅτι μιν ἀπέκτεινε τὸν αὐτὸς φόνου ἐκάθηρε. περιημεκτέων δὲ τῇ συμφορῇ δεινῶς, ἐκάλεε μὲν Δία Καθάρσιον, μαρτυρόμενος τὰ ὑπὸ τοῦ ξείνου πεπονθὼς εἴη· ἐκάλεε δὲ Ἐπίστιόν τε καὶ Ἑταιρήϊον, τὸν αὐτὸν τοῦτον ὀνομάζων θεόν· τὸν μὲν Ἐπίστιον καλέων, διότι δὴ οἰκίοισι ὑποδεξάμενος τὸν ξεῖνον, φονέα τοῦ παιδὸς ἐλάνθανε βόσκων· τὸν δὲ Ἑταιρήϊον, ὡς φύλακα συμπέμψας αὐτὸν, εὑρήκοι πολεμιώτατον. Παρῆσαν δὲ μετὰ τοῦτο οἱ Λυ- 45
δοὶ φέροντες τὸν νεκρόν· ὄπισθε δὲ εἵπετό οἱ ὁ φονεύς.

rans, Croesi filium feriit: atque ita ille, cuspide ictus, somnii effatum explevit. Quod factum nunciaturus aliquis Croeso cucurrit, veniensque Sardes et pugnam ei et fatum filii indicavit. (44.) Croesus, morte filii consternatus, tanto gravius eam tulit, quod is eum occidisset quem ipse expiaverat a caede. Et calamitatem eam gravissime lamentans, *Iovem Expiatorem* invocavit, testificans quae ab hospite esset passus; et *Larem* quoque et *Sodalitium* invocavit, eumdem deum adpellans. Nempe *Larem* (sive *Focorum praesidem*) vocavit, quod, quem hospitem domi suae receperat, eumdem inprudens interfectorem filii sui aluisset: *Sodalitium* vero, quod, quem custodem adiunxisset filio suo, eumdem inimicissimum deprehendisset. (45.) Post haec Lydi venerunt cadaver ferentes, quos

στὰς δὲ οὗτος πρὸ τοῦ νεκροῦ, παρεδίδου ἑωυτὸν Κροίσῳ, προτείνων τὰς χεῖρας, ἐπικατασφάξαι μιν κελεύων τῷ νεκρῷ· λέγων τήν τε προτέρην ἑωυτοῦ συμφορὴν, καὶ ὡς ἐπ' ἐκείνῃ τὸν καθήραντα ἀπολωλεκὼς εἴη, οὐδέ οἱ εἴη βιώσιμον. Κροῖσος δὲ τούτων ἀκούσας, τόν τε Ἄδρηστον κατοικτείρει, καίπερ ἐὼν ἐν κακῷ οἰκηίῳ τοσούτῳ, καὶ λέγει πρὸς αὐτόν· „Ἔχω, ὦ ξεῖνε, παρὰ σεῦ „πᾶσαν τὴν δίκην, ἐπειδὴ σεωυτοῦ καταδικάζεις θά„νατον. εἷς δὲ οὐ σύ μοι τοῦδε τοῦ κακοῦ αἴτιος, εἰ „μὴ ὅσον ἀέκων ἐξεργάσαο· ἀλλὰ θεῶν κού τις, ὅς „μοι καὶ πάλαι προεσήμαινε τὰ μέλλοντα ἔσεσθαι.“ Κροῖσος μέν νυν ἔθαψε ὡς οἰκὸς ἦν τὸν ἑωυτοῦ παῖδα. Ἄδρηστος δὲ ὁ Γορδίεω τοῦ Μίδεω, οὗτος δὴ ὁ φονεὺς μὲν τοῦ ἑωυτοῦ ἀδελφεοῦ γενόμενος, φονεὺς δὲ τοῦ καθήραντος, ἐπεί τε ἡσυχίη τῶν ἀνθρώπων ἐγένετο περὶ

pone sequebatur interfector. Et hic quidem, ubi adfuit, stans ante cadaver tradidit sese Croeso, manus protendens, oransque ut se super cadavere mactaret; *non esse sibi vivendum*, dicens, *qui post superiorem calamitatem expiatorem etiam suum perdidisset.* Quibus auditis Croesus, tanto licet domestico in luctu, commiseratus tamen Adrastum, dixit illi: *Habeo abs te, hospes, omnem vindictam, quoniam te ipse morte condemnas; nec tu mihi huius mali auctor es, nisi quatenus invitus illud fecisti, sed deorum nescio quis; qui mihi iampridem hoc futurum ante significavit.* Croesus igitur filium prout iustum erat sepeliendum curavit. Adrastus vero, Gordiae filius, Midae nepos, hic idem qui et fratris sui fuerat interfector, et sui expiatoris, ubi silentium fuit

τὸ σῆμα, συγγινωσκόμενος ἀνθρώπων εἶναι τῶν αὐτὸς ἤειδε βαρυσυμφορώτατος, ἑωυτὸν ἐπικατασφάζει τῷ τύμβῳ. Κροῖσος δὲ ἐπὶ δύο ἔτεα ἐν πένθεϊ μεγάλῳ κατῆστο, τοῦ παιδὸς ἐστερημένος.

Μετὰ δὲ, ἡ Ἀστυάγεος τοῦ Κυαξάρεω ἡγεμονίη κα- 46
ταιρεθεῖσα ὑπὸ Κύρου τοῦ Καμβύσεω, καὶ τὰ τῶν Περσέων πρήγματα αὐξανόμενα, πένθεος μὲν Κροῖσον ἀπέπαυσε· ἐνέβησε δὲ ἐς φροντίδα, εἴ κως δύναιτο, πρὶν μεγάλους γενέσθαι τοὺς Πέρσας, καταλαβεῖν αὐτῶν αὐξανομένην τὴν δύναμιν. Μετὰ ὦν τὴν διάνοιαν ταύτην αὐτίκα ἀπεπειρᾶτο τῶν μαντηΐων τῶν τε ἐν Ἕλλησι, καὶ τοῦ ἐν Λιβύῃ· διαπέμψας ἄλλους ἄλλῃ, τοὺς μὲν ἐς Δελφοὺς ἰέναι, τοὺς δὲ ἐς Ἄβας τὰς Φωκέων, τοὺς δὲ ἐς Δωδώνην· οἱ δέ τινες ἐπέμποντο παρά τε Ἀμφιάρεων καὶ παρὰ Τροφώνιον· οἱ δὲ, τῆς Μιλη-

hominum circa sepulcrum, agnoscens se esse hominum quos ipse novisset calamitosissimum, super busto se ipse iugulavit. Croesus vero, filio orbatus, duos annos ingenti in luctu desedit.

(46.) Sed posthac imperium Astyagis, Cyaxarae filii, a *Cyro* Cambysis filio eversum, resque Persarum crescentes, luctui *Croesi* finem fecerunt, curamque iniecerunt et cogitationem, si qua ratione posset crescentem Persarum potentiam, priusquam nimium invalesceret, coërcere. Ab hac igitur cogitatione statim tentare oracula coepit, tum quae apud Graecos erant, tum id quod in Libya: aliosque alio dimisit, quorum alii Delphos irent, alii Abas, Phocensium oppidum, alii Dodonam. Alii item ad Amphiaraum mittebantur, et ad Trophonium; alii ad Branchidas

στίης ἐς Βραγχίδας. ταῦτα μέν νυν τὰ Ἑλληνικὰ μαν-
τήϊα, ἐς τὰ ἀπέπεμψε μαντευσόμενος Κροῖσος. Λι-
βύης δὲ παρὰ Ἄμμωνα ἀπέστειλε ἄλλους χρησομέ-
νους. διέπεμπε δὲ πειρεώμενος τῶν μαντηΐων ὅ τι φρο-
νέοιεν· ὡς, εἰ φρονέοντα τὴν ἀληθηΐην εὑρεθείη, ἐπείρηταί
σφεα δεύτερα πέμπων, εἰ ἐπιχειρέοι ἐπὶ Πέρσας στρα-
47 τεύεσθαι. Ἐντειλάμενος δὲ τοῖσι Λυδοῖσι τάδε, ἀπέ-
πεμπε ἐς τὴν διάπειραν τῶν χρηστηρίων· ἀπ' ἧς ἂν ἡμέ-
ρης ὁρμηθέωσι ἐκ Σαρδίων, ἀπὸ ταύτης ἡμερολογέον-
τας τὸν λοιπὸν χρόνον, ἑκατοστῇ ἡμέρῃ χρῆσθαι τοῖσι
χρηστηρίοισι, ἐπειρωτέοντας ὅ τι ποιέων τυγχάνοι ὁ Λυ-
δῶν βασιλεὺς Κροῖσος ὁ Ἀλυάττεω. ἅσσα δ' ἂν ἕκα-
στα τῶν χρηστηρίων θεσπίσῃ, συγγραψαμένους ἀνα-
φέρειν παρ' ἑωυτόν. Ὅ τι μέν νυν τὰ λοιπὰ τῶν χρη-
στηρίων ἐθέσπισε, οὐ λέγεται πρὸς οὐδαμῶν· ἐν δὲ

ditionis Milesiae. Haec graeca sunt oracula, ad quae Croesus misit consulenda: in Libyam vero ad Hammonem alios misit, qui ab illo responsa peterent. Misit autem tentaturus oracula quid saperent; ut, si illa reperisset verum nosse, tum iterum mitteret qui ex illis quaererent, *an expeditionem adversus Persas deberet suscipere.* (47.) Ad tentanda igitur oracula hisce cum mandatis Lydos emisit, ut ab eo die, quo Sardibus essent profecti, centum consequentes numerarent dies, et centesimo die oracula adirent, ex eisque quaererent, *quid esset quod illo die ageret rex Lydorum Croesus, Alyattae filius;* et quidquid a quoque oraculo responsum fuisset, id scripto mandarent, ad seque deferrent. Iam, quid fuerit quod caetera responderint oracula, a nemine memoriae

Δελφοῖσι ὡς ἐσῆλθον τάχιστα ἐς τὸ μέγαρον οἱ Λυδοὶ χρησόμενοι τῷ θεῷ, καὶ ἐπειρώτεον τὸ ἐντεταλμένον, ἡ Πυθίη ἐν ἑξαμέτρῳ τόνῳ λέγει τάδε·

Οἶδα δ' ἐγὼ ψάμμου τ' ἀριθμὸν, καὶ μέτρα θαλάσσης,
καὶ κωφοῦ συνίημι, καὶ οὐ φωνεῦντος ἀκούω.
Ὀδμή μ' ἐς φρένας ἦλθε κραταιρίνοιο χελώνης
ἑψομένης ἐν χαλκῷ ἅμ' ἀρνείοισι κρέεσσι,
ᾗ χαλκὸς μὲν ὑπέστρωται, χαλκὸν δ' ἐπιέσται.

Ταῦτα οἱ Λυδοὶ θεσπισάσης τῆς Πυθίης συγγραψά- 48
μενοι, οἴχοντο ἀπιόντες ἐς τὰς Σάρδις. ὡς δὲ καὶ ὧλλοι οἱ περιπεμφθέντες παρῆσαν φέροντες τοὺς χρησμοὺς, ἐνθαῦτα ὁ Κροῖσος ἕκαστα ἀναπτύσσων ἐπώρα τῶν συγγραμμάτων. τῶν μὲν δὴ οὐδὲν προσίετό μιν· ὁ δὲ, ὡς τὸ ἐκ Δελφῶν ἤκουσε, αὐτίκα προσεύχετό τε καὶ προσε-

proditum est: Delphis autem, simul atque Lydi, Deum consulturi, penetrale templi intrassent, et quod ipsis mandatum erat interrogassent, Pythia hexametro tenore haec respondit:

Aequoris est spatium et numerus mihi notus arenae,
mutum percipio, fantis nihil audio vocem.
Venit ad hos sensus nidor testudinis durae,
quae simul agnina coquitur cum carne lebete,
aere infra strato, et stratum cui desuper aes est.

(48.) Hoc Pythiae responsum quum scripto mandassent Lydi, Sardes sunt reversi. Postquam vero caeteri quoque, quos circum miserat Croesus, rediere vaticinia ferentes, singula scripta evolvens Croesus inspexit. Ac horum quidem nullum advertebat eius animum, praeter id quod Delphis erat adlatum: quod

δέξατο, νομίσας μοῦνον εἶναι μαντήϊον τὸ ἐν Δελφοῖσι, ὅτι οἱ ἐξευρήκεε τὰ αὐτὸς ἐποίησε. ἐπεί τε γὰρ δὴ διέπεμψε παρὰ τὰ χρηστήρια τοὺς θεοπρόπους, φυλάξας τὴν κυρίην τῶν ἡμερέων, ἐμηχανήσατο τοιάδε· ἐπινοήσας τὰ ἦν ἀμήχανον ἐξευρεῖν τε καὶ ἐπιφράσασθαι· χελώνην καὶ ἄρνα κατακόψας, ὁμοῦ ἕψεε αὐτὸς ἐν λέβητι
49 χαλκέῳ, χάλκεον ἐπίθημα ἐπιθείς. Τὰ μὲν δὴ ἐκ Δελφῶν οὕτω τῷ Κροίσῳ ἐχρήσθη· κατὰ δὲ τὴν Ἀμφιάρεω τοῦ μαντηΐου ἀπόκρισιν, οὐκ ἔχω εἶπαι ὅ τι τοῖσι Λυδοῖσι ἔχρησε ποιήσασι περὶ τὸ ἱρὸν τὰ νομιζόμενα. οὐ γὰρ ὦν οὐδὲ τοῦτο λέγεται ἄλλο γε, ἢ ὅτι καὶ τοῦτο ἐνόμισε μαντήϊον ἀψευδὲς ἐκτῆσθαι.

50 Μετὰ δὲ ταῦτα θυσίῃσι μεγάλῃσι τὸν ἐν Δελφοῖσι θεὸν ἱλάσκετο. κτήνεά τε γὰρ τὰ θύσιμα πάντα τρις-

simul atque cognovit, adoravit probavitque, unum existimans esse oraculum illud Delphicum, quippe cui compertum fuisset, quid ipse fecisset. Postquam enim emisisset homines qui oracula consulerent, statutum diem observans, tale quidpiam machinatus erat, ea commentus quae nemo cognoscere aut hariolari posset: testudinem et agnum in frusta concîdit, et unâ coxit ipse aeneo in lebete, aeneo imposito operculo. (49.) Hoc igitur Delphis responsum accepit Croesus: quid sit vero quod ab Amphiarai oraculo Lydis fuerit responsum, postquam in illius templo legitimis caerimoniis essent perfuncti, non habeo dicere: nec enim de hoc aliud quidquam memoratur, nisi quod hoc etiam oraculum Croesus verax se esse nactum existimaverit.

(50.) Post haec autem ingentibus sacrificiis Delphi-

χίλια ἔθυσε, κλίνας τε ἐπιχρύσους καὶ ἐπαργύρους, καὶ φιάλας χρυσέας, καὶ εἵματα πορφύρεα, καὶ κιθῶνας, νήσας πυρὴν μεγάλην, κατέκαιε· ἐλπίζων τὸν θεὸν μᾶλλόν τι τούτοισι ἀνακτήσεσθαι· Λυδοῖσί τε πᾶσι προεῖπε, θύειν πάντα τινὰ αὐτῶν τούτῳ ὅ τι ἔχοι ἕκαστος. ὡς δὲ ἐκ τῆς θυσίης ἐγένετο, καταχεάμενος χρυσὸν ἄπλετον, ἡμιπλίνθια ἐξ αὐτοῦ ἐξήλαυνε· ἐπὶ μὲν τὰ μακρότερα, ποιέων ἑξαπάλαιστα· ἐπὶ δὲ τὰ βραχύτερα, τριπάλαιστα· ὕψος δὲ, παλαιστιαῖα· ἀριθμὸν δὲ, ἑπτακαίδεκα καὶ ἑκατόν· καὶ τουτέων, ἀπέφθου χρυσοῦ τέσσαρα, τρίτον ἡμιτάλαντον ἕκαστον ἕλκοντα· τὰ δὲ ἄλλα ἡμιπλίνθια, λευκοῦ χρυσοῦ, σταθμὸν διτάλαντα. ἐποιέετο δὲ καὶ λέοντος εἰκόνα

Cap. L. lin. 13. τρίτον ἡμιτάλαντον. *Vulgo omnes* τρία ἡμιτάλαντα, *id est*, unius talenti cum dimidio.

cum deum propitium sibi reddere instituit. Lectas enim victimas ter millenas de quoque genere immolavit; praeterea lectulos auro argentove obductos, et phialas aureas, et purpureas vestes tunicasque, in ingenti pyrâ exstructâ, concremavit, hisce sperans Deum magis sibi se conciliaturum; Lydisque cunctis edixit, ut de suo, quidquid quisque haberet, eidem deo sacrificaret. Tum peractis sacrificiis, conflatâ immensâ vi auri, dimidiatos lateres ex eo procudi iussit, palmarum sex in longitudinem, trium palmarum in latitudinem, crassitie palmari, numero centum et septemdecim. Horum quatuor ex purissimo auro erant, singuli pondo duorum talentorum cum dimidio; reliqui semilateres ex albido auro, pondo binorum talentorum. Fecit etiam leonis effigiem ex auro

χρυσοῦ ἀπέφθου, ἕλκουσαν σταθμὸν τάλαντα δέκα. οὗτος ὁ λέων, ἐπεί τε κατεκαίετο ὁ ἐν Δελφοῖσι νηὸς, κατέπεσε ἀπὸ τῶν ἡμιπλινθίων· ἐπὶ γὰρ τούτοισι ἵδρυτο· καὶ νῦν κεῖται ἐν τῷ Κορινθίων θησαυρῷ, ἕλκων σταθμὸν ἕβδομον ἡμιτάλαντον. ἀπετάκη γὰρ αὐτοῦ τέταρ-
51 τον ἡμιτάλαντον. Ἐπιτελέσας δὲ ὁ Κροῖσος ταῦτα ἀπέπεμπε ἐς Δελφούς· καὶ τάδε ἄλλα ἅμα τοῖσι· κρητῆρας δύο μεγάθεϊ μεγάλους, χρύσεον καὶ ἀργύρεον· τῶν ὁ μὲν χρύσεος ἐκέετο ἐπὶ δεξιὰ ἐσιόντι ἐς τὸν νηὸν, ὁ δὲ ἀργύρεος ἐπ' ἀριστερά. μετεκινήθησαν δὲ καὶ οὗτοι ὑπὸ τὸν νηὸν κατακαέντα· καὶ ὁ μὲν χρύσεος κεῖται ἐν τῷ Κλαζομενίων θησαυρῷ, ἕλκων σταθμὸν ἔνατον ἡμιτάλαντον καὶ ἔτι δυώδεκα μνέας· ὁ δὲ ἀργύρεος, ἐπὶ τοῦ προνηΐου τῆς γωνίης, χωρέων ἀμφορέας ἑξακοσίους.

purissimo, cuius pondus decem talenta colligebat. Hic leo, quo tempore deflagravit Delphicum templum, de semilateribus decidit, (super illis enim erat collocatus) et nunc in Corinthiorum thesauro est repositus, pondusque eius sex talentorum est cum dimidio; periere enim liquefacta talenta tria cum dimidio. (51.) Haec Croesus postquam confecta habuit, Delphos misit, cum eisque simul haecce: crateres duos ingenti magnitudine, alterum aureum, argenteum alterum; quorum aureus ad dextram positus erat intrantibus templum, argenteus ad sinistram. Sed et hi, quo tempore conflagravit templum, loco moti sunt: et aureus quidem, cuius pondus octo talenta cum dimidio colligit duodecimque insuper libras, in Clazomeniorum thesauro positus est; argenteus vero in atrii angulo, capiens amphoras sexcentas; miscetur enim

ἐπικίρναται γὰρ ὑπὸ Δελφῶν Θεοφανίοισι. Φασὶ δέ μιν Δελφοὶ Θεοδώρου τοῦ Σαμίου ἔργον εἶναι· καὶ ἐγὼ δοκέω, οὐ γὰρ τὸ συντυχὸν φαίνεταί μοι ἔργον εἶναι. καὶ πίθους τε ἀργυρέους τέσσαρας ἀπέπεμψε, οἳ ἐν τῷ Κορινθίων θησαυρῷ ἑστᾶσι· καὶ περιῤῥαντήρια δύο ἀνέθηκε, χρύσεόν τε καὶ ἀργύρεον· τῶν τῷ χρυσέῳ ἐπιγέγραπται, ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΏΝ, φαμένων εἶναι ἀνάθημα· οὐκ ὀρθῶς λέγοντες. ἔστι γὰρ καὶ τοῦτο Κροίσου. ἐπέγραψε δὲ τῶν τις Δελφῶν, Λακεδαιμονίοισι βουλόμενος χαρίσασθαι· τοῦ ἐπιστάμενος τὸ οὔνομα, οὐκ ἐπιμνήσομαι. ἀλλ' ὁ μὲν παῖς, δι' οὗ τῆς χειρὸς ῥέει τὸ ὕδωρ, Λακεδαιμονίων ἐστί· οὐ μέντοι τῶν γε περιῤῥαντηρίων οὐδέτερον. ἄλλα τε ἀναθήματα οὐκ ἐπίσημα πολλὰ ἀπέπεμψε ἅμα τούτοισι ὁ Κροῖσος, καὶ χεύματα ἀργύρεα κυκλοτερέα· καὶ δὴ καὶ γυναικὸς εἴδωλον χρύ-

in eo vinum a Delphensibus festo Theophaniorum die. Aiunt autem Delphenses, esse opus Theodori Samii; quod etiam ego existimo, esse enim fabricam haud vulgarem adparet. Praeterea quatuor dolia misit argentea, quae in Corinthiorum thesauro reposita sunt. Duas item urnas lustrales dedicavit, auream alteram, alteram argenteam: quarum illa, quae ex auro est, titulum praefert LACEDAEMONIORUM, dicuntque Lacedaemonii suum esse donarium, falso; nam et hoc Croesi est, titulum autem inscripsit Delphensium non nemo, Lacedaemoniis gratificaturus; cuius nomen, bene mihi cognitum, edere nolo. Sed puer quidem, cuius per manum effluit aqua, Lacedaemoniorum donarium est, at urnarum neutra. Alia denique multa donaria nullo titulo signata simul cum istis misit

σεον τρίπηχυ, τὸ Δελφοὶ τῆς ἀρτοκόπου τῆς Κροίσου εἰκόνα λέγουσι εἶναι. πρὸς δὲ, καὶ τῆς ἑωυτοῦ γυναικὸς τὰ ἀπὸ τῆς δειρῆς ἀνέθηκε ὁ Κροῖσος, καὶ τὰς ζώνας.

52 Ταῦτα μὲν ἐς Δελφοὺς ἀπέπεμψε. τῷ δὲ Ἀμφιάρεῳ, πυθόμενος αὐτοῦ τήν τε ἀρετὴν καὶ τὴν πάθην, ἀνέθηκε σάκος τε χρύσεον πᾶν, ὁμοίως καὶ αἰχμὴν στερεὴν πᾶσαν χρυσέην, τὸ ξυστὸν τῇσι λόγχῃσι ἐὸν ὁμοίως χρύσεον· τὰ ἔτι καὶ ἀμφότερα ἐς ἐμὲ ἦν κείμενα ἐν Θήβῃσι, καὶ Θηβαίων ἐν τῷ νηῷ τοῦ Ἰσμηνίου Ἀπόλλωνος.

53 Τοῖσι δὲ ἄγειν μέλλουσι τῶν Λυδῶν ταῦτα τὰ δῶρα ἐς τὰ ἱρὰ ἐνετέλλετο ὁ Κροῖσος ἐπειρωτᾷν τὰ χρηστήρια, εἰ στρατεύηται ἐπὶ Πέρσας Κροῖσος, καὶ εἴ τινα στρατὸν ἀνδρῶν προσθέοιτο φίλον; Ὡς δὲ ἀπικόμενοι ἐς τὰ ἀπεπέμφθησαν οἱ Λυδοὶ ἀνέθεσαν τὰ ἀναθήματα, ἐχρέωντο τοῖσι χρηστηρίοισι, λέγοντες· „Κροῖσος, „ὁ Λυδῶν τε καὶ ἄλλων ἐθνέων βασιλεὺς, νομίσας τάδε

Croesus: in his guttos argenteos orbiculatâ formâ; et praesertim mulieris simulacrum aureum tricubitale, quam Delphenses aiunt effigiem esse pistricis Croesi. Ad haec uxoris etiam suae collare dedicavit, eiusdemque cingula. (52.) Ista igitur dona Delphos Croesus misit. Amphiarao vero, cuius et virtutem et calamitatem fando audierat, clypeum dedicavit totum ex auro; item hastam ex solido auro totam, hastile pariter aureum atque spiculum: quae donaria ad meam usque aetatem Thebis reposita sunt, nempe Thebanorum in templo Ismenii Apollinis.

(53.) Haec dona ad deorum templa delaturis Lydis iniunxit Croesus, ut interrogarent oracula, *An adversus Persas expeditionem susciperet Croesus,*

„ μαντήϊα εἶναι μοῦνα ἐν ἀνθρώποισι, ὑμῖν τε ἄξια δῶ„ρα ἔδωκε τῶν ἐξευρημάτων, καὶ νῦν ὑμέας ἐπειρωτᾷ, „ εἰ στρατεύηται ἐπὶ Πέρσας, καὶ εἴ τινα στρατὸν ἀν„δρῶν προσθέοιτο σύμμαχον;" Οἱ μὲν ταῦτα ἐπειρώτεον. τῶν δὲ μαντηίων ἀμφοτέρων ἐς τὠυτὸ αἱ γνῶμαι συνέδραμον, προλέγουσαι Κροίσῳ, ἢν στρατεύηται ἐπὶ Πέρσας, μεγάλην ἀρχήν μιν καταλῦσαι. τοὺς δὲ Ἑλλήνων δυνατωτάτους συνεβούλευόν οἱ ἐξευρόντα φίλους προσθέσθαι. Ἐπεί τε δὲ ἀνενειχθέντα τὰ θεοπρόπια 54
ἐπύθετο ὁ Κροῖσος, ὑπερήσθη τε τοῖσι χρηστηρίοισι· πάγχυ τε ἐλπίσας καταλύσειν τὴν Κύρου βασιληίην, πέμψας αὖτις ἐς Πυθὼ, Δελφοὺς δωρέεται, πυθόμενος αὐτῶν τὸ πλῆθος, κατ' ἄνδρα δύο στατῆρσι ἕκαστον

et an copiarum auxiliarium manum sibi adiungeret? Qui ut eo quo missi erant pervenere, dedicatis donariis, oracula consuluerunt his verbis: *Croesus, Lydorum rex aliorumque populorum, existimans haec sola vera esse oracula hominibus, dona vobis misit digna vestris inventis, et nunc e vobis quaerit, an adversus Persas suscipere expeditionem, tum ecquem exercitum socium armorum debeat sibi adiungere?* Quae quum illi interrogassent, utriusque oraculi responsa ad eamdem sententiam collinearunt; nempe praedicebant Croeso, *si bellum inferret Persis, eversurum eum esse magnum imperium;* simulque ei consulebant, ut *Graecorum exquireret potentissimos, eosque sibi socios adiungeret.* (54.) Ea oracula postquam ad se relata Croesus cognovit, responsis istis vehementer est gavisus: prorsusque existimans se Cyri regnum esse eversurum, missis

χρυσοῦ. Δελφοὶ δὲ ἀντὶ τούτων ἔδοσαν Κροίσῳ καὶ Λυδοῖσι προμαντηΐην καὶ ἀτελείην καὶ προεδρίην, καὶ ἐξεῖναι τῷ βουλομένῳ αὐτέων γενέσθαι Δελφὸν ἐς τὸν
55 ἀεὶ χρόνον. Δωρησάμενος δὲ τοὺς Δελφοὺς ὁ Κροῖσος, ἐχρηστηριάζετο τὸ τρίτον. ἐπεί τε γὰρ δὴ παρέλαβε τοῦ μαντηΐου ἀληθηΐην, ἐνεφορέετο αὐτοῦ. ἐπειρώτα δὲ τάδε χρηστηριαζόμενος, εἴ οἱ πολυχρόνιος ἔσται ἡ μουναρχίη. ἡ δὲ Πυθίη οἱ χρᾷ τάδε·

Ἀλλ' ὅταν ἡμίονος βασιλεὺς Μήδοισι γένηται,
καὶ τότε, Λυδὲ ποδαβρὲ, πολυψήφιδα παρ' Ἕρμον
φεύγειν, μηδὲ μένειν, μηδ' αἰδεῖσθαι κακὸς εἶναι.

56 Τούτοισι ἐλθοῦσι τοῖσι ἔπεσι ὁ Κροῖσος πολλόν τι μά-

rursus Delphos legatis, Delphensium singulos, numerum illorum percontatus, viritim duobus stateribus auri donavit. Vicissimque Delphenses Croeso Lydisque in omne futurum temqus primas detulerunt in consulendo oraculo partes, immunitatemque, et primum in consessibus locum, denique ius civitatis cuique qui numero Delphensium voluisset adscribi. (55.) Caeterum donis istis Delphenses prosecutus Croesus, tertio oraculum consuluit; quippe veracitatem eius expertus, largiter sibi in eo consulendo indulgebat. Interrogavit autem oraculum, *an diuiturnum sibi futurum esset imperium?* Cui Pythia haec respondit:

Regis apud Medos mulo iam sede potito,
Lyde, fugam mollis scruposum corripe ad Hermon,
neve mane; ignavus posito sis, Lyde, pudore!

(56.) Quibus verbis ad Croesum perlatis, longe

λιστα πάντων ἥσθη, ἐλπίζων ἡμίονον οὐδαμᾶ ἀντ' ἀνδρὸς βασιλεύσειν Μήδων· οὐδ' ὦν αὐτὸς, οὐδὲ οἱ ἐξ αὐτοῦ, παύσεσθαί κοτε τῆς ἀρχῆς. Μετὰ δὲ ταῦτα ἐφρόντιζε ἱστορέων, τοὺς ἂν Ἑλλήνων δυνατωτάτους ἐόντας προσκτήσαιτο φίλους. ἱστορέων δὲ, εὕρισκε Λακεδαιμονίους καὶ Ἀθηναίους προέχοντας, τοὺς μὲν τοῦ Δωρικοῦ γένεος, τοὺς δὲ τοῦ Ἰωνικοῦ. ταῦτα γὰρ ἦν τὰ προκεκριμένα ἐόντα τὸ ἀρχαῖον· τὸ μὲν, Πελασγικόν· τὸ δὲ, Ἑλληνικὸν ἔθνος. καὶ τὸ μὲν, οὐδαμῇ κω ἐξεχώρησε· τὸ δὲ, πουλυπλάνητον κάρτα. ἐπὶ μὲν γὰρ Δευκαλίωνος βασιλῆος οἴκεε γῆν τὴν Φθιῶτιν· ἐπὶ δὲ Δώρου τοῦ Ἕλληνος, τὴν ὑπὸ τὴν Ὄσσαν τε καὶ τὸν Οὔλυμπον χώρην, καλεομένην δὲ Ἱστιαιῶτιν· ἐκ δὲ τῆς Ἱστιαιώτιδος ὡς ἐξανέστη ὑπὸ Καδμείων, οἴκεε ἐν Πίν-

omnium maxime gavisus est, ratus nunquam apud Medos mulum pro viro esse regnaturum, adeoque nec ipsum, nec suos posteros, umquam privatum iri imperio. Deinde curam suam eo convertit, ut inquireret quinam essent Graecorum potentissimi, quos socios sibi adiungeret. Sciscitatus igitur reperit, *Lacedaemonios* et *Athenienses* praeter caeteros eminere, illos quidem *Dorico* in genere, hos vero in *Ionico*. Hi enim duo populi antiquitus praecipui habebantur; alter, *Pelasgius* populus; alter *Hellenicus*: et alter quidem numquam solo suo excesserat, alter vero valde multumque erat vagatus; nam sub Deucalione rege Phthiotin terram habitaverat; sub Doro vero, Hellenis filio, regionem Ossae et Olympo subiectam occupavit, quae Histiaeotis vocatur; tum ex Histaeotide eiectus a Cadmeis, Pindum incoluit, et Maced-

δω, Μακεδνὸν καλεόμενον. ἐνθεῦτεν δὲ αὖτις ἐς τὴν Δρυοπίδα μετέβη, καὶ ἐκ τῆς Δρυοπίδος οὕτως ἐς Πελοπόννησον ἐλθὸν, Δωρικὸν ἐκλήθη.

57 Ἥν τινα δὲ γλῶσσαν ἵεσαν οἱ Πελασγοὶ, οὐκ ἔχω ἀτρεκέως εἶπαι. εἰ δὲ χρεών ἐστι τεκμαιρόμενον λέγειν τοῖσι νῦν ἔτι ἐοῦσι Πελασγῶν, τῶν ὑπὲρ Τυρσηνῶν Κρηστῶνα πόλιν οἰκεόντων, οἳ ὅμουροί κοτε ἦσαν τοῖσι νῦν Δωριεῦσι καλεομένοισι, οἴκεον δὲ τηνικαῦτα γῆν τὴν νῦν Θεσσαλιῶτιν καλεομένην· καὶ τὴν Πλακίην τε καὶ Σκυλάκην Πελασγῶν οἰκισάντων ἐν Ἑλλησπόντῳ, οἳ σύνοικοι ἐγένοντο Ἀθηναίοισι· καὶ ὅσα ἄλλα Πελασγικὰ ἐόντα πολίσματα τὸ οὔνομα μετέβαλε· εἰ τούτοισι τεκμαιρόμενον δεῖ λέγειν, ἦσαν οἱ Πελασγοὶ βάρβαρον γλῶσσαν ἱέντες. εἰ τοίνυν ἦν καὶ πᾶν τοιοῦτο τὸ Πελασγικὸν, τὸ Ἀττικὸν ἔθνος, ἐὸν Πελασγικὸν, ἅμα τῇ με-

nus populus est nominatus; inde rursus in Dryopidem transiit; et ex Dryopide denique in Peloponnesum venit, et Doricus est adpellatus.

(57.) Iam *Pelasgi* quanam lingua usi sint, pro certo adfirmare non possum. Sed si fas est coniecturam capere ex his qui etiam nunc supersunt Pelasgi, qui supra Tyrrhenos Crestonem oppidum incolunt, qui eam terram olim, quae nunc Thessalia vocatur, habitaverant, finitimique per id tempus fuerant eorum qui *Dorienses* hodie nominantur; item ex illis Pelasgis qui Placiam et Scylacen in Hellesponto condiderunt, qui cum Atheniensibus unà habitaverant; sive quae sunt alia oppida, quae nomen mutarunt: ex his si coniecturam capere fas est, barbarâ linguâ usi sunt Pelasgi. Quod si igitur eadem ratio fuit universi Pelasgici generis, statuen-

ταβολῇ τῇ ἐς Ἕλληνας καὶ τὴν γλῶσσαν μετέμαθε. καὶ γὰρ δὴ οὔτε οἱ Κρηστωνιῆται οὐδαμοῖσι τῶν νῦν σφεας περιοικεόντων εἰσὶ ὁμόγλωσσοι, οὔτε οἱ Πλακιηνοί· σφίσι δὲ, ὁμόγλωσσοι. δηλοῦσί τε, ὅτι, τὸν ἠνείκαντο γλώσσης χαρακτῆρα μεταβαίνοντες ἐς ταῦτα τὰ χωρία, τοῦτον ἔχουσι ἐν φυλακῇ. 58 Τὸ δὲ Ἑλληνικὸν γλώσσῃ μὲν, ἐπεί τε ἐγένετο, αἰεί κοτε τῇ αὐτῇ διαχρέεται, ὡς ἐμοὶ καταφαίνεται εἶναι. ἀποσχισθὲν μέντοι ἀπὸ τοῦ Πελασγικοῦ, ἐὸν ἀσθενὲς, ἀπὸ σμικροῦ τεο τὴν ἀρχὴν ὁρμεώμενον, αὔξηται ἐς πλῆθος τῶν ἐθνέων πολλῶν, μάλιστα προσκεχωρηκότων αὐτῷ καὶ ἄλλων ἐθνέων βαρβάρων συχνῶν. ὡς δὴ ὦν ἐμοί τε δοκέει οὐδὲ

LVIII. 7. ὡς δὴ etc. Alii πρὸς δή.

dum fuerit *Atticum* populum, cum sit Pelasgici generis, ex quo in Hellenum nomen transiit, simul linguam suam dedidicisse et cum Hellenum lingua permutasse. Etenim neque Crestoniatarum lingua cum ullis eorum, qui nunc circum habitant, consentit, neque Placianorum; inter ipsos autem convenit: et satis adparet, servasse utrosque eamdem sermonis formam, quam secum adtulerant quum in has, quas nunc incolunt, regiones immigrarunt. (58.) *Hellenicum* vero genus, ex quo ortum cepit, linguâ quidem semper utitur eâdem, ut mihi quidem prorsus videtur: sed discretum a Pelasgico genere, quum esset infirmum et ab exiguis profectum initiis, in hanc tamen populorum multitudinem adcrevit; compluribus maxime populis, atque etiam barbaris haud paucis, sese illi adiungentibus. Quo nimirum, ut mihi etiam videtur,

τὸ Πελασγικὸν ἔθνος, ἐὸν βάρβαρον, οὐδαμᾶ μεγάλως αὐξηθῆναι.

59 Τούτων δὴ ὦν τῶν ἐθνέων τὸ μὲν Ἀττικὸν κατεχόμενόν τε καὶ διεσπασμένον ἐπυνθάνετο ὁ Κροῖσος ὑπὸ Πεισιστράτου τοῦ Ἱπποκράτεος, τοῦτον τὸν χρόνον τυραννεύοντος Ἀθηναίων. Ἱπποκράτεϊ γὰρ, ἐόντι ἰδιώτῃ, καὶ θεωρέοντι τὰ Ὀλύμπια, τέρας ἐγένετο μέγα. θύσαντος γὰρ αὐτοῦ τὰ ἱρὰ, οἱ λέβητες ἐπεστεῶτες, καὶ κρεῶν τε ἐόντες ἔμπλεοι καὶ ὕδατος, ἄνευ πυρὸς ἔζεσαν, καὶ ὑπερέβαλον. Χίλων δὲ ὁ Λακεδαιμόνιος παρατυχὼν, καὶ θεησάμενος τὸ τέρας, συνεβούλευε Ἱπποκράτεϊ, πρῶτα μὲν γυναῖκα τεκνοποιὸν μὴ ἄγεσθαι ἐς τὰ οἰκία· εἰ δὲ τυγχάνει ἔχων, δεύτερα τὴν γυναῖκα ἐκπέμπειν· καὶ εἴ τίς οἱ τυγχάνει ἐὼν παῖς, τοῦτον ἀπείπασθαι. οὔκων, ταῦτα παραινέσαντος Χίλωνος, πείθε-

factum est, ut Pelasgicum genus, barbarum quum esset, numquam magnos fecerit profectus.

(59.) Horum igitur populorum *Atticum* quidem rescivit Croesus occupatum distractumque teneri a Pisistrato, Hippocratis filio, qui ea tempestate tyrannus erat Atheniensium. Hippocrati enim, quum esset privatus spectaretque Olympia, ingens oblatum prodigium fuerat. Sacra quum fecisset, in propinquo stantes lebetes, carnibus et aquâ repleti, absque igne fervere coeperant et exundare. Itaque Chilon Lacedaemonius, qui forte aderat prodigiumque erat conspicatus, suasit Hippocrati, primum quidem, *ne domum duceret uxorem ex qua liberos procrearet: sin iam haberet*, secundo loco, *ut repudiaret uxorem; filiumque, si forte ei iam natus esset, abdicaret.*

σθαι θέλειν τὸν Ἱπποκράτεα. γενέσθαι οἱ μετὰ ταῦτα τὸν Πεισίστρατον τοῦτον, ὃς, στασιαζόντων τῶν παράλων καὶ τῶν ἐκ τοῦ πεδίου Ἀθηναίων, καὶ τῶν μὲν προεστεῶτος Μεγακλέος τοῦ Ἀλκμαίωνος, τῶν δὲ ἐκ τοῦ πεδίου Λυκούργου Ἀριστολαΐδεω, καταφρονήσας τὴν τυραννίδα, ἤγειρε τρίτην στάσιν. συλλέξας δὲ στασιώτας, καὶ τῷ λόγῳ τῶν ὑπερακρίων προστὰς, μηχανᾶται τοιάδε. τρωματίσας ἑωυτόν τε καὶ ἡμιόνους, ἤλασε ἐς τὴν ἀγορὴν τὸ ζεῦγος, ὡς ἐκπεφευγὼς τοὺς ἐχθροὺς, οἵ μιν ἐλαύνοντα ἐς ἀγρὸν ἠθέλησαν ἀπολέσαι δῆθεν· ἐδέετό τε τοῦ δήμου φυλακῆς τινος πρὸς αὐτοῦ κυρῆσαι, πρότερον εὐδοκιμήσας ἐν τῇ πρὸς Μεγαρέας γενομένῃ στρατηγίῃ, Νίσαιάν τε ἑλὼν, καὶ ἄλλα ἀποδεξάμενος μεγάλα ἔργα. Ὁ δὲ δῆμος ὁ τῶν Ἀθηναίων ἐξαπατηθεὶς,

Cuius consilio parere nolenti Hippocrati natus posthac est hic Pisistratus; qui in seditione litoralium Atheniensium, quibus praeerat Megacles, Alcmaeonis filius, et campestrium, quibus Lycurgus praeerat Aristolaidae filius, tertiam concitavit factionem, tyrannidem adfectans. Contractis enim seditiosis qui secum facerent, per caussam tutandi montanos, huiuscemodi rem machinatus est. Se ipsum ac mulos quum vulnerasset, agitavit iumenta in forum, quasi elapsus esset ex inimicorum manibus, qui ipsum rus proficiscentem interimere nimirum voluissent; precatusque est populum, ut aliquid custodiae ab illo obtineret: iam enim prius in existimatione apud populum fuerat, quod in bello adversus Megarenses, ipsius ductu gesto, cepisset Nisaeam, et alia praeclare facta edidisset. Sic deceptus populus Atheniensium adiunxit ei

ἔδωκέ οἱ τῶν ἀστῶν καταλέξας ἄνδρας τούτους, οἳ δορυφόροι μὲν οὐκ ἐγένοιτο Πεισιστράτου, κορυνηφόροι δέ. ξύλων γὰρ κορύνας ἔχοντες εἵποντό οἱ ὄπισθε. συνεπαναστάντες δὲ οὗτοι ἅμα Πεισιστράτῳ, ἔσχον τὴν ἀκρόπολιν. ἔνθα δὴ ὁ Πεισίστρατος ἦρχε Ἀθηναίων, οὔτε τιμὰς τὰς ἐούσας συνταράξας, οὔτε θέσμια μεταλλάξας· ἐπί τε τοῖσι κατεστεῶσι ἔνεμε τὴν πόλιν, κοσμέων
60 καλῶς τε καὶ εὖ. Μετὰ δὲ οὐ πολλὸν χρόνον τὠυτὸ φρονήσαντες οἵ τε τοῦ Μεγακλέους στασιῶται καὶ οἱ τοῦ Λυκούργου, ἐξελαύνουσί μιν. οὕτω μὲν Πεισίστρατος ἔσχε τὸ πρῶτον Ἀθήνας, καὶ τὴν τυραννίδα οὔκω κάρτα ἐῤῥιζωμένην ἔχων, ἀπέβαλε. οἱ δὲ ἐξελάσαντες Πεισίστρατον, αὖτις ἐκ νέης ἐπ' ἀλλήλοισι ἐστασίασαν. περιελαυνόμενος δὲ τῇ στάσει ὁ Μεγακλέης, ἐπεκηρυκεύετο Πεισιστράτῳ, εἰ βούλοιτό οἱ τὴν θυγατέρα ἔχειν

delectos viros, qui ut satellites non quidem hastis eum stipabant, sed clavis: ligneas enim clavas gestantes, a tergo eum sequebantur. Iidem vero simul cum Pisistrato insurgentes, arcem occuparunt. Inde igitur imperio Atheniensium potitus *Pisistratus*, nullis qui tunc erant magistratibus perturbatis, neque legibus mutatis, sed priore statu integro, administravit civitatem, ac bene recteque ordinavit. (60.) Sed haud multo post Megaclis factio, et factio Lycurgi, factà consensione, eum eiecerunt. Ita Pisistratus, postquam primum Athenas obtinuerat, mox tyrannidem nondum satis firmatam rursus amisit. Sed, qui eum eiecerant, mox denuo inter se dissidium fecerunt. Fatigatus autem seditione Megacles, misso ad Pisistratum caduceatore, sciscitatus est *velletne filiam*

γυναῖκα ἐπὶ τῇ τυραννίδι. ἐνδεξαμένου δὲ τὸν λόγον καὶ ὁμολογήσαντος ἐπὶ τούτοισι Πεισιστράτου, μηχανῶνται δὴ ἐπὶ τῇ κατόδῳ πρῆγμα εὐηθέστατον, ὡς ἐγὼ εὑρίσκω, μακρῷ· ἐπεί γε ἀπεκρίθη ἐκ παλαιτέρου τοῦ βαρβάρου ἔθνεος τὸ Ἑλληνικὸν, ἐὸν καὶ δεξιώτερον, καὶ εὐηθίης ἠλιθίου ἀπηλλαγμένον μᾶλλον· εἰ καὶ τότε γε οὗτοι ἐν Ἀθηναίοισι, τοῖσι πρώτοισι λεγομένοισι εἶναι Ἑλλήνων σοφίην, μηχανῶνται τοιάδε. Ἐν τῷ δήμῳ τῷ Παιανιέϊ ἦν γυνὴ, τῇ οὔνομα ἦν Φύη, μέγαθος ἀπὸ τεσσέρων πηχέων ἀπολείπουσα τρεῖς δακτύλους, καὶ ἄλλως εὐειδής. ταύτην τὴν γυναῖκα σκευάσαντες πανοπλίῃ, ἐς ἅρμα ἐσβιβάσαντες, καὶ προδέξαντες σχῆμα οἷόν τι ἔμελλε εὐπρεπέστατον φανέεσθαι ἔχουσα, ἤλαυνον ἐς τὸ ἄστυ, προδρόμους κήρυκας προπέμψαντες, οἳ

suam ducere uxorem, tyrannidis praemio. Quem sermonem ubi admisit *Pisistratus*, eaque conditione pactionem cum Megacle iniit, machinantur hi ad illum reducendum rem, ut mihi quidem plane videtur, longe stultissimam. Quandoquidem enim iam a priscis inde temporibus a barbarico genere distinctum Graecum fuit, utpote dexterius et a stolida fatuitate magis abhorrens, stultum utique debet videri, usos illos esse tali invento apud Athenienses, qui inter Graecos feruntur sapientiâ principes. Erat in pago Paeaniensi mulier, nomine *Phya*, quatuor cubitorum staturâ minus tribus digitis, et alioqui formosa. Hanc mulierem quum universâ instruxissent armaturâ, in currumque sustulissent edoctam prius eum adsumere vultus corporisque habitum quo maxime decora esset adparitura, in urbem agunt, praemissis

τὰ ἐντεταλμένα ἠγόρευον ἐς τὸ ἄστυ ἀπικόμενοι, λέγοντες τοιάδε· „Ὦ Ἀθηναῖοι, δέκεσθε ἀγαθῷ νόῳ Πεισίστρατον, τὸν αὐτὴ ἡ Ἀθηναίη τιμήσασα ἀνθρώπων „μάλιστα, κατάγει ἐς τὴν ἑωυτῆς ἀκρόπολιν.“ Οἱ μὲν δὴ ταῦτα διαφοιτέοντες ἔλεγον· αὐτίκα δὲ ἔς τε τοὺς δήμους φάτις ἀπίκετο, ὡς Ἀθηναίη Πεισίστρατον κατάγει· καὶ οἱ ἐν τῷ ἄστεϊ πειθόμενοι τὴν γυναῖκα εἶναι αὐτὴν τὴν θεὸν, προσεύχοντό τε τὴν ἄνθρωπον, καὶ ἐδέκοντο τὸν Πεισίστρατον.

61 Ἀπολαβὼν δὲ τὴν τυραννίδα τρόπῳ τῷ εἰρημένῳ ὁ Πεισίστρατος, κατὰ τὴν ὁμολογίην τὴν πρὸς Μεγακλέα γενομένην γαμέει τοῦ Μεγακλέους τὴν θυγατέρα. οἷα δὲ παίδων τέ οἱ ὑπαρχόντων νεηνιέων, καὶ λεγομένων ἐναγέων εἶναι τῶν Ἀλκμαιωνιδέων, οὐ βουλόμενός οἱ γενέσθαι ἐκ τῆς νεογάμου γυναικὸς τέκνα, ἐμίσγετό οἱ οὐ

qui praecurrerent praeconibus, qui ubi in urbem venissent haec mandata edicerent: *Athenienses, bono animo excipite Pisistratum, quem Minerva ipsa praecipuo inter homines honore prosecuta, in suam reducit arcem!* Hi igitur passim circumeuntes haec praedicaverunt: statimque rumor per pagos manavit, Pisistratum a Minerva reduci; et qui in urbe erant, persuasi hanc mulierem esse ipsam Minervam, adorarunt eam, Pisistratumque receperunt.

(61.) Hunc igitur in modum, quem diximus, recuperatâ tyrannide, *Pisistratus* ex pacto cum Megacle inito filiam Megaclis duxit uxorem. Verum quum et filii essent ei adolescentes, et Alcmaeonidae dicerentur obnoxii esse piaculo, nolens ex novo coniugio liberos suscipere, non uti fas est coibat cum

κατὰ νόμον. τὰ μέν νυν πρῶτα ἔκρυπτε ταῦτα ἡ γυνή· μετὰ δὲ, εἴτε ἱστορεύσῃ, εἴτε καὶ οὔ, φράζει τῇ ἑωυτῆς μητρί· ἡ δὲ, τῷ ἀνδρί. τὸν δὲ δεινόν τι ἔσχε, ἀτιμάζεσθαι πρὸς Πεισιστράτου. ὀργῇ δὲ, ὡς εἶχε, καταλλάσσετο τὴν ἔχθρην τοῖσι στασιώτῃσι. μαθὼν δὲ ὁ Πεισίστρατος τὰ ποιεύμενα ἐπ' ἑωυτῷ, ἀπαλλάσσετο ἐκ τῆς χώρης τὸ παράπαν. ἀπικόμενος δὲ ἐς Ἐρέτριαν, ἐβουλεύετο ἅμα τοῖσι παισί. Ἱππίεω δὲ γνώμην νικήσαντος, ἀνακτᾶσθαι ὀπίσω τὴν τυραννίδα, ἐνθαῦτα ἤγειρον δωτίνας ἐκ τῶν πολίων, αἵ τινές σφι προηδέατό κού τι. πολλῶν δὲ μεγάλα παρασχόντων χρήματα, Θηβαῖοι ὑπερεβάλοντο τῇ δόσεϊ τῶν χρημάτων. μετὰ δὲ, οὐ πολλῷ λόγῳ εἰπεῖν, χρόνος διέφυ, καὶ πάντα σφι ἐξήρτυτο ἐς τὴν κάτοδον. καὶ γὰρ Ἀργεῖοι μισθωτοὶ ἀπίκοντο ἐκ

uxore. Atque id quidem primum celavit mulier: deinde vero, sive interrogata a matre, sive minus, matri suae adperuit, atque illa cum marito rem communicavit. Megacles vero inique ferens se a Pisistrato ludibrio haberi, per iram e vestigio cum adversae factionis hominibus, positis inimicitiis, in gratiam rediit. Tum Pisistratus, ubi quid contra se ageretur rescivit, prorsus e terrâ Atticâ discessit: et Eretriam profectus, ibi cum filiis de rebus suis deliberavit. Ubi vincente Hippiae sententiâ, *tyrannidem postliminio occupandam* censentis, munera colligebant ex eis civitatibus, quae illos superiori tempore observantia quadem erant prosecuti. Quarum quum multae magnas conferrent pecunias, Thebani prae caeteris liberalitate eminuere. Posthaec, ut brevi sermone absolvam, interiecto tempore, omnia ad reditum

Πελοποννήσου· καὶ Νάξιός σφι ἀνὴρ ἀπιγμένος ἐθελον-
τὴς, τῷ οὔνομα ἦν Λύγδαμις, προθυμίην πλείστην πα-
62 ρείχετο, κομίσας καὶ χρήματα καὶ ἄνδρας. Ἐξ Ἐρε-
τρίης δὲ ὁρμηθέντες, διὰ ἑνδεκάτου ἔτεος ἀπίκοντο ὀπί-
σω. καὶ πρῶτον τῆς Ἀττικῆς ἴσχουσι Μαραθῶνα. ἐν
δὲ τούτῳ τῷ χώρῳ σφι στρατοπεδευομένοισι, οἵ τε ἐκ
τοῦ ἄστεος στασιῶται ἀπίκοντο, ἄλλοι τε ἐκ τῶν δήμων
προσέῤῥεον, οἷσι ἡ τυραννὶς πρὸ ἐλευθερίης ἦν ἀσπαστό-
τερον. οὗτοι μὲν δὴ συνηλίζοντο. Ἀθηναίων δὲ οἱ ἐκ τοῦ
ἄστεος, ἕως μὲν Πεισίστρατος τὰ χρήματα ἤγειρε, καὶ
μεταῦτις ὡς ἔσχε Μαραθῶνα, λόγον οὐδένα εἶχον. ἐπεί
τε δὲ ἐπύθοντο ἐκ τοῦ Μαραθῶνος αὐτὸν πορεύεσθαι ἐπὶ
τὸ ἄστυ, οὕτω δὴ βοηθέουσι ἐπ᾽ αὐτόν. καὶ οὗτοί τε

eis parata fuere: nam et Argivi mercenarii advenerant ex Peloponneso, et Naxius vir, cui Lygdamis nomen, ultro eos convenerat, et quum pecuniis collatis, tum adductis militibus, propensam inprimis animi voluntatem probaverat. (62.) Itaque Eretriâ profecti, undecimo anno in patriam redierunt, et primum in Atticâ terrâ Marathonem occuparunt. Quo loco quum castra posuissent, mox partim ex urbe qui cum illis sentiebant ad eos conveniebant, partim e pagis alii confluebant; quibus regnum libertate erat optabilius. Atque ita hi quidem congregabantur. Athenienses vero in urbe, quam diu Pisistratus pecuniam cogebat, ac deinde rursus quum Marathonem teneret, nullam eius rationem habuerant: sed ubi resciverunt, Marathone eum urbem versus movere, tum vero ei occurrendum statuerunt. Hi igitur cum omnibus copiis adversus redeuntes egressi sunt:

πανστρατιῇ ἤϊσαν ἐπὶ τοὺς κατιόντας· καὶ οἱ ἀμφὶ Πεισίστρατον, ὡς ὁρμηθέντες ἐκ Μαραθῶνος ἤϊσαν ἐπὶ τὸ ἄστυ, ἐς τὠυτὸ συνιόντες ἀπικνέονται ἐπὶ Παλληνίδος Ἀθηναίης ἱρὸν, καὶ ἀντία ἔθεντο τὰ ὅπλα. ἐνθαῦτα θείῃ πομπῇ χρεώμενος παρίσταται Πεισιστράτῳ Ἀμφίλυτος ὁ Ἀκαρνὰν, χρησμολόγος ἀνὴρ, ὅς οἱ προσιὼν χρᾷ ἐν ἑξαμέτρῳ τόνῳ, τάδε λέγων·

Ἔῤῥιπται δ' ὁ βόλος, τὸ δὲ δίκτυον ἐκπεπέτασται·
θῦνοι δ' οἰμήσουσι σεληναίης διὰ νυκτός.

Ὁ μὲν δή οἱ ἐνθεάζων χρᾷ τάδε· Πεισίστρατος δὲ, συλ- 63
λαβὼν τὸ χρηστήριον, καὶ φὰς δέκεσθαι τὸ χρησθὲν, ἐπῆγε τὴν στρατιήν. Ἀθηναῖοι δὲ οἱ ἐκ τοῦ ἄστεος πρὸς ἄριστον τετραμμένοι ἦσαν δὴ τηνικαῦτα· καὶ μετὰ τὸ ἄριστον μετεξέτεροι αὐτῶν, οἱ μὲν, πρὸς κύβους, οἱ δὲ,

LXII. 17. Ἀκαρνὰν) *Rectius* Ἀχαρνεὺς, Acharnensis.

simulque Pisistratus et qui cum eo erant, ut Marathone profecti contra urbem ivere, illis occurrentes ad templum pervenerunt Pallenidos Minervae, ibique castra ex adverso posuerunt. Ibi tum divinitus missus adstitit Pisistrato Amphilytus Acarnan, [*sive potius* Acharnensis,] vir vaticinia edere doctus; qui illum adiens, hexametro tenore vaticinium edidit his verbis:

Iactum est verriculum nunc, est tibi rete repansum:
nocte aderunt thynni claro sub sidere lunae.

(63.) Sic ille divino adflatu concitatus cecinit: *Pisistratus* vero, percepto oraculo, *accipere se omen* dicens, exercitum in hostes duxit. Athenienses autem urbani per id tempus ad prandium se converterant, et a prandio alii ad tesserarum ludum, alii ad som-

πρὸς ὕπνον. οἱ δὲ ἀμφὶ Πεισίστρατον ἐσπεσόντες, τοὺς Ἀθηναίους τρέπουσι. Φευγόντων δὲ τούτων, βουλὴν ἐνθαῦτα σοφωτάτην Πεισίστρατος ἐπιτεχνᾶται, ὅκως μήτε ἁλισθεῖεν ἔτι οἱ Ἀθηναῖοι, διεσκεδασμένοι τε εἶεν. ἀναβιβάσας τοὺς παῖδας ἐπὶ ἵππους, προέπεμπε· οἱ δὲ καταλαμβάνοντες τοὺς φεύγοντας, ἔλεγον τὰ ἐντεταλμένα ὑπὸ Πεισιστράτου, θαρσέειν τε κελεύοντες,
64 καὶ ἀπιέναι ἕκαστος ἐπὶ τὰ ἑωυτοῦ. Πειθομένων δὲ τῶν Ἀθηναίων, οὕτω δὴ Πεισίστρατος τὸ τρίτον σχὼν Ἀθήνας, ἐῤῥίζωσε τὴν τυραννίδα ἐπικούροισί τε πολλοῖσι, καὶ χρημάτων συνόδοισι, τῶν μὲν, αὐτόθεν, τῶν δὲ, ἀπὸ Στρυμόνος ποταμοῦ συνιόντων· ὁμήρους τε τῶν παραμεινάντων Ἀθηναίων καὶ μὴ αὐτίκα φυγόντων παῖδας λαβὼν, καὶ καταστήσας ἐς Νάξον· (καὶ γὰρ ταύτην ὁ Πεισίστρατος κατεστρέψατο πολέμῳ, καὶ ἐπέτρεψε

num. Hos igitur Pisistratus cum suis, facto impetu, in fugam vertit. Qui dum profugiunt, ibi tum prudentissimo consilio usus est Pisistratus, quo minus ordines redintegrarent Athenienses, sed dispersi manerent. Filios suos equis impositos praemisit; qui consecuti fugientes, Pisistrati verbis *bono animo esse* iuberent, *et ad sua quemque abire.* (64.) Ita, dicto parentibus Atheniensibus, *Pisistratus* tertio potitus Athenis, tyrannidem firmavit quum auxiliaribus multis, tum pecuniarum reditibus, quae partim ex ipsa regione, partim a Strymone fluvio cogebantur. Filios quoque eorum Atheniensium, qui restiterant, nec e vestigio fugam capessiverant, obsidum loco captos Naxum transtulit: nam etiam hanc Pisistratus bello subegerat, et Lygdamidi tradiderat administrandam.

Λυγδάμι·) πρός γε ἔτι τούτοισι, τὴν νῆσον Δῆλον καθήρας ἐκ τῶν λογίων. καθήρας δὲ ὧδε. ἐπ' ὅσον ἔποψις τοῦ ἱροῦ εἶχε, ἐκ τούτου τοῦ χώρου παντὸς ἐξορύξας τοὺς νεκροὺς, μετεφόρεε ἐς ἄλλον χῶρον τῆς Δήλου. καὶ Πεισίστρατος μὲν ἐτυράννευε Ἀθηναίων· Ἀθηναίων δὲ οἱ μὲν ἐν τῇ μάχῃ ἐπεπτώκεσαν, οἱ δὲ αὐτῶν μετὰ Ἀλκμαιωνίδεω ἔφευγον ἐκ τῆς οἰκηΐης.

65 Τοὺς μέν νυν Ἀθηναίους τοιαῦτα τὸν χρόνον τοῦτον ἐπυνθάνετο ὁ Κροῖσος κατέχοντα· τοὺς δὲ Λακεδαιμονίους ἐκ κακῶν τε μεγάλων πεφευγότας, καὶ ἐόντας ἤδη τῷ πολέμῳ κατυπερτέρους Τεγεητέων. ἐπὶ γὰρ Λέοντος βασιλεύοντος καὶ Ἡγησικλέος ἐν Σπάρτῃ, τοὺς ἄλλους πολέμους εὐτυχέοντες οἱ Λακεδαιμόνιοι, πρὸς Τεγεήτας μούνους προσέπταιον. τὸ δὲ ἔτι πρότερον τούτων, καὶ κακονομώτατοι ἦσαν σχεδὸν πάντων Ἑλλήνων,

Ad haec Delum insulam ex oraculi responso expiavit. Expiavit autem hoc modo: quousque prospectus templi pertinet, ex tota ea regione effodienda cadavera curavit, et in alium insulae locum transferenda. Ita *Pisistratus* Athenis regnabat: Atheniensium autem alii in praelio ceciderant, alii cum Alcmaeonida e patria terra profugerunt.

(65.) Talem igitur rerum statum per id tempus apud Athenienses obtinere audiverat CROESUS. *Lacedaemonios* vero rescivit, magnis malis defunctos, bello iam superiores esse Tegeatis. Quippe, regnantibus Spartae Leone et Hegesicle, quum caeteris in bellis feliciter rem gessissent Lacedaemonii, a Tegeatis solis cladem acceperant. Ac superioribus quidem temporibus et inter se invicem legibus usi erant pes-

κατά τε σφέας αὐτοὺς, καὶ ξείνοισι ἀπρόσμικτοι. μετέβαλον δὲ ὧδε ἐς εὐνομίην. Λυκούργου, τῶν Σπαρτιητέων δοκίμου ἀνδρὸς, ἐλθόντος ἐς Δελφοὺς ἐπὶ τὸ χρηστήριον, ὡς ἐσήϊε ἐς τὸ μέγαρον, εὐθὺς ἡ Πυθίη λέγει τάδε·

Ἥκεις, ὦ Λυκόοργε, ἐμὸν ποτὶ πίονα νηὸν,
Ζηνὶ φίλος, καὶ πᾶσιν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσι.
διζῶ ἤ σε θεὸν μαντεύσομαι, ἢ ἄνθρωπον.
ἀλλ᾽ ἔτι καὶ μᾶλλον θεὸν ἔλπομαι, ὦ Λυκόοργε.

Οἱ μὲν δή τινες πρὸς τούτοισι λέγουσι καὶ φράσαι αὐτῷ τὴν Πυθίην τὸν νῦν κατεστεῶτα κόσμον Σπαρτιήτῃσι. ὡς δ᾽ αὐτοὶ Λακεδαιμόνιοι λέγουσι, Λυκοῦργον ἐπιτροπεύσαντα Λεωβώτεω, ἀδελφιδέου μὲν ἑωυτοῦ, βασιλεύοντος δὲ Σπαρτιητέων, ἐκ Κρήτης ἀγαγέσθαι ταῦ-

simis fere omnium Graecorum, et cum aliis populis nullum habuerant commercium. Sed leges eorum in melius mutatae sunt hoc modo. *Lycurgo*, viro inter Spartanos probato, Delphos ad oraculum profecto, simulatque penetrale ingressus est, protinus Pythia haecce profatur:

Ad mea venisti praepinguia templa, Lycurge,
grate Iovi et cunctis qui tecta tuentur Olympi.
Ambigo, te-ne deum iam nunc, hominemve, salutem:
sed multo magis esse deum te credo, Lycurge.

Nonnulli praeter haec aiunt Pythiam eidem leges etiam et instituta ea tradidisse, quae nunc apud Spartanos obtinent. At Lacedaemonii ipsi narrant, Lycurgum, quum fuisset tutor filii fratris sui Leobotae, Spartanorum regis, e Creta haec adtulisse. Simulat-

τα. ὡς γὰρ ἐπετρόπευσε τάχιστα, μετέστησε τὰ νόμι-
μα πάντα, καὶ ἐφύλαξε ταῦτα μὴ παραβαίνειν. μετὰ
δὲ, τὰ ἐς πόλεμον ἔχοντα, ἐνωμοτίας καὶ τριηκάδας καὶ
συσσίτια, πρός τε τούτοισι τοὺς ἐφόρους καὶ γέροντας
ἔστησε Λυκοῦργος. Οὕτω μὲν μεταβαλόντες εὐνομή- 66
θησαν. τῷ δὲ Λυκούργῳ τελευτήσαντι ἱρὸν εἱσάμενοι,
σέβονται μεγάλως. οἷα δὲ ἔν τε χώρῃ ἀγαθῇ, καὶ πλή-
θεϊ οὐκ ὀλίγων ἀνδρῶν, ἀνά τε ἔδραμον αὐτίκα, καὶ
εὐθηνήθησαν. καὶ δή σφι οὐκέτι ἀπέχρα ἡσυχίην ἄγειν,
ἀλλὰ καταφρονήσαντες Ἀρκάδων κρέσσονες εἶναι, ἐχρη-
στηριάζοντο ἐν Δελφοῖσι ἐπὶ πάσῃ τῇ Ἀρκάδων χώρῃ.
ἡ δὲ Πυθίη σφι χρᾷ τάδε·

Ἀρκαδίην μ' αἰτεῖς; μέγα μ' αἰτεῖς· οὔ τοι δώσω.
πολλοὶ ἐν Ἀρκαδίῃ βαλανηφάγοι ἄνδρες ἔασι,

que enim tutor factus est, omnia iura immutavit, operamque dedit ne quis ea quae ab ipso constituta essent transgrederetur. Deinde quae ad bellum pertinent ordinavit, enomotias, triacadas et syssitia: ad haec ephoros et senatores instituit Lycurgus. (66.) Ita igitur legibus institutisque in melius mutatis usi sunt Lacedaemonii: vita autem functo Lycurgo templum statuerunt, et magnopere eumdem colunt. Tum vero bonitate soli et cultorum frequentiâ factum est, ut brevi incrementum caperent, opibusque augerentur. Iamque quietem agere non contenti, quum Arcadibus praestantiores esse arbitrarentur, de universâ Arcadum regione oraculum Delphis consuluerunt. Quibus Pythia haecce respondit:

Me petis Arcadiam? Magnum petis: haud tibi tradam.
Multi apud Arcadiam vescentes glande viri sunt,

οἵ σ' ἀποκωλύσουσιν. ἐγώ δέ τοι οὔ τι μεγαίρω·
δώσω τοι Τεγέην ποσσίκροτον ὀρχήσασθαι,
καὶ καλὸν πεδίον σχοίνῳ διαμετρήσασθαι.

Ταῦτα ὡς ἀπενειχθέντα ἤκουσαν οἱ Λακεδαιμόνιοι, Ἀρκάδων μὲν τῶν ἄλλων ἀπείχοντο· οἱ δὲ, πέδας φερόμενοι, ἐπὶ Τεγεήτας ἐστρατεύοντο, χρησμῷ κιβδήλῳ πίσυνοι, ὡς δὴ ἐξανδραποδιούμενοι τοὺς Τεγεήτας. ἑσσωθέντες δὲ τῇ συμβολῇ, ὅσοι αὐτέων ἐζωγρήθησαν, πέδας τε ἔχοντες τὰς ἐφέροντο αὐτοὶ, καὶ σχοίνῳ διαμετρησάμενοι τὸ πεδίον τὸ Τεγεητέων, ἐργάζοντο. αἱ δὲ πέδαι αὗται, ἐν τῇσι ἐδεδέατο, ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ ἦσαν σῶαι ἐν Τεγέῃ, περὶ τὸν νηὸν τῆς Ἀλέης Ἀθηναίης κρεμάμεναι.

67 Κατὰ μὲν δὴ τὸν πρότερον πόλεμον συνεχέως αἰεὶ

qui te reiicient. Nec vero invidero prorsus :
saltandam Tegeam plantâ plaudente daturus,
utque queas campum metiri fune feracem.

Quod responsum ubi accepere Lacedaemonii, a caeteris quidem abstinuerunt Arcadibus, Tegeatis vero bellum intulerunt, compedes secum ferentes; videlicet captioso oraculo freti, tamquam redacturi Tegeatas in servitutem. Verum praelio victi, quicumque eorum vivi sunt capti, hi eisdem compedibus vincti, quas ipsi secum adtulerant, campumque Tegeatarum fune metientes, opus facere sunt coacti. Compedes autem illae, quibus hi vincti erant, ad meam usque aetatem Tegeae servatae sunt, circa Minervae Aleae templum suspensae.

(67.) Ita quidem priore bello infeliciter semper

κακῶς ἀέθλεον πρὸς τοὺς Τεγεήτας. κατὰ δὲ τὸν κατὰ Κροῖσον χρόνον, καὶ τὴν Ἀναξανδρίδεώ τε καὶ Ἀρίστωνος βασιληΐην ἐν Λακεδαίμονι, ἤδη οἱ Σπαρτιῆται κατυπέρτεροι τῷ πολέμῳ ἐγεγόνεσαν, τρόπῳ τοιῷδε γενόμενοι. ἐπειδὴ αἰεὶ τῷ πολέμῳ ἑσσοῦντο ὑπὸ Τεγεητέων, πέμψαντες θεοπρόπους ἐς Δελφοὺς, ἐπειρώτεον, τίνα ἂν θεῶν ἱλασάμενοι, κατύπερθε τῷ πολέμῳ Τεγεητέων γενοίατο. ἡ δὲ Πυθίη σφι ἔχρησε, τὰ Ὀρέστεω τοῦ Ἀγαμέμνονος ὀστέα ἐπαγαγομένους. ὡς δὲ ἀνευρεῖν οὐκ οἷοί τε ἐγινέατο τὴν θήκην τοῦ Ὀρέστεω, ἔπεμπον αὖτις τὴν ἐς θεὸν ἐπειρησομένους τὸν χῶρον ἐν τῷ κέοιτο ὁ Ὀρέστης. εἰρωτῶσι δὲ ταῦτα τοῖσι θεοπρόποισι λέγει ἡ Πυθίη τάδε·

Ἔστι τις Ἀρκαδίης Τεγέη λευρῷ ἐνὶ χώρῳ,
ἔνθ᾽ ἄνεμοι πνείουσι δύο κρατερῆς ὑπ᾽ ἀνάγκης,

pugnaverant cum Tegeatis: sed Croesi aetate, regnum Lacedaemone tenentibus Anaxandrida et Aristone, superiores iam bello fuerant Spartani, idque tali ratione erant consecuti. Quum in bello numquam non superarentur a Tegeatis, missis Delphos consultoribus sciscitati sunt oraculum, *quemnam deorum placarent, ut bello superiores Tegeatis essent futuri.* His Pythia respondit, *tum futuros, quum ossa Orestis, filii Agamemnonis, Spartam adtulissent.* At loculum Orestis postquam reperire nullo pacto potuerunt, rursus ad Deum mittunt sciscitaturos, *quonam loco situs Orestes esset?* Id interrogantibus haec respondit Pythia:

Est quaedam Arcadiae Tegea in regione patenti:
hîc duo flant venti, vi pervehemente citati;

καὶ τύπος ἀντίτυπος, καὶ πῆμ' ἐπὶ πήματι κεῖται.
ἔνθ' Ἀγαμεμνονίδην κατέχει φυσίζοος αἶα·
τὸν σὺ κομισσάμενος, Τεγέης ἐπιτάῤῥοθος ἔσσῃ.

Ὡς δὲ καὶ ταῦτα ἤκουσαν οἱ Λακεδαιμόνιοι, ἀπεῖχον τῆς ἐξευρέσιος οὐδὲν ἔλασσον, πάντα διζήμενοι· ἐς οὗ δὴ Λίχης, τῶν ἀγαθοεργῶν καλεομένων Σπαρτιητέων, ἀνεῦρε. οἱ δὲ ἀγαθοεργοὶ εἰσὶ τῶν ἀστῶν, ἐξιόντες ἐκ τῶν ἱππέων αἰεὶ οἱ πρεσβύτατοι, πέντε ἔτεος ἑκάστου· τοὺς δεῖ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν, τὸν ἂν ἐξίωσι ἐκ τῶν ἱππέων, Σπαρτιητέων τῷ κοινῷ διαπεμπομένους, μὴ ἐλινύειν,
68 ἄλλους ἄλλῃ. Τουτέων ὦν τῶν ἀνδρῶν Λίχης ἀνεῦρε ἐν Τεγέῃ, καὶ συντυχίῃ χρησάμενος καὶ σοφίῃ. ἐούσης γὰρ τοῦτον τὸν χρόνον ἐπιμιξίης πρὸς τοὺς Τεγεήτας, ἐλθὼν ἐς χαλκήϊον, ἐθηεῖτο σίδηρον ἐξελαυνόμενον· καὶ

forma hostis formae, et noxae superindita noxa.
Hîc Agamemnonides terrâ omniparente tenetur;
quo tu sublato, Tegeae sperabere victor.

Ubi haec quoque audierunt Lacedaemonii, nihilo magis reperire potuerunt, omnia licet disquirentes: donec tandem Lichas, unus ex iis Spartanis qui *benemeriti* (*Agathoërgi* graece) vocantur, invenit. Sunt autem *Benemeriti*, cives e militiâ equestri egressi, aetate semper maximi, quinque quotannis: qui eo anno, quo ex equitibus exeunt, non debent otium agere, sed rei publicae caussâ Spartanorum alius alio dimittuntur. (68.) Ex horum igitur hominum numero Lichas id quod quaerebatur invenit Tegeae, quum fortunâ usus, tum solertiâ. Nam quum eo tempore ius commercii esset Lacedaemoniis cum Tegeatis, intrans ille Tegeae in ferrariam officinam, specta-

ἐν θώματι ἦν, ὁρέων τὸ ποιεόμενον. μαθὼν δέ μιν ὁ χαλκεὺς ἀποθωυμάζοντα, εἶπε παυσάμενος τοῦ ἔργου· „Ἦ κου ἂν, ὦ ξεῖνε Λάκων, εἴ περ εἶδες τό περ ἐγὼ, „κάρτα ἂν ἐθώυμαζες, ὅκου νῦν οὕτω τυγχάνεις θῶυμα „ποιεύμενος τὴν ἐργασίην τοῦ σιδήρου. ἐγὼ γὰρ ἐν τῇδε „θέλων τῇ αὐλῇ φρέαρ ποιήσασθαι, ὀρύσσων ἐπέτυχον „σορῷ ἑπταπήχεϊ· ὑπὸ δὲ ἀπιστίης μὴ μὲν γενέσθαι „μηδαμὰ μέζονας ἀνθρώπους τῶν νῦν, ἀνῷξα αὐτὴν, καὶ „εἶδον τὸν νεκρὸν μήκεϊ ἴσον ἐόντα τῇ σορῷ. μετρήσας „δὲ, συνέχωσα ὀπίσω.“ Ὁ μὲν δή οἱ ἔλεγε τά περ ὀπώπεε· ὁ δὲ, ἐννώσας τὰ λεγόμενα, συνεβάλλετο τὸν Ὀρέστεα κατὰ τὸ θεοπρόπιον τοῦτον εἶναι, τῇδε συμβαλλεόμενος· τοῦ χαλκέος δύο ὁρέων φύσας, τοὺς ἀνέμους εὕρισκε ἐόντας· τὸν δὲ ἄκμονα καὶ τὴν σφῦραν, τόν

bat ibi procudendi ferri rationem, mirabaturque id quod fieri videbat. Cuius admirationem animadvertens faber, cessans ab opere ait: *Profecto magis quodammodo, hospes Lacon, miratus fuisses, si id quod ego vidi, tu vidisses, qui nunc fabricationem ferri ita admiraris. Hac ipsa enim in aula puteum quum facere voluissem, fodiendo incidi in loculum septem cubitorum. Ego vero, quum persuadere omnino mihi non potuissem, fuisse umquam maiores quam nunc sunt homines, aperui loculum, et vidi cadaver eâdem cum loculo longitudine: cuius postquam mensuram cepi, rursus terrâ loculum obrui.* Haec illo quae viderat referente, Lichas narrata animo volvens, coniectabat esse hunc *Orestem*, quem oraculum dixisset. Coniectabat autem hac ratione. Duos videns fabri ferrarii folles, hos esse ventos illos

τε τύπον καὶ τὸν ἀντίτυπον· τὸν δὲ ἐξελαυνόμενον σίδηρον, τὸ πῆμα ἐπὶ πήματι κείμενον· κατὰ τοιόνδε τι εἰκάζων, ὡς ἐπὶ κακῷ ἀνθρώπου σίδηρος ἀνεύρηται. Συμβαλλεόμενος δὲ ταῦτα, καὶ ἀπελθὼν ἐς Σπάρτην, ἔφραζε Λακεδαιμονίοισι πᾶν τὸ πρῆγμα. οἱ δὲ, ἐκ λόγου πλαστοῦ ἐπενείκαντές οἱ αἰτίην, ἐδίωξαν. ὁ δὲ, ἀπικόμενος ἐς Τεγέην, καὶ φράζων τὴν ἑωυτοῦ συμφορὴν πρὸς τὸν χαλκέα, ἐμισθοῦτο παρ' οὐκ ἐκδιδόντος τὴν αὐλήν. χρόνῳ δὲ ὡς ἀνέγνωσε, ἐνοικίσθη. ἀνορύξας δὲ τὸν τάφον, καὶ τὰ ὀστέα συλλέξας, οἴχετο φέρων ἐς Σπάρτην. καὶ ἀπὸ τούτου τοῦ χρόνου, ὅκως ἐπιπειρῴατο ἀλλήλων, πολλῷ κατυπέρτεροι τῷ πολέμῳ ἐγίνοντο οἱ Λακεδαιμόνιοι· ἤδη δέ σφι καὶ ἡ πολλὴ τῆς Πελοποννήσου ἦν κατεστραμμένη.

reperiebat: incudem vero et malleum, formam (*sive* ictum) et formae (*sive* ictus) repercussionem: procusum vero ferrum, noxam superinditam noxae; quod quidem ex ea coniectabat ratione, quod in noxam hominis inventum esset ferrum. Quae quum ita ille coniectasset, Spartam abiit, totamque rem Lacedaemoniis exposuit. Tum illi ex composito fictum crimen homini inferentes, exilio eumdem mulctant. Qui Tegeam profectus, calamitatem suam retulit fabro, cum eoque egit ut aulam sibi elocaret: cui diu quidem reluctanti quum ad extremum persuasisset, inibi habitavit; moxque effosso sepulcro ossa collegit, Spartamque remigrans transportavit. Quo ex tempore, quoties vires suas invicem tentarunt, semper superiores bello excessere Lacedaemonii: eisdemque iam maior etiam pars Peloponnesi erat subiecta.

ΤΑΥΤΑ δὴ ὦν πάντα πυνθανόμενος ὁ Κροῖσος, 69
ἔπεμπε ἐς Σπάρτην ἀγγέλους δῶρά τε φέροντας, καὶ δεησομένους συμμαχίης, ἐντειλάμενός τε τὰ λέγειν χρῆν. οἱ δὲ, ἐλθόντες ἔλεγον· „Ἔπεμψε ἡμέας Κροῖσος ὁ „Λυδῶν τε καὶ ἄλλων ἐθνέων βασιλεὺς, λέγων τάδε· „Ὦ Λακεδαιμόνιοι, χρήσαντος τοῦ θεοῦ τὸν Ἕλληνα „φίλον προσθέσθαι, ὑμέας γὰρ πυνθάνομαι προεστά„ναι τῆς Ἑλλάδος, ὑμέας ὦν κατὰ τὸ χρηστήριον „προσκαλέομαι, φίλος τε θέλων γενέσθαι καὶ σύμ„μαχος ἄνευ τε δόλου καὶ ἀπάτης.“ Κροῖσος μὲν δὴ ταῦτα δι' ἀγγέλων ἐπεκηρυκεύετο. Λακεδαιμόνιοι δὲ, ἀκηκοότες καὶ αὐτοὶ τὸ θεοπρόπιον τὸ Κροίσῳ γενόμενον, ἥσθησάν τε τῇ ἀπίξεϊ τῶν Λυδῶν, καὶ ἐποιήσαντο ὅρκια ξεινίης πέρι καὶ ξυμμαχίης· καὶ γάρ τινες αὐτοὺς εὐεργεσίαι εἶχον ἐκ Κροίσου πρότερον ἔτι γεγονυῖαι. πέμ-

(69.) Haec igitur cuncta quum *Croesus* comperisset, legatos Spartam misit dona ferentes, societatemque petentes, quibus quae dicerent mandavit. Qui ubi advenere, his usi sunt verbis: *Misit nos Croesus, Lydorum rex aliorumque populorum, haec dicens: O Lacedaemonii, quoniam deus me per oraculum monuit, ut Graecum adsciscerem socium, vosque audio principatum tenere Graeciae, vos idcirco ex oraculi mandato invito, amicus esse cupiens et socius absque dolo et fraude* Haec Croesus per legatos nunciavit. Quorum aduentu gavisi Lacedaemonii, qui et ipsi oraculum Croeso editum cognoverant, hospitium et societatem pacto foedere cum eo contraxeruut; nam et antea iam beneficia nonnulla Croesi in illos exstiterant. Sardes enim

ψαντες γὰρ οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐς Σάρδις, χρυσὸν ὠνέοντο, ἐς ἄγαλμα βουλόμενοι χρήσασθαι, τοῦτο τὸ νῦν τῆς Λακωνικῆς ἐν Θόρνακι ἵδρυται Ἀπόλλωνος· Κροῖσος δέ
70 σφι ὠνεομένοισι ἔδωκε δωτίνην. Τουτέων τε ὦν εἵνεκεν οἱ Λακεδαιμόνιοι τὴν συμμαχίην ἐδέξαντο, καὶ ὅτι ἐκ πάντων σφέας προκρίνας Ἑλλήνων, αἱρέετο φίλους. καὶ τοῦτο μὲν, αὐτοὶ ἔσαν ἑτοῖμοι ἐπαγγείλαντι· τοῦτο δὲ, ποιησάμενοι κρητῆρα χάλκεον, ζωδίων τε ἔξωθεν πλήσαντες περὶ τὸ χεῖλος, καὶ μεγάθεϊ τριηκοσίους ἀμφορέας χωρέοντα ἄγον, δῶρον βουλόμενοι ἀντιδοῦναι Κροίσῳ. οὗτος ὁ κρητὴρ οὐκ ἀπίκετο ἐς Σάρδις, δι' αἰτίας διφασίας λεγομένας τάσδε· οἱ μὲν Λακεδαιμόνιοι λέγουσι, ὡς ἐπεί τε ἀγόμενος ἐς τὰς Σάρδις ὁ κρητὴρ ἐγίνετο κατὰ τὴν Σαμίην, πυθόμενοι Σάμιοι ἀπελοίατο αὐτὸν, νηυσὶ μακρῇσι ἐπιπλώσαντες. αὐτοὶ δὲ Σάμιοι

quum misissent Lacedaemonii ad emendum aurum, quo usuri erant in statuam, hanc quae Apollini posita nunc est in Thornace Laconiae, Croesus illud emturis dono dederat. (70.) Quum hanc igitur ob caussam, tum quod ipsos reliquis omnibus praeferens Graecis selegisset amicos, societatem admiserunt Lacedaemonii. Ac non modo parati erant denuncianti mittere auxilia, verum etiam craterem aeneum fabricandum curarunt, multis imagunculis circa exterius labium ornatum, ea magnitudine ut trecentas caperet amphoras, quem ad Croesum miserunt, dono hoc illum remuneraturi. Hic vero crater Sardes non pervenit, cuius rei caussa dupliciter narratur. Lacedaemonii quidem aiunt, quum Sardes veheretur crater et prope Samum esset, Samios, re cognita, na-

λέγουσι, ὡς ἐπεί τε ὑστέρησαν οἱ ἄγοντες τῶν Λακεδαιμονίων τὸν κρητῆρα, ἐπυνθάνοντο δὲ Σάρδις τε καὶ Κροῖσον ἡλωκέναι, ἀπέδοντο τὸν κρητῆρα ἐν Σάμῳ, ἰδιώτας δὲ ἄνδρας πριαμένους ἀναθεῖναί μιν ἐς τὸ Ἡραῖον· τάχα δὲ ἂν καὶ οἱ ἀποδόμενοι λέγοιεν, ἀπικόμενοι ἐς Σπάρτην, ὡς ἀπαιρεθείησαν ὑπὸ Σαμίων. κατὰ μέν νυν τὸν κρητῆρα οὕτως ἔσχε.

Κροῖσος δὲ ἁμαρτὼν τοῦ χρησμοῦ, ἐποιέετο στρατηΐην 71
ἐς Καππαδοκίην, ἐλπίσας καταιρήσειν Κῦρόν τε καὶ τὴν Περσέων δύναμιν. παρασκευαζομένου δὲ Κροίσου στρατεύεσθαι ἐπὶ Πέρσας, τῶν τις Λυδῶν, νομιζόμενος καὶ πρόσθεν εἶναι σοφὸς, ἀπὸ δὲ ταύτης τῆς γνώμης καὶ τὸ κάρτα οὔνομα ἐν Λυδοῖσι ἔχων, συνεβούλευσε Κροίσῳ τάδε· (οὔνομά οἱ ἦν Σάνδανις·) „Ὦ βασιλεῦ,

vibus longis advectos, eum intercepisse. Ipsi vero Samii aiunt, Lacedaemonios craterem advehentes, quum sero venissent, et Sardes expugnatas regemque captum esse comperissent, craterem in Samo insula vendidisse, privatosque homines suo aere emtum in Iunonis templo consecrasse: fortasse autem hos, qui eum vendiderant, Spartam reversos, dixisse fuisse illum a Samiis vi ablatum. Ac de cratere quidem ita res se habet.

(71.) Croesus vero, quum ab oraculi sententia aberrasset, Cappadociam bello invasit, Cyrum et Persarum potentiam eversurum se sperans. Dum vero bellum adversus Persas Croesus parabat, Lydorum aliquis, qui et iam ante habitus erat sapiens, et ab hac, quam tunc dixit, sententiâ vel maxime etiam nomen est adeptus, (Sandanis homini nomen erat) his ver-

„ἐπ' ἄνδρας τοιούτους στρατεύεσθαι παρασκευάζεαι, οἳ „σκυτίνας μὲν ἀναξυρίδας, σκυτίνην δὲ τὴν ἄλλην ἐσθῆ„τα φορέουσι· σιτέονται δὲ οὐκ ὅσα ἐθέλουσι, ἀλλ' „ὅσα ἔχουσι, χώρην ἔχοντες τρηχείην· πρὸς δὲ, οὐκ „οἴνῳ διαχρέονται, ἀλλὰ ὑδροποτέουσι· οὐ σῦκα δὲ „ἔχουσι τρώγειν, οὐκ ἄλλο ἀγαθὸν οὐδέν. τοῦτο μὲν „δὴ, εἰ νικήσεις, τί σφεας ἀπαιρήσεαι, τοῖσί γε μή ἐστι „μηδέν; τοῦτο δὲ, ἢν νικηθῇς, μάθε ὅσα ἀγαθὰ ἀπο„βαλέεις. γευσάμενοι γὰρ τῶν ἡμετέρων ἀγαθῶν, πε„ριέξονται, οὐδὲ ἀπωστοὶ ἔσονται. ἐγὼ μέν νυν θεοῖσι „ἔχω χάριν, οἳ οὐκ ἐπὶ νόον ποιέουσι Πέρσῃσι στρα„τεύεσθαι ἐπὶ Λυδούς.“ Ταῦτα λέγων, οὐκ ἔπειθε τὸν Κροῖσον. Πέρσῃσι γὰρ, πρὶν Λυδοὺς καταστρέψα-
72 σθαι, ἦν οὔτε ἁβρὸν, οὔτε ἀγαθὸν οὐδέν. Οἱ δὲ Καπ-

bis Croesum admonuit: *O rex*, inquit, *tales adversus homines tu bellum paras, qui coriacea subligacula et ex corio reliquam vestem gestant: qui comedunt non quantum volunt, sed quantum habent, aspero solo utentes: adhaec non vino utuntur, sed aquam bibunt: non ficos habent quas comedant, nec aliud bonum ullum. Hos igitur sive viceris, quid eis auferes, nihil habentibus? sin victus fueris, vide quot quantaque bona sis amissurus. Nostra enim bona postquam degustaverint, nolent ea e manibus dimittere, neque se abigi patientur. Equidem nunc diis habeo gratias, quod Persis non in animum inducunt bello invadere Lydos.* Haec ille dicens, Croeso non persuasit: [quamvis vere dicta:] etenim Persis, priusquam Lydos subegissent, nihil delicati, nihil boni fuerat. (72.) Cappadoces

παδόκαι ὑπὸ Ἑλλήνων Σύριοι ὀνομάζονται· ἔσαν δὲ οἱ Σύριοι οὗτοι, τὸ μὲν πρότερον ἢ Πέρσας ἄρξαι, Μήδων κατήκοοι, τότε δὲ Κύρου. ὁ γὰρ οὖρος ἦν τῆς τε Μηδικῆς ἀρχῆς καὶ τῆς Λυδικῆς ὁ Ἅλυς ποταμός· ὃς ῥέει ἐξ Ἀρμενίου οὔρεος διὰ Κιλίκων· μετὰ δὲ, Ματιηνοὺς μὲν ἐν δεξιῇ ἔχει ῥέων, ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου Φρύγας· παραμειβόμενος δὲ τούτους, καὶ ῥέων ἄνω πρὸς βορέην ἄνεμον, ἔνθεν μὲν Συρίους Καππαδόκας ἀπέργει, ἐξ εὐωνύμου δὲ Παφλαγόνας. οὕτω ὁ Ἅλυς ποταμὸς ἀποτάμνει σχεδὸν πάντα τῆς Ἀσίης τὰ κάτω ἐκ θαλάσσης τῆς ἀντίον Κύπρου ἐς τὸν Εὔξεινον πόντον. ἔστι δὲ αὐχὴν οὗτος τῆς χώρης ταύτης ἁπάσης· μῆκος ὁδοῦ, εὐζώνῳ ἀνδρὶ πέντε ἡμέραι ἀναισιμοῦνται.

Ἐστρατεύετο δὲ ὁ Κροῖσος ἐπὶ τὴν Καππαδοκίην τῶν- 73
δε εἵνεκα· καὶ γῆς ἱμέρῳ, προσκτήσασθαι πρὸς τὴν

illi a Graecis Syrii nominantur. Fuerant autem hi Syrii, priusquam Persae obtinuissent imperium, Medorum potestati subiecti: tunc vero Cyro parebant. Limes enim Medici imperii et Lydici fluvius Halys erat; qui ex Armenio monte ortus per Ciliciam fluit, deinde a dextra Matienos habet, a sinistra Phrygas; quos praeterlapsus versus boream sursum fluens, ab altera parte Syrios Cappadocas, a laeva vero Paphlagonas disiungit. Ita Halys fluvius omnem fere inferiorem disterminat Asiam, a mari quod Cypro oppositum est ad Pontum usque Euxinum; estque haec cervix totius huius regionis: longitudinem quod adtinet itineris, expedito viro quinque dies insumuntur.

(73.) Bellum autem *Croesus* Cappadociae intulit his de caussis: partim quidem potiundae regionis

ἑωυτοῦ μοίρην βουλόμενος· καὶ μάλιστα, τῷ χρηστηρίῳ πίσυνος ἐὼν, καὶ τίσασθαι θέλων ὑπὲρ Ἀστυάγεος Κῦρον. Ἀστυάγεα γὰρ, τὸν Κυαξάρεω, ἐόντα Κροίσου μὲν γαμβρὸν, Μήδων δὲ βασιλῆα, Κῦρος ὁ Καμβύσεω καταστρεψάμενος εἶχε, γενόμενον γαμβρὸν Κροίσῳ ὧδε. Σκυθέων τῶν νομάδων εἴλη ἀνδρῶν στασιάσασα, ὑπεξῆλθε ἐς γῆν τὴν Μηδικήν. ἐτυράννευε δὲ τὸν χρόνον τοῦτον Μήδων Κυαξάρης, ὁ Φραόρτεω, τοῦ Δηϊόκεω· ὃς τοὺς Σκύθας τούτους τὸ μὲν πρῶτον περιεῖπε εὖ, ὡς ἐόντας ἱκέτας· ὥς τε δὲ περὶ πολλοῦ ποιεόμενος αὐτοὺς, παῖδάς σφι παρέδωκε τὴν γλῶσσάν τε ἐκμαθέειν, καὶ τὴν τέχνην τῶν τόξων. χρόνου δὲ γενομένου, καὶ αἰεὶ φοιτεόντων τῶν Σκυθέων ἐπ' ἄγρην, καὶ αἰεί τι φερόντων, καί κοτε συνήνεικε ἑλεῖν σφεας μηδέν· νοστήσαντας δὲ αὐτοὺς κεινῇσι χερσὶ, ὁ Κυαξάρης (ἦν γὰρ, ὡς

illius desiderio, quam suae adiicere ditioni cupiebat; maxime vero, quod oraculo confisus ultionem capere de Cyro vellet Astyagis caussâ. Astyagem enim, Cyaxaris filium, Croesi adfinem, Mediae regem, *Cyrus* Cambysis filius bello victum captumque tenebat. Adfinis autem Croesi factus erat *Astyages* hac ratione. Scytharum nomadum turma per seditionem in terram Medicam secesserat, quo tempore Medis imperabat *Cyaxares*, Phraortae filius, Deiocis nepos, qui Scythas istos, ut supplices advenientes, benigne exceperat. Idem, quum eos magni faceret, pueros eisdem tradidit, qui et linguam eorum et sagittandi artem addiscerent. Interiecto tempore, quum venatum semper exirent Scythae, et numquam non aliquid adferrent, accidit aliquando ut nihil caperent: quos vacuis

διέδεξε, ὀργὴν ἄκρος) τρηχέως κάρτα περιέσπε ἀεικείῃ. οἱ δὲ, ταῦτα πρὸς Κυαξάρεω παθόντες, ὥς τε ἀνάξια σφέων αὐτῶν πεπονθότες, ἐβούλευσαν τῶν παρὰ σφίσι διδασκομένων παίδων ἕνα κατακόψαι· σκευάσαντες δὲ αὐτὸν ὥσπερ ἐώθεσαν καὶ τὰ θηρία σκευάζειν, Κυαξάρεϊ δοῦναι φέροντες, ὡς ἄγρην δῆθεν· δόντες δὲ, τὴν ταχίστην κομίζεσθαι παρὰ Ἀλυάττεα τὸν Σαδυάττεω ἐς Σάρδις. ταῦτα καὶ δὴ ἐγένετο. καὶ γὰρ Κυαξάρης καὶ οἱ παρεόντες δαιτυμόνες τῶν κρεῶν τουτέων ἐπάσαντο· καὶ οἱ Σκύθαι ταῦτα ποιήσαντες, Ἀλυάττεω ἱκέται ἐγένοντο.

74 Μετὰ δὲ ταῦτα (οὐ γὰρ δὴ ὁ Ἀλυάττης ἐξεδίδου τοὺς Σκύθας ἐξαιτέοντι Κυαξάρεϊ) πόλεμος τοῖσι Λυδοῖσι καὶ τοῖσι Μήδοισι ἐγεγόνεε ἐπ' ἔτεα πέντε· ἐν τοῖσι πολλάκις μὲν οἱ Μῆδοι τοὺς Λυδοὺς

LXXIII. 18. ὀργὴν ἄκρος. *Alii* ὀργὴν οὐκ ἄκρος, pusillo ingenio.

manibus reversos Cyaxares, vir (ut tum ostendit) ad iram praeceps, aspere admodum et contumeliose accepit. Tum illi, indigne secum actum aegerrime ferentes, consilio habito decreverunt unum ex eis pueris, qui in ipsorum disciplinam dati essent, in frusta concidere, et eodem modo paratum quo ferinam parare consuevissent, Cyaxari tamquam feram a se captam adferre, protinusque inde ad Alyatten, Sadyattis filium, Sardes sese recipere. Atque ita etiam, ut illi decreverant, facta res est. Nam et Cyaxares, et qui cum eo erant convivae, carnes istas gustarunt; et Scythae, perpetrato facinore, ad Alyatten supplices venerunt. (74.) Post haec, quum *Alyattes* repetenti Cyaxari Scythas tradere nollet, bellum Lydos inter et Medos

ἐνίκησαν, πολλάκις δὲ οἱ Λυδοὶ τοὺς Μήδους· ἐν δὲ, καὶ νυκτομαχίην τινὰ ἐποιήσαντο. διαφέρουσι δέ σφι ἐπὶ ἴσης τὸν πόλεμον, τῷ ἕκτῳ ἔτεϊ συμβολῆς γενομένης, συνήνεικε ὥς τε, τῆς μάχης συνεστεώσης, τὴν ἡμέρην ἐξαπίνης νύκτα γενέσθαι. τὴν δὲ μεταλλαγὴν ταύτην τῆς ἡμέρης Θαλῆς ὁ Μιλήσιος τοῖσι Ἴωσι προηγόρευσε ἔσεσθαι, οὖρον προθέμενος ἐνιαυτὸν τοῦτον, ἐν ᾧ δὴ καὶ ἐγένετο ἡ μεταβολή. οἱ δὲ Λυδοί τε καὶ οἱ Μῆδοι ἐπεί τε εἶδον νύκτα ἀντὶ ἡμέρης γινομένην, τῆς μάχης τε ἐπαύσαντο, καὶ μᾶλλόν τι ἔσπευσαν καὶ ἀμφότεροι εἰρήνην ἑωυτοῖσι γενέσθαι. οἱ δὲ συμβιβάσαντες αὐτοὺς, ἔσαν οἵδε, Συέννεσίς τε ὁ Κίλιξ, καὶ Λαβύνητος ὁ Βαβυλώνιος· οὗτοί σφι καὶ τὸ ὅρκιον οἱ σπεύσαντες γενέσθαι ἔσαν, καὶ γάμων ἐπαλλαγὴν ἐποίησαν· Ἀλυάτ-

gestum est per quinque continuos annos: quo in bello Medi saepe de Lydis, saepe vero etiam de Medis Lydi victoriam retulerunt; semel etiam nocturno quodam praelio dimicarunt. Scilicet pari utrimque fortuna bellum continuantibus accidit sexto anno, ut, postquam signa contulissent, iamque ferveret pugna, subito dies in noctem converteretur: quam diei mutationem *Thales* Milesius Ionibus praedixerat, hunc ipsum annum praefiniens, quo facta est illa immutatio. Lydi vero et Medi, quum loco diei subito noctem ingruere viderent, pugnandi finem fecerunt, et aliquanto etiam magis utrique componendae paci coeperunt studere. Auctores vero conventionis hi erant, Syennesis Cilix, et Labynetus Babylonius; quibus rem urgentibus factum est, ut et foedus inter partes pangeretur, et mutuum iungeretur matrimonium: decreverunt quippe,

τεα γὰρ ἔγνωσαν δοῦναι τὴν θυγατέρα Ἀρύηνιν Ἀστυάγεϊ τῷ Κυαξάρεω παιδί. ἄνευ γὰρ ἀναγκαίης ἰσχυρῆς συμβάσιες ἰσχυραὶ οὐκ ἐθέλουσι συμμένειν. Ὅρκια δὲ ποιέεται ταῦτα τὰ ἔθνεα τά περ τε Ἕλληνες· καὶ πρὸς τούτοισι, ἐπεὰν τοὺς βραχίονας ἐπιτάμωνται ἐς τὴν ὁμοχροΐην, τὸ αἷμα ἀναλείχουσι ἀλλήλων.

Τοῦτον δὴ ὦν τὸν Ἀστυάγεα Κῦρος, ἐόντα ἑωυτοῦ 75
μητροπάτορα, καταστρεψάμενος ἔσχε δι' αἰτίην τὴν ἐγὼ ἐν τοῖσι ὀπίσω λόγοισι σημανέω. τὰ Κροῖσος ἐπιμεμφόμενος τῷ Κύρῳ, ἔς τε τὰ χρηστήρια ἔπεμπε, εἰ στρατεύηται ἐπὶ Πέρσας, καὶ δὴ καὶ ἀπικομένου χρησμοῦ κιβδήλου, ἐλπίσας πρὸς ἑωυτοῦ τὸν χρησμὸν εἶναι, ἐστρατεύετο ἐς τὴν Περσέων μοίρην. Ὡς δὲ ἀπίκετο ἐπὶ τὸν Ἅλυν ποταμὸν ὁ Κροῖσος, τὸ ἐνθεῦτεν, ὡς μὲν ἐγὼ λέγω, κατὰ τὰς ἐούσας γεφύρας διεβίβασε τὸν στρα-

ut Alyattes filiam suam Aryenin Astyagi, Cyaxaris filio, daret uxorem. Nam absque firmo necessitudinis vinculo non solent conventiones firmae manere. Foedus autem sanciunt hi populi eodem ritu atque Graeci, nisi quod praeterea brachia incîdunt summâ in cute, et sanguinem mutuo lingunt.

(75.) Hunc igitur Astyagen, avum suum maternum, *Cyrus* regno deiectum in sua potestate tenebat, eam ob caussam quam in sequentibus exponam. Quo nomine Croesus ei infensus, ad oracula miserat qui consulerent an bellum Persis inferret; et ambiguum responsum nactus, ratus sibi favere responsum, expeditionem in Persarum ditionem suscepit. Ubi vero ad *Halyn* fluvium pervenit *Croesus*, deinde, ut ego quidem aio, pontibus eis, qui ibi erant, copias

τόν· ὡς δὲ ὁ πολλὸς λόγος Ἑλλήνων, Θαλῆς οἱ ὁ Μιλήσιος διεβίβασε. ἀπορέοντος γὰρ Κροίσου ὅκως οἱ διαβήσεται τὸν ποταμὸν ὁ στρατὸς, (οὐ γὰρ δὴ εἶναί κω τοῦτον τὸν χρόνον τὰς γεφύρας ταύτας,) λέγεται παρεόντα τὸν Θαλῆν ἐν τῷ στρατοπέδῳ, ποιῆσαι αὐτῷ τὸν ποταμὸν, ἐξ ἀριστερῆς χειρὸς ῥέοντα τοῦ στρατοῦ, καὶ ἐκ δεξιῆς ῥέειν· ποιῆσαι δὲ ὧδε. ἄνωθεν τοῦ στρατοπέδου ἀρξάμενον, διώρυχα βαθέην ὀρύσσειν, ἄγοντα μηνοειδέα, ὅκως, ἂν τὸ στρατόπεδον ἱδρυμένον κατὰ νώτου λάβοι, ταύτῃ κατὰ τὴν διώρυχα ἐκτραπόμενος ἐκ τῶν ἀρχαίων ῥεέθρων, καὶ αὖτις παραμειβόμενος τὸ στρατόπεδον, ἐς τὰ ἀρχαῖα ἐσβάλλοι. ὥς τε, ἐπεί τε καὶ ἐσχίσθη τάχιστα ὁ ποταμὸς, ἀμφοτέρῃ διαβατὸς ἐγένετο. οἱ δὲ καὶ τὸ παράπαν λέγουσι καὶ τὸ ἀρχαῖον ῥέεθρον ἀποξηρανθῆναι. ἀλλὰ τοῦτο μὲν οὐ προσίεμαι· κῶς γὰρ ὀπίσω

traduxit; ut vero vulgo Graeci narrant, Thales eas Croeso traduxit Milesius. Dubitante enim rege quo pacto flumen transmitterent copiae (necdum enim eo tempore pontes hos exstitisse) Thaletem aiunt, cum in castris adesset, effecisse ut flumen, quod a laeva exercitus fluebat, a dextra etiam flueret. Effecisse autem aiunt hunc in modum: exorsum ab ea fluvii parte, quae supra castra erat, altam effodisse fossam, et lunatâ specie ita duxisse, ut, postquam castra ad fluvium locata circuisset a tergo, flumen illac ex pristino alveo per fossam aversum, et castra rursus praeterlapsum, in pristinum alveum influeret. Ita, simulatque divisum fuisset flumen, ab utraque parte permeabile factum esse: nonnulli vero etiam aiunt, pristinum alveum prorsus exaruisse. At mihi quidem hoc non

πορευόμενοι διέβησαν αὐτόν; Κροῖσος δὲ, ἐπεί τε διαβὰς 76
σὺν τῷ στρατῷ ἀπίκετο τῆς Καππαδοκίης ἐς τὴν Πτερίην καλεομένην· ἡ δὲ Πτερίη ἐστὶ τῆς χώρης ταύτης τὸ ἰσχυρότατον, κατὰ Σινώπην πόλιν τὴν ἐν Εὐξείνῳ πόντῳ μάλιστά κῃ κειμένη· ἐνθαῦτα ἐστρατοπεδεύετο, φθείρων τῶν Συρίων τοὺς κλήρους. καὶ εἷλε μὲν τῶν Πτερίων τὴν πόλιν, καὶ ἠνδραποδίσατο· εἷλε δὲ τὰς περιοικίδας αὐτῆς πάσας· Συρίους τε, οὐδὲν ἐόντας αἰτίους, ἀναστάτους ἐποίησε. Κῦρος δὲ ἀγείρας τὸν ἑωυτοῦ στρατὸν, καὶ παραλαβὼν τοὺς μεταξὺ οἰκέοντας πάντας, ἠντιοῦτο Κροίσῳ. πρὶν δὲ ἐξελαύνειν ὁρμῆσαι τὸν στρατὸν, πέμψας κήρυκας ἐς τοὺς Ἴωνας, ἐπειρᾶτο σφέας ἀπὸ Κροίσου ἀπιστάμεναι. Ἴωνες μέν νυν οὐκ ἐπείθοντο. Κῦρος δὲ ὡς ἀπίκετο, καὶ ἀντεστρατοπεδεύσατο Κροίσῳ, ἐνθαῦτα ἐν τῇ Πτερίῃ χώρῃ ἐπειρῶατο κατὰ τὸ

persuadent; quo enim modo, quum reversi sunt, flumen transierunt? (76.) *Croesus* igitur, superato cum copiis fluvio, in eam Cappadociae partem pervenit, quae *Pteria* nominatur, estque totius huius regionis pars validissima, ex adverso fere Sinopes ad Pontum Euxinum sita. Ibi castris positis, praedia devastavit Syriorum, et oppidum Pteriorum cepit, in servitutemque redegit: cunctaque etiam finitima cepit oppida, Syriosque nihil commeritos funditus evertit. Tum *Cyrus*, coacto exercitu, adsumtisque omnibus qui in medio incolebant, obviam Croeso ivit. Priusquam autem educere institueret copias, caduceatores ad Iones misit solicitandos ut a Croeso deficerent. Et Iones quidem non paruerunt: Cyrus vero ut advenit, castra Croeso opposuit; et ibidem in terra Pteria va-

ἰσχυρὸν ἀλλήλων. μάχης δὲ καρτερῆς γενομένης, καὶ πεσόντων ἀμφοτέρων πολλῶν, τέλος οὐδέτεροι νικήσαντες διέστησαν, νυκτὸς ἐπελθούσης. καὶ τὰ μὲν στρατόπεδα ἀμφότερα οὕτως ἠγωνίσατο.

77 Κροῖσος δὲ, μεμφθεὶς κατὰ τὸ πλῆθος τὸ ἑωυτοῦ στράτευμα· ἦν γάρ οἱ ὁ συμβαλὼν στρατὸς πολλὸν ἐλάσσων ἢ ὁ Κύρου· τοῦτο μεμφθεὶς, ὡς τῇ ὑστεραίῃ οὐκ ἐπειρᾶτο ἐπιὼν ὁ Κῦρος, ἀπήλαυνε ἐς τὰς Σάρδις, ἐν νόῳ ἔχων, παρακαλέσας μὲν Αἰγυπτίους κατὰ τὸ ὅρκιον, (ἐποιήσατο γὰρ καὶ πρὸς Ἄμασιν βασιλεύοντα Αἰγύπτου συμμαχίην πρότερον ἤπερ πρὸς Λακεδαιμονίους,) μεταπεμψάμενος δὲ καὶ Βαβυλωνίους, (καὶ γὰρ πρὸς τούτους αὐτῷ ἐπεποίητο συμμαχίη· ἐτυράννευε δὲ τῶν Βαβυλωνίων τὸν χρόνον τοῦτον Λαβύνητος·) ἐπαγγείλας δὲ καὶ Λακεδαιμονίους παρεῖναι ἐς χρόνον

lido impetu vires invicem tentarunt. Acri praelio commisso, multis utrimque occisis, ad extremum, cum nox ingrueret, neutram in partem inclinante victoria discesserunt. Et hunc quidem in modum uterque exercitus pugnaverat.

(77.) *Croesus* vero, copiarum suarum accusans paucitatem: nam militum eius, qui conflixerant, multo minor, quam Cyri, numerus fuerat: hac ratione inductus, quum postridie eius diei *Cyrus* adgredi illum non conaretur, Sardes reversus est, habens in animo et Aegyptios evocare ex foedere; quorum cum rege Amasi, prius quam cum Lacedaemoniis, foedus inierat: et Babylonios arcessere; (nam et cum his societatem armorum pepigerat; rex autem per id tempus Babyloniorum Labynetus erat:) et Lacedaemoniis de-

ῥητόν· ἀλίσας τε δὴ τούτους, καὶ τὴν ἑωυτοῦ συλλέξας στρατιήν, ἐνένωτο, τὸν χειμῶνα παρεὶς, ἅμα τῷ ἦρι στρατεύειν ἐπὶ τοὺς Πέρσας. καὶ ὁ μὲν, ταῦτα φρονέων, ὡς ἀπίκετο ἐς τὰς Σάρδις, ἔπεμπε κήρυκας κατὰ τὰς συμμαχίας, προερέοντας ἐς πέμπτον μῆνα συλλέγεσθαι ἐς Σάρδις. τὸν δὲ παρεόντα καὶ μαχεσάμενον στρατὸν Πέρσῃσι, ὃς ἦν αὐτοῦ ξεινικὸς, πάντα ἀπεὶς, διεσκέδασε· οὐδαμᾶ ἐλπίσας μή κοτε ἄρα ἀγωνισάμενος οὕτω παραπλησίως Κῦρος ἐλάσει ἐπὶ Σάρδις.

Ταῦτα ἐπιλεγομένῳ Κροίσῳ τὸ προάστειον πᾶν ὀφίων 78
ἐνεπλήσθη. φανέντων δὲ αὐτέων, οἱ ἵπποι μετιέντες τὰς νομὰς νέμεσθαι, φοιτέοντες κατήσθιον. ἰδόντι δὲ τοῦτο Κροίσῳ, ὥσπερ καὶ ἦν, ἔδοξε τέρας εἶναι. αὐτίκα δὲ ἔπεμπε θεοπρόπους ἐς τοὺς ἐξηγητέας Τελμησσέων.

nunciare, ut ad definitum tempus adsint: denique hisce coniunctis, suisque ipsius copiis contractis, constituerat, simulatque praeteriisset hyems, primo vere expeditionem in Persas suscipere. Haec ille animo agens, ut Sardes venit, nuncios misit ad socios, qui illis edicerent, ut *ad quintum mensem Sardes convenirent.* Praesentem vero exercitum, qui cum Persis pugnaverat, qui ibi aderat mercede conductus, omnem dimisit dispersitque; nequaquam ratus fore, ut Cyrus, qui ita aequo Marte pugnasset, adversus Sardes copias suas duceret. (78.) Haec dum secum reputat Croesus, suburbana omnia serpentibus impleta sunt: quos equi, ut adparuerunt, omisso consueto pabulo, frequentes deglutiebant. Id Croeso cernenti visum est, ut erat, esse portentum: itaque e vestigio misit qui haruspices consulerent *Telmessenses.* Sed consul-

ἀπικομένοισι δὲ τοῖσι θεοπρόποισι, καὶ μαθοῦσι πρὸς Τελμησσέων τὸ θέλει σημαίνειν τὸ τέρας, οὐκ ἐξεγένετο Κροίσῳ ἀπαγγεῖλαι. πρὶν γὰρ ἢ ὀπίσω σφέας ἀναπλῶσαι ἐς τὰς Σάρδις, ἥλω ὁ Κροῖσος. Τελμησσέες μέν τοι τάδε ἔγνωσαν, στρατὸν ἀλλόθροον προσδόκιμον εἶναι Κροίσῳ ἐπὶ τὴν χώρην, ἀπικόμενον δὲ τοῦτον καταστρέψεσθαι τοὺς ἐπιχωρίους· λέγοντες ὄφιν εἶναι γῆς παῖδα, ἵππον δὲ, πολέμιόν τε καὶ ἐπήλυδα. Τελμησσέες μέν νυν ταῦτα ὑπεκρίναντο Κροίσῳ ἤδη ἡλωκότι, οὐδέν κω εἰδότες τῶν ἦν περὶ Σάρδις τε καὶ αὐτὸν Κροῖσον.

79 Κῦρος δὲ, αὐτίκα ἀπελαύνοντος Κροίσου μετὰ τὴν μάχην τὴν γενομένην ἐν τῇ Πτερίῃ, μαθὼν ὡς ἀπελάσας μέλλοι Κροῖσος διασκεδᾷν τὸν στρατὸν, βουλευόμενος εὕρισκε πρῆγμά οἱ εἶναι ἐλαύνειν ὡς δύναιτο τάχιστα ἐπὶ τὰς Σάρδις, πρὶν ἢ τὸ δεύτερον ἁλισθῆναι τῶν

toribus Telmessum profectis, ibique quid significaret prodigium edoctis, non contigit, ut Croeso renunciare responsum possent; nam priusquam Sardes renavigassent, captus Croesus erat. Atqui Telmessenses ita censuerant, *exercitum peregrinum ingressurum esse terram Croesi, et incolas oppressurum: serpentes enim*, aiebant, *esse terrae filios; equos autem, hostes et advenas.* Et haec quidem responderunt Telmessenses Croeso iam capto, sed nescii adhuc ipsi quid Sardibus ageretur aut quid Croeso accidisset.

(79.) At *Cyrus* certior factus, Croesum, quum continuo post pugnam in Pteria pugnatam copias suas domum reduceret, decrevisse post reditum dimittere copias, consilio inito intellexit e re sua esse, quam celerrime posset adversus *Sardes* ducere, priusquam

Λυδῶν τὴν δύναμιν. ὡς δέ οἱ ταῦτα ἔδοξε, καὶ ἐποίεε κατὰ τάχος. ἐλάσας γὰρ τὸν στρατὸν ἐς τὴν Λυδίην, αὐτὸς ἄγγελος Κροίσῳ ἐληλύθεε. ἐνθαῦτα Κροῖσος ἐς ἀπορίην πολλὴν ἀπιγμένος, ὥς οἱ παρὰ δόξαν ἔσχε τὰ πρήγματα ἢ ὡς αὐτὸς κατεδόκεε, ὅμως τοὺς Λυδοὺς ἐξῆγε ἐς μάχην. ἦν δὲ τοῦτον τὸν χρόνον ἔθνος οὐδὲν ἐν τῇ Ἀσίῃ οὔτε ἀνδρειότερον, οὔτε ἀλκιμώτερον τοῦ Λυδίου. ἡ δὲ μάχη σφέων ἦν ἀπ' ἵππων, δούρατά τε ἐφόρεον μεγάλα, καὶ αὐτοὶ ἔσαν ἱππεύεσθαι ἀγαθοί.

80 Ἐς τὸ πεδίον δὲ συνελθόντων τοῦτο τὸ πρὸ τοῦ ἄστεός ἐστι τοῦ Σαρδιηνοῦ, ἐὸν μέγα τε καὶ ψιλὸν, (διὰ δὲ αὐτοῦ ποταμοὶ ῥέοντες καὶ ἄλλοι καὶ Ὕλλος συῤῥηγνῦσι ἐς τὸν μέγιστον, καλεόμενον δὲ Ἕρμον, ὃς ἐξ οὔρεος ἱροῦ Μητρὸς Δινδυμήνης ῥέων, ἐκδιδοῖ ἐς θάλασσαν κατὰ Φωκαίην πόλιν,) ἐνθαῦτα ὁ Κῦρος ὡς εἶδε τοὺς Λυδοὺς ἐς

Lydorum copiae rursus collectae essent. Atque, ut ei visum erat, ita protinus fecit. Nam exer itum in Lydiam ducens, ipse nuncius Croeso advenit. Ibi tum *Croesus* in magnam consilii inopiam adductus, quum longe secus atque exspectaverat res cecidisset, tamen Lydos in praelium eduxit. Erat autem ea aetate nullus Asiae populus fortior, nec magis strenuus, quam Lydius. Pugnandi genus erat ex equis; hastasque gestabant praelongas, et equitandi inprimis erant periti. (80.) Campus, in quo concursum est, ante urbem Sardianam iacet, magnus et nudus: quem perfluentes cum alii amnes, tum Hyllus, perrumpunt omnes in eum qui maximus est, cui nomen Hermus; qui, e monte Matri Dindymenae sacro ortus, in mare se exonerat iuxta Phocaeam urbem. Hîc ubi Lydos ad

μάχην τασσομένους, καταῤῥωδήσας τὴν ἵππον, ἐποίησε, Ἁρπάγου ὑποθεμένου ἀνδρὸς Μήδου, τοιόνδε. ὅσαι τῷ στρατῷ τῷ ἑωυτοῦ ἕποντο σιτοφόροι τε καὶ σκευοφόροι κάμηλοι, ταύτας πάσας ἁλίσας, καὶ ἀπελὼν τὰ ἄχθεα, ἄνδρας ἐπ' αὐτὰς ἀνέβησε ἱππάδα στολὴν ἐνεσταλμένους. σκευάσας δὲ αὐτοὺς, προσέταξε τῆς ἄλλης στρατιῆς προϊέναι πρὸς τὴν Κροίσου ἵππον, τῇ δὲ καμήλῳ ἕπεσθαι τὸν πεζὸν στρατὸν ἐκέλευε· ὄπισθε δὲ τοῦ πεζοῦ ἐπέταξε τὴν πᾶσαν ἵππον. ὡς δέ οἱ πάντες διετετάχατο, παραίνεσε τῶν μὲν ἄλλων Λυδῶν μὴ φειδομένους, κτείνειν πάντα τὸν ἐμποδὼν γινόμενον, Κροῖσον δὲ αὐτὸν μὴ κτείνειν, μηδὲ ἢν συλλαμβανόμενος ἀμύνηται. ταῦτα μὲν παραίνεσε. τὰς δὲ καμήλους ἔταξε ἀντία τῆς ἵππου, τῶνδε εἵνεκεν· κάμηλον ἵππος φοβέεται, καὶ οὐκ ἀνέχεται οὔτε τὴν ἰδέην αὐτῆς ὁρέων, οὔτε τὴν ὀδμὴν

pugnandum instructos vidit *Cyrus*, reformidans equitatum, monitu Harpagi Medi, tale iniit consilium. Coactis omnibus quae exercitum ipsius sequebantur camelis, vel frumentum vel vasa portantibus, sarcinas detraxit, et viros imposuit equestri cultu ornatos: quibus ita instructis praecepit, ut caeteras copias praeirent adversus Croesi equitatum; peditatum vero iussit camelorum aciem subsequi; denique post pedestrem aciem equitatum omnem locavit. His omnibus ita ordinatis, edixit ne cui parcerent Lydorum caeterorum, sed occiderent cunctos qui resisterent, *Croesum* vero ipsum non occiderent, ne si captus quidem repugnaret. Hoc imperium dedit. Camelos autem adversus equitatum instruxit hac de caussa: camelum equus reformidat, adeo quidem ut nec speciem eius

ὀσφραινόμενος. αὐτοῦ δὴ ὧν τούτου εἵνεκεν ἐσεσόφιστο, ἵνα τῷ Κροίσῳ ἄχρηστον ᾖ τὸ ἱππικὸν, τῷ δή τι καὶ ἐπεῖχε ἐλλάμψεσθαι ὁ Λυδός. ὡς δὲ καὶ συνήεσαν ἐς τὴν μάχην, ἐνθαῦτα ὡς ὄσφραντο τάχιστα τῶν καμήλων οἱ ἵπποι, καὶ εἶδον αὐτὰς, ὀπίσω ἀνέστρεφον, διέφθαρτό τε τῷ Κροίσῳ ἡ ἐλπίς. οὐ μέντοι οἵ γε Λυδοὶ τὸ ἐνθεῦτεν δειλοὶ ἦσαν· ἀλλ᾽, ὡς ἔμαθον τὸ γινόμενον, ἀποθορόντες ἀπὸ τῶν ἵππων, πεζοὶ τοῖσι Πέρσῃσι συνέβαλλον. χρόνῳ δὲ, πεσόντων ἀμφοτέρων πολλῶν, ἐτράποντο οἱ Λυδοί. κατειληθέντες δὲ ἐς τὸ τεῖχος, ἐπολιορκέοντο ὑπὸ τῶν Περσέων.

Τοῖσι μὲν δὴ κατεστήκεε πολιορκίη. Κροῖσος δὲ δο- 81
κέων οἱ χρόνον ἐπὶ μακρὸν ἔσεσθαι τὴν πολιορκίην, ἔπεμπε ἐκ τοῦ τείχεος ἄλλους ἀγγέλους ἐς τὰς συμμαχίας. οἱ μὲν γὰρ πρότερον διεπέμποντο, ἐς πέμπτον

intueri, nec odorem percipere sustineat: ob id ipsum igitur rationem istam inierat, ut Croeso inutiles essent equestres copiae, quibus vel maxime se praevaliturum Lydus cogitaverat. Atque etiam, postquam ad pugnam concursum est, ibi tum equi, simulatque olfecerunt camelos conspexeruntque, protinus retro se averterunt, et elusa Croeso spes erat. Nec vero idcirco Lydi continuo abiecere animos; sed, re cognita, ab equis desilientes, pedibus conflixere cum Persis. Postremo vero, multis utrimque caesis, in fugam versi sunt Lydi: itaque intra murum compulsi, obsidebantur a Persis.

(81.) Dum vero obsidionem parant Persae, *Croesus* in longius processuram obsidionem ratus, alios ex arce nuncios mittit ad socios. Nam qui prius dimissi erant, hi ad coëundum *Sardes* quintum mensem

μῆνα προερέοντες συλλέγεσθαι ἐς Σάρδις· τούτους δὲ
ἐξέπεμπε, τὴν ταχίστην δέεσθαι βοηθέειν, ὡς πολιορ-
82 κεομένου Κροίσου. Ἔς τε δὴ ὦν τὰς ἄλλας ἔπεμπε
συμμαχίας, καὶ δὴ καὶ ἐς Λακεδαίμονα. τοῖσι δὲ καὶ
αὐτοῖσι τοῖσι Σπαρτιήτῃσι κατ' αὐτὸν τοῦτον τὸν χρόνον
συνεπεπτώκεε ἔρις ἐοῦσα πρὸς Ἀργείους, περὶ χώρου
καλεομένου Θυρέης. τὰς γὰρ Θυρέας ταύτας, ἐούσας
τῆς Ἀργολίδος μοίρης, ἀποταμόμενοι ἔσχον οἱ Λακεδαι-
μόνιοι. ἦν δὲ καὶ ἡ μέχρι Μαλεῶν ἡ πρὸς ἑσπέρην Ἀρ-
γείων, ἥ τε ἐν τῇ ἠπείρῳ χώρη, καὶ ἡ Κυθηρίη νῆσος,
καὶ αἱ λοιπαὶ τῶν νήσων. βοηθησάντων δὲ Ἀργείων τῇ
σφετέρῃ ἀποταμνομένῃ, ἐνθαῦτα συνέβησαν ἐς λόγους
συνελθόντες, ὥς τε τριηκοσίους ἑκατέρων μαχέσασθαι·
ὁκότεροι δ' ἂν περιγένωνται, τουτέων εἶναι τὸν χῶρον· τὸ
δὲ πλῆθος τοῦ στρατοῦ ἀπαλλάσσεσθαι ἑκάτερον ἐς τὴν

edixerant: nunc hos dimisit oratum, ut quam celerrime auxilia sibi mitterentur, quippe ab hostibus obsesso. (82.) Igitur cum ad alios socios misit, tum ad Lacedaemonios. Per idem vero tempus ipsis etiam *Spartanis* acciderat, ut contentionem haberent cum *Argivis*, de loco cui nomen *Thyrea*. Hasce quippe Thyreas, quum essent Argolicae ditionis, Lacedaemonii Argivis ademtas tenebant. Etenim Argivorum etiam erat ad Maleas usque regio ad occasum sita, cum in continente, tum insula Cytheria, reliquaeque insulae. Igitur quum ad opem ferendam ademto suo territorio adcurrissent Argivi, in colloquium ibi convenerunt cum Lacedaemoniis, pactique sunt, ut *trecenti utrimque pugnarent, et. utri superiores excessissent, eorum regio foret; reliquus autem exer-*

ἑωυτοῦ, μηδὲ παραμένειν ἀγωνιζομένων, τῶνδε εἵνεκεν, ἵνα μὴ παρεόντων τῶν στρατοπέδων, ὁρῶντες οἱ ἕτεροι ἑσσουμένους τοὺς σφετέρους, ἐπαμύνοιεν. Συνθέμενοι ὦν ταῦτα, ἀπαλλάσσοντο· λογάδες δὲ ἑκατέρων ὑπολειφθέντες συνέβαλλον. μαχομένων δέ σφεων, καὶ γινομένων ἰσοπαλέων, ὑπελείποντο ἐξ ἀνδρῶν ἑξακοσίων τρεῖς· Ἀργείων μὲν, Ἀλκήνωρ τε καὶ Χρόμιος· Λακεδαιμονίων δὲ, Ὀθρυάδης. ὑπελείφθησαν δὲ οὗτοι νυκτὸς ἐπελθούσης. οἱ μὲν δὴ δύο τῶν Ἀργείων, ὡς νενικηκότες, ἔθεον ἐς τὸ Ἄργος· ὁ δὲ τῶν Λακεδαιμονίων Ὀθρυάδης, σκυλεύσας τοὺς Ἀργείων νεκροὺς, καὶ προσφορήσας τὰ ὅπλα πρὸς τὸ ἑωυτοῦ στρατόπεδον, ἐν τῇ τάξει εἶχε ἑωυτόν. ἡμέρῃ δὲ δευτέρῃ παρῆσαν πυνθανόμενοι ἀμφότεροι. τέως μὲν δὴ αὐτοὶ ἑκάτεροι ἔφασαν νικᾷν· λέγοντες, οἱ μὲν, ὡς ἑωυτῶν πλεῦνες περιγεγόνασι· οἱ

citus utrorumque domum discederet, neque praesto esset dum illi pugnarent; eâ scilicet caussâ, ne, si adessent, parti succumbenti auxilium sui ferrent. His conventis digressi sunt; selecti vero ex utrisque relicti, certamen inierunt: qui quum aequo marte pugnassent, ex sexcentis tres omnino reliqui fuere; ex Argivis Alcenor et Chromius, ex Lacedaemoniis Othryades. Hi quum interveniente nocte superessent, duo Argivi, ut qui vicissent, cursu Argos repetierunt; Lacedaemonius vero Othryades, spoliatis Argivorum cadaveribus, armisque in ipsius castra delatis, in statione mansit. Postridie utrique, re audita, advenere: ac statim quidem utrique, *vicisse se*, contendebant; Argivi, dicentes *suorum plures superfuisse;* Lacedaemonii vero, *illos profugisse* demonstrantes, *suum*

δὲ, τοὺς μὲν ἀποφαίνοντες πεφευγότας, τὸν δὲ σφέτερον παραμείναντα, καὶ σκυλεύσαντα τοὺς ἐκείνων νεκρούς. τέλος δὲ, ἐκ τῆς ἔριδος συμπεσόντες ἐμάχοντο· πεσόντων δὲ καὶ ἀμφοτέρων πολλῶν, ἐνίκων Λακεδαιμόνιοι. Ἀργεῖοι μέν νυν ἀπὸ τούτου τοῦ χρόνου κατακειράμενοι τὰς κεφαλὰς, πρότερον ἐπάναγκες κομῶντες, ἐποιήσαντο νόμον τε καὶ κατάρην, μὴ πρότερον θρέψειν κόμην Ἀργείων μηδένα, μηδὲ τὰς γυναῖκάς σφι χρυσοφορήσειν, πρὶν ἂν Θυρέας ἀνασώσωνται. Λακεδαιμόνιοι δὲ τὰ ἐναντία τούτων ἔθεντο νόμον, οὐ γὰρ κομῶντες πρὸ τούτου, ἀπὸ τούτου κομᾶν. τὸν δὲ ἕνα λέγουσι τὸν περιλειφθέντα τῶν τριηκοσίων, Ὀθρυάδην, αἰσχυνόμενον ἀπονοστέειν ἐς Σπάρτην, τῶν οἱ συλλοχιτέων διεφθαρμένων, αὐτοῦ μιν ἐν τῇσι Θυρέῃσι κατα-
83 χρήσασθαι ἑωυτόν. Τοιούτων δὲ τοῖσι Σπαρτιήτῃσι

vero perstitisse, et cadavera spoliasse Argivorum. Ad extremum, ex contentione ad arma concurrentes, pugnam capessunt; et, multis utrimque caesis, Lacedaemonii victores discedunt. Quo ex tempore Argivi, tonsis capitibus, quum antea necessario comati essent, legem condiderunt, sese devoventes, *ne prius comam aleret quisquam Argivorum, neve mulieres aurum gestarent, quam Thyreas recepissent.* E contrario Lacedaemonii, quum ante hac non comarentur, legem tulerunt, ut *ab hoc tempore alerent comam.* Unum autem illum ex trecentis superstitem, Othryadem, aiunt pudore retentum ne occisis commilitonibus Spartam rediret, illic apud Thyreas mortem sibi conscivisse. (83.) Haec dum apud Spartanos aguntur, advenit Sardianus legatus, orans ut *obsesso Croeso*

ἐνεστεώτων πρηγμάτων, ἧκε ὁ Σαρδιηνὸς κήρυξ, δεόμενος Κροίσῳ βοηθέειν πολιορκεομένῳ. οἱ δὲ ὅμως, ἐπεί τε ἐπύθοντο τοῦ κήρυκος, ὁρμέατο βοηθέειν. καί σφι ἤδη παρεσκευασμένοισι, καὶ νεῶν ἐουσέων ἑτοίμων, ἦλθε ἄλλη ἀγγελίη, ὡς ἡλώκοι τὸ τεῖχος τῶν Λυδῶν, καὶ ἔχοιτο Κροῖσος ζωγρηθείς. οὕτω δὴ οὗτοι μὲν, συμφορὴν ποιησάμενοι μεγάλην, ἐπέπαυντο.

Σάρδιες δὲ ἥλωσαν ὧδε. ἐπειδὴ τεσσερεσκαιδεκάτη 84
ἐγένετο ἡμέρη πολιορκεομένῳ Κροίσῳ, Κῦρος τῇ στρατιῇ τῇ ἑωυτοῦ, διαπέμψας ἱππέας, προεῖπε, τῷ πρώτῳ ἐπιβάντι τοῦ τείχεος δῶρα δώσειν. μετὰ δὲ τοῦτο, πειρησαμένης τῆς στρατιῆς, ὡς οὐ προεχώρεε, ἐνθαῦτα τῶν ἄλλων πεπαυμένων, ἀνὴρ Μάρδος ἐπειρᾶτο προσβαίνων, τῷ οὔνομα ἦν Ὑροιάδης, κατὰ τοῦτο τῆς ἀκροπόλιος τῇ οὐδεὶς ἐτέτακτο φύλακος. οὐ γὰρ ἦν δεινὸν,

suppetias ferrent. Et illi nihilo minus, audito legato, ad succurrendum se accinxerunt. Sed quum iam parati essent, et in promtu starent naves, alius adfertur nuncius, *arcem Lydorum expugnatam esse, Croesumque vivum ab hostibus captum.* Ita quidem Lacedaemonii, casum regis vehementer dolentes, auxilia mittere supersederunt.

(84.) *Expugnatae* autem sunt *Sardes* hoc maxime modo. Quartodecimo quam obsideri coeptae erant die, *Cyrus,* dimissis per castra equitibus, edixerat copiis suis, *dona se daturum ei qui murum primus conscendisset.* Mox periculo a militibus facto, postquam conatui non respondit successus, ibi tum, quiescentibus caeteris, vir Mardus genere, cui nomen Hyroeades, adscendere conatus est câ parte arcis, qua

κατὰ τοῦτο μὴ ἁλῷ κοτέ. ἀπότομός τε γάρ ἐστι ταύτῃ ἡ ἀκρόπολις, καὶ ἄμαχος· τῇ οὐδὲ Μήλης, ὁ πρότερον βασιλεὺς Σαρδίων, μούνῃ οὐ περιήνεικε τὸν λέοντα, τόν οἱ ἡ παλλακὴ ἔτεκε, Τελμησσέων δικασάντων, ὡς περιενειχθέντος τοῦ λέοντος τὸ τεῖχος, ἔσονται Σάρδιες ἀνάλωτοι. ὁ δὲ Μήλης κατὰ τὸ ἄλλο τεῖχος περιενείκας, τῇ ἦν ἐπίμαχον τὸ χωρίον τῆς ἀκροπόλιος, κατηλόγησε τούτου, ὡς ἐὸν ἄμαχόν τε καὶ ἀπότομον· ἔστι δὲ πρὸς τοῦ Τμώλου τετραμμένον τῆς πόλιος. Ὁ ὦν δὴ Ὑροιάδης οὗτος ὁ Μάρδος, ἰδὼν τῇ προτεραίῃ τῶν τινα Λυδῶν κατὰ τοῦτο τῆς ἀκροπόλιος καταβάντα ἐπὶ κυνέην ἄνωθεν κατακυλισθεῖσαν, καὶ ἀνελόμενον, ἐφράσθη καὶ ἐς θυμὸν ἐβάλετο. τότε δὲ δὴ ὁ αὐτός τε ἀνα-

nulli locati custodes erant; quia non verendum visum erat, ne ab illa parte umquam arx caperetur. Est enim ibi abrupta arx, et inexpugnabilis: qua unâ etiam parte olim *Meles*, rex Sardium, non circumtulerat leonem, quem ipsi pellex pepererat; quum responsum edidissent Telmessenses, *si leo circa murum circumferretur, inexpugnabiles fore Sardes.* Meles igitur circa reliquum murum circumferens, qua expugnabile munimentum arcis erat, hanc partem spreverat, ut inexpugnabilem et abruptam: est autem ea, quae Tmolo oppido opposita est. Hyroeades igitur hic Mardus, quum pridie vidisset Lydorum aliquem ab illa parte arcis descendentem, recepturum galeam quae superne devoluta erat, eamdemque reportantem; advertens animum, deliberaverat secum. Tunc igitur et ipse adscendit, et eius vestigia legentes plures adscendebant. Quum igitur frequenti numero Per-

βεβήκεε, καὶ κατ' αὐτὸν ἄλλοι Περσέων ἀνέβαινον. προσβάντων δὲ συχνῶν, οὕτω δὴ Σάρδιές τε ἡλώκεσαν, καὶ πᾶν τὸ ἄστυ ἐπορθέετο.

Κατ' αὐτὸν δὲ Κροῖσον τάδε ἐγένετο. ἦν οἱ παῖς, τοῦ 85
καὶ πρότερον ἐπεμνήσθην, τὰ μὲν ἄλλα ἐπιεικὴς, ἄφωνος δέ. ἐν τῇ ὦν παρελθούσῃ εὐεστοῖ ὁ Κροῖσος τὸ πᾶν ἐς αὐτὸν ἐπεποιήκεε, ἄλλα τε ἐπιφραζόμενος, καὶ δὴ καὶ ἐς Δελφοὺς περὶ αὐτοῦ ἐπεπόμφεε χρησομένους. ἡ δὲ Πυθίη οἱ εἶπε τάδε·

Λυδὲ γένος, πολλῶν βασιλεῦ, μέγα νήπιε Κροῖσε,
μὴ βούλευ πολύευκτον ἰὴν ἀνὰ δώματ' ἀκούειν
παιδὸς φθεγγομένου. τόδε σοι πολὺ λώϊον ἀμφὶς
ἔμμεναι. αὐδήσει γὰρ ἐν ἤματι πρῶτον ἀνόλβῳ.

Ἁλισκομένου δὲ τοῦ τείχεος, ἤϊε γὰρ τῶν τις Περσέων

LXXXIV. 22. κατ' αὐτόν. *Alii* μετ' αὐτὸν, post illum.

sae adscendissent, ita *Sardes captae* sunt, atque urbs omnis direpta.

(85.) Ad ipsum autem *Croesum* quod spectat, gesta sunt haecce. Erat ei filius, cuius etiam supra mentionem feci, caetera quidem non ineptus, sed mutus. Superiore igitur felici rerum statu omnia pro viribus fecerat Croesus huius pueri caussâ, cum aliis initis rationibus, tum Delphos missis legatis qui super eo oraculum consulerent. Responderat autem ei Pythia haec:

Lyde genus, rex multorum, valde inscie Croese,
ne cura gnati exoptatam audisse loquentis
intra aedes vocem; sine qua melius tibi longe:
ille die quoniam primum infelice loquetur.

Nunc captâ arce quum Persarum aliquis, cui igno-

ἀλλογνώσας Κροῖσον ὡς ἀποκτενέων, Κροῖσος μέν νυν ὁρέων ἐπιόντα, ὑπὸ τῆς παρεούσης συμφορῆς παρημελήκεε, οὐδέ τι οἱ διέφερε πληγέντι ἀποθανέειν· ὁ δὲ παῖς οὗτος ὁ ἄφωνος, ὡς εἶδε ἐπιόντα τὸν Πέρσην, ὑπὸ δέους τε καὶ κακοῦ ἔῤῥηξε φωνὴν, εἶπε δέ· „Ὤνθρωπε, „μὴ κτεῖνε Κροῖσον.“ Οὗτος μὲν δὴ τοῦτο πρῶτον ἐφθέγξατο· μετὰ δὲ τοῦτο ἤδη ἐφώνεε τὸν πάντα χρόνον
86 τῆς ζόης. Οἱ δὲ Πέρσαι τάς τε δὴ Σάρδις ἔσχον, καὶ αὐτὸν Κροῖσον ἐζώγρησαν, ἄρξαντα ἔτεα τεσσερεσκαίδεκα, καὶ τεσσερεσκαίδεκα ἡμέρας πολιορκηθέντα, κατὰ τὸ χρηστήριόν τε καταπαύσαντα τὴν ἑωυτοῦ μεγάλην ἀρχήν. λαβόντες δὲ αὐτὸν οἱ Πέρσαι ἤγαγον παρὰ Κῦρον. ὁ δὲ, συννήσας πυρὴν μεγάλην, ἀνεβίβασε ἐπ᾽ αὐτὴν τὸν Κροῖσόν τε ἐν πέδῃσι δεδεμένον, καὶ δὶς ἑπτὰ Λυδῶν παρ᾽ αὐτὸν παῖδας· ἐν νόῳ ἔχων εἴτε δὴ ἀκρο-

tus Croesus erat, illum peteret occisurus; Croesus quidem, invadentem se conspiciens, ob praesentem casum insuper habuit, quum nihil ipsius interesset percussum oppetere mortem: at puer hic mutus, ubi Persam vidit irruentem, prae metu doloreque rupit vocem, dixitque: *Homo, ne occide Croesum!* Sic igitur hic tum primum vocem edidit: et post haec iam per omne vitae tempus loquelâ usus est. (86.) Persae vero et Sardibus potiti erant, et Croesum vivum ceperant, postquam regnasset quatuordecim annos, totidemque dies fuisset obsessus; qui adeo ex oraculi responso finem imposuit magno suo imperio. Captum vero Persae ad Cyrum duxerunt: qui ingenti rogo, ad id ipsum exstructo, compedibus vinctum Croesum iussit imponi, et circa eum bis septem Lydorum filios;

θίνια ταῦτα καταγιεῖν θεῶν ὁτεῳδὴ, εἴτε καὶ εὐχὴν ἐπιτελέσαι θέλων· εἴτε καὶ, πυθόμενος τὸν Κροῖσον εἶναι θεοσεβέα, τοῦδε εἵνεκεν ἀνεβίβασε ἐπὶ τὴν πυρὴν, βουλόμενος εἰδέναι εἴ τις μιν δαιμόνων ῥύσεται τοῦ μὴ ζῶντα κατακαυθῆναι. τὸν μὲν δὴ ποιέειν ταῦτα· τῷ δὲ Κροίσῳ, ἑστεῶτι ἐπὶ τῆς πυρῆς, ἐσελθεῖν, καί περ ἐν κακῷ ἐόντι τοσούτῳ, τὸ τοῦ Σόλωνος, ὥς οἱ εἴη σὺν θεῷ εἰρημένον, τὸ „Μηδένα εἶναι τῶν ζωόντων ὄλβιον.“ ὡς δὲ ἄρα μιν προστῆναι τοῦτο, ἀνενεικάμενόν τε καὶ ἀναστενάξαντα ἐκ πολλῆς ἡσυχίης, ἐς τρὶς ὀνομάσαι Σόλωνα. καὶ τὸν Κῦρον ἀκούσαντα, κελεῦσαι τοὺς ἑρμηνέας ἐπείρεσθαι τὸν Κροῖσον, τίνα τοῦτον ἐπικαλέοιτο. καὶ τοὺς, προσελθόντας, ἐπειρωτᾶν. Κροῖσον δὲ τέως μὲν σιγὴν ἔχειν εἰρωτεώμενον· μετὰ δὲ, ὡς ἠναγκά-

LXXXVI. 18. ἡσυχίης. *Alii* λειποψυχίης, post longum animi deliquium.

sive primitias has deo alicui offerre habens in animo, sive votum aliquod persolvere; sive cupidus sciendi, quum religiosum esse Croesum comperisset, an deus aliquis eum esset liberaturus, ne vivus combureretur. Hoc quidem fecisse Cyrum aiunt; Croeso vero super pyram stanti in mentem venisse, cum tanta quippe calamitate colluctanti, illud Solonis, quod sibi divino nutu fuisset dictum, *Neminem viventem esse beatum.* Hoc ergo sibi proponens, post longum silentium fertur ex imo pectore vocem edidisse, et ingemiscens ter nominasse *Solonem.* Tum Cyrum, aiunt, hoc audito, iussisse interpretes ex eo quaerere, *quis ille esset quem invocaret!* illosque accedentes quaesivisse, sed Croesum initio nihil respondisse; ad

ζετο, εἰπεῖν· „Τὸν ἂν ἐγὼ πᾶσι τυράννοισι προετίμησα „μεγάλων χρημάτων ἐς λόγους ἐλθεῖν." Ὡς δέ σφι ἄσημα ἔφραζε, πάλιν ἐπειρώτεον τὰ λεγόμενα. λιπαρεόντων δὲ αὐτῶν, καὶ ὄχλον παρεχόντων, ἔλεγε δὴ, ὡς ἦλθε ἀρχὴν ὁ Σόλων, ἐὼν Ἀθηναῖος, καὶ θεησάμενος πάντα τὸν ἑωυτοῦ ὄλβον ἀποφλαυρίσειε· οἷα δὴ εἴπας, ὥστε αὐτῷ πάντα ἀποβεβήκοι τῇπερ ἐκεῖνος εἶπε, οὐδέν τε μᾶλλον ἐς ἑωυτὸν λέγων, ἢ ἐς ἅπαν τὸ ἀνθρώπινον, καὶ μάλιστα τοὺς παρὰ σφίσι αὐτοῖσι δοκέοντας ὀλβίους εἶναι. Τὸν μὲν Κροῖσον ταῦτα ἀπηγέεσθαι· τῆς δὲ πυρῆς ἤδη ἁμμένης, καίεσθαι τὰ περιέσχατα. καὶ τὸν Κῦρον ἀκούσαντα τῶν ἑρμηνέων τὰ εἶπε Κροῖσος, μεταγνόντα τε, καὶ ἐννώσαντα ὅτι καὶ αὐτὸς ἄνθρωπος ἐὼν, ἄλλον ἄνθρωπον, γενόμενον ἑωυ-

extremum vero, quum urgeretur, dixisse: *Is est, qui ut omnibus regibus in colloquium veniret, ego ingenti pecuniarum copiae praetulissem.* Cuius responsi vim quum parum illi intelligerent, denuo quaerebant quid esset quod diceret. Instantibus et operose urgentibus dixit demum quod res erat, *quo pacto olim Solon ad se venisset Atheniensis, qui postquam omnes suas opes esset contemplatus, pro nihilo eas duxisset, talia scilicet loquutus, ut sibi omnia evenerint prout ille dixisset; nec vero ea illum in se magis dixisse, quam in universum genus hominum, et in eos maxime qui sibi ipsis viderentur esse beati.* Haec dum *Croesus* referebat, iam incenso rogo arsisse aiunt extrema circumcirca: *Cyrum* vero, ubi ex interpretibus cognovit quae Croesus dixisset, poenitentia ductum, cogitantemque quid esset quod,

τοῦ εὐδαιμονίῃ οὐκ ἐλάσσω, ζώοντα πυρὶ διδοίη· πρός τε τούτοισι, δείσαντα τὴν τίσιν, καὶ ἐπιλεξάμενον ὡς οὐδὲν εἴη τῶν ἐν ἀνθρώποισι ἀσφαλέως ἔχον, κελεύει σβεννύναι τὴν ταχίστην τὸ καιόμενον πῦρ, καὶ καταβιβάζειν Κροῖσόν τε καὶ τοὺς μετὰ Κροίσου· καὶ τούς, πειρωμένους, οὐ δύνασθαι ἔτι τοῦ πυρὸς ἐπικρατῆσαι.
Ἐνθαῦτα λέγεται ὑπὸ Λυδῶν, Κροῖσον μαθόντα τὴν 87
Κύρου μετάγνωσιν, ὡς ὥρα πάντα μὲν ἄνδρα σβεννύντα τὸ πῦρ, δυναμένους δὲ οὐκέτι καταλαβεῖν, ἐπιβώσασθαι, τὸν Ἀπόλλωνα ἐπικαλεόμενον, εἴ τί οἱ κεχαρισμένον ἐξ αὐτοῦ ἐδωρήθη, παραστῆναι, καὶ ῥύσασθαί μιν ἐκ τοῦ παρεόντος κακοῦ. τὸν μὲν, δακρύοντα ἐπικαλέεσθαι τὸν θεόν· ἐκ δὲ αἰθρίης τε καὶ νηνεμίης συνδραμέειν ἐξαπίνης νέφεα, καὶ χειμῶνά τε καταῤῥαγῆναι, καὶ

quum ipse homo esset, alium hominem, qui sese non inferior fuisset felicitate, vivum igni traderet, adhaec veritum deorum vindictam, reputantemque quam nihil esset in rebus humanis stabile, ocyus restingui iussisse accensum ignem, Croesumque et qui cum eo erant deduci; verum eos, quibus id mandatum est, vim flammae non amplius potuisse superare. (87.) Ibi tum Croesum, aiunt Lydi, cognitâ Cyri mutatione sententiae, quum cerneret omnes homines restinguendo igni dare operam, nec coërcere illum posse, exclamantem invocasse Apollinem, *si quod a se donum ei gratum fuisset oblatum, nunc sibi adesset, et ex praesenti malo se liberaret.* Ita inter lacrymas deum invocante Croeso, repente nubes, quum serenum et tranquillum adhuc fuisset coelum, esse contractas; coortâque tempestate, et vehementissimo

ὗσαι ὕδατι λαβροτάτῳ, κατασβεσθῆναί τε τὴν πυρήν. οὕτω δὴ μαθόντα τὸν Κῦρον, ὡς εἴη ὁ Κροῖσος καὶ θεοφιλὴς καὶ ἀνὴρ ἀγαθὸς, καταβιβάσαντα αὐτὸν ἀπὸ τῆς πυρῆς, εἴρεσθαι τάδε· ,,Κροῖσε, τίς σε ἀνθρώπων ,,ἀνέγνωσε, ἐπὶ γῆν τὴν ἐμὴν στρατευσάμενον, πολέμιον ,,ἀντὶ φίλου ἐμοὶ καταστῆναι;" Ὁ δὲ εἶπε· ,,Ὦ βα- ,,σιλεῦ, ἐγὼ ταῦτα ἔπρηξα τῇ σῇ μὲν εὐδαιμονίῃ, τῇ ,,ἐμεωυτοῦ δὲ κακοδαιμονίῃ, αἴτιος δὲ τούτων ἐγένετο ὁ ,,Ἑλλήνων θεὸς, ἐπαείρας ἐμὲ στρατεύεσθαι. οὐδεὶς ,,γὰρ οὕτω ἀνόητός ἐστι, ὅς τις πόλεμον πρὸ εἰρήνης αἱρέε- ,,ται. ἐν μὲν γὰρ τῇ, οἱ παῖδες τοὺς πατέρας θάπτουσι· ,,ἐν δὲ τῷ, οἱ πατέρες τοὺς παῖδας. ἀλλὰ ταῦτα δαίμοσί ,,κου φίλον ἦν οὕτω γενέσθαι."

88 Ὁ μὲν ταῦτα ἔλεγε. Κῦρος δὲ αὐτὸν λύσας κάτισέ τε ἐγγὺς ἑωυτοῦ, καὶ κάρτα ἐν πολλῇ προμηθίῃ εἶχε,

effuso imbre, ignem esse exstinctum. Tum Cyrum, qui ita intellexisset et deo acceptum et bonum virum esse Croesum, a rogo ad se iussisse eum deduci, atque in hunc modo interrogasse. *Quis tibi hominum, Croese, persuasit, ut irruptione meam in ditionem factâ hostis mihi quam amicus esse malueris?* Cui ille respondit: *Haec ego, o Rex, feci tuo prospero, meo infausto fato. Caussa autem incepti fuit Graecorum deus, qui me ad bellum impulit suscipiendum. Nemo enim ita amens est, ut bellum praeferat paci, quum in hac filii sepeliant patres, in illo autem a patribus filii sepeliantur. Sed, haec ut ita fierent, diis puto placuerat.* (88.) Haec postquam *Croesus* locutus est, *Cyrus* vinculis solutum prope se iussit adsidere, et plurimâ eum observantiâ prosecu-

ἀπεθώυμαζέ τε ὁρέων καὶ αὐτὸς, καὶ οἱ περὶ ἐκεῖνον
ἐόντες πάντες. ὁ δὲ, συννοίῃ ἐχόμενος, ἥσυχος ἦν. μετὰ
δὲ, ἐπιστραφείς τε καὶ ἰδόμενος τοὺς Πέρσας τὸ τῶν
Λυδῶν ἄστυ κεραΐζοντας, εἶπε· „Ὦ βασιλεῦ, κότε-
„ρα λέγειν πρὸς σὲ τὰ νοέων τυγχάνω, ἢ σιγᾷν ἐν τῷ
παρεόντι χρόνῳ;“ Κῦρος δέ μιν θαρσέοντα ἐκέλευε
λέγειν ὅ τι βούλοιτο. ὁ δὲ αὐτὸν εἰρώτα, λέγων· „Οὗ-
„τος ὁ πολλὸς ὅμιλος τί ταῦτα σπουδῇ πολλῇ ἐργά-
„ζεται;“ Ὁ δὲ εἶπε· „Πόλιν τε τὴν σὴν διαρπάζει,
„καὶ χρήματα τὰ σὰ διαφορέει.“ Κροῖσος δὲ ἀμεί-
βετο· „Οὔτε πόλιν τὴν ἐμὴν, οὔτε χρήματα τὰ ἐμὰ
„διαρπάζει· οὐδὲν γάρ ἐμοὶ ἔτι τούτων μέτα. ἀλλὰ
„φέρουσί τε καὶ ἄγουσι τὰ σά.“ Κύρῳ δὲ ἐπιμελὲς 89
ἐγένετο τὰ Κροῖσος εἶπε· μεταστησάμενος δὲ τοὺς ἄλ-
λους, εἴρετο Κροῖσον ὅ τι οἱ ἐνορῴη ἐν τοῖσι ποιευμένοισι.

tus est, intuensque mirabatur eum, cum ipse, tam omnes qui cum eo erant. At ille, cogitabundus, silentium tenuit. Deinde vero conversus ubi Persas vidit Lydorum urbem vastantes, *Utrum eloqui tibi,* inquit, ô *Rex, quod sentio, an tacere hoc in tempore debeo?* Quem ubi Cyrus fidenter quae vellet dicere iussit, interrogans ille eum, ait: *Ingens haec hominum turba quid tandem tanto studio facere properat?* Tum rex, *Urbem*, inquit, *tuam diripit, et opes tuas dissipat.* At Croesus respondit: *Neque meam urbem, nec meas opes diripit; nihil enim horum amplius ad me pertinet: sed tua agunt feruntque.* (89.) Advertit hoc dictum animum Cyri: itaque remotis arbitris interrogavit Croesum, *quid esset, quod sibi faciendum in his, quae fierent, censeret?*

ὁ δὲ εἶπε· „Ἐπεί τε με θεοὶ δῶκαν δοῦλόν σοι, δικαιῶ, εἴ τι ἐνορέω πλέον, σημαίνειν σοι. Πέρσαι, φύσιν ἐόντες ὑβρισταὶ, εἰσὶ ἀχρήματοι. ἢν ὦν σὺ τούτους περιίδῃς διαρπάσαντας καὶ κατασχόντας χρήματα μεγάλα, τάδε τοι ἐξ αὐτέων ἐπίδοξα γενέσθαι· ὃς ἂν αὐτέων πλεῖστα κατάσχῃ, τοῦτον προσδέκεσθαί τοι ἐπαναστησόμενον. νῦν ὦν ποίησον ὧδε, εἴ τοι ἀρέσκει τὰ ἐγὼ λέγω. κάτισον τῶν δορυφόρων ἐπὶ πάσῃσι τῇσι πύλῃσι φυλάκους, οἳ λεγόντων πρὸς τοὺς ἐκφέροντας τὰ χρήματα ἀπαιρεόμενοι, ὡς σφεα ἀναγκαίως ἔχει δεκατευθῆναι τῷ Διΐ. καὶ σύ τε σφι οὐκ ἀπεχθήσεαι βίῃ ἀπαιρεόμενος τὰ χρήματα· καὶ ἐκεῖνοι, συγγνόντες ποιέειν σε δίκαια, ἑκόντες ποιή-
90 σουσι.“ Ταῦτα ἀκούων ὁ Κῦρος, ὑπερήδετο, ὥς οἱ

Tum ille: *Quoniam dii*, inquit, *me tibi servum tradiderunt, aequum censeo, ut, si quid commodum video, id tibi indicem. Persae naturâ protervi sunt, iidemque inopes. Quod si igitur hos passus fueris raptam ingentem pecuniae vim sibi retinere, hoc tibi ab his credibile est eventurum: ut quisque istorum plurimis opibus fuerit potitus, ita maxime exspectare debebis hunc adversus te insurrecturum. Nunc igitur ita fac, si tibi placuerit quod ego dico. Adpone ad omnes portas custodes ex satellitibus, qui exportantibus res auferant, dicentes, necesse esse ut earum decimae Iovi offerantur. Sic nec tu in odium illorum incurres, per vim eis res auferendo; et illi, iusta te facere intelligentes, facient non inviti.* (90.) Haec audiens Cyrus supra modum gavisus est, ita illi bene monita videbantur.

ἐδόκεε εὖ ὑποτίθεσθαι. αἰνέσας δὲ πολλὰ, καὶ ἐντειλάμενος τοῖσι δορυφόροισι τὰ Κροῖσος ὑπεθήκατο ἐπιτελέειν, εἶπε πρὸς Κροῖσον τάδε· „Κροῖσε, ἀναρτημένου „σεῦ ἀνδρὸς βασιλέος χρηστὰ ἔργα καὶ ἔπεα ποιέειν, „αἰτέο δόσιν τὴν τινα βούλεαί τοι γενέσθαι παραυτίκα.“ Ὁ δὲ εἶπε· „Ὦ δέσποτα, ἐάσας με χαριεῖ μάλιστα „τὸν θεὸν τῶν Ἑλλήνων, τὸν ἐτίμησα ἐγὼ θεῶν μά„λιστα, ἐπείρεσθαι, πέμψαντα τάσδε τὰς πέδας, εἰ „ἐξαπατᾶν τοὺς εὖ ποιεῦντας νόμος ἐστί οἱ.“ Κῦρος δὲ εἴρετο ὅ τι οἱ τοῦτο ἐπηγορεύων παραιτέοιτο. Κροῖσος δέ οἱ ἐπανηλόγησε πᾶσαν τὴν ἑωυτοῦ διάνοιαν, καὶ τῶν χρηστηρίων τὰς ὑποκρίσιας, καὶ μάλιστα τὰ ἀναθήματα· καὶ ὡς ἐπαρθεὶς τῷ μαντηΐῳ, ἐστρατεύσατο ἐπὶ Πέρσας. λέγων δὲ ταῦτα, κατέβαινε αὖτις παραιτεόμενος, ἐπεῖ-

XC. 12. ἐπανηλόγησε. *Corrigunt viri docti* ἐπαλιλλόγησε, repetiit.

Igitur valde laudato Croeso, iussisque satellitibus exsequi quae ille monuerat, his verbis eum est adlocutus: *Croese, quoniam hoc tibi institutum est, ut viri regis bene facta dictaque exsequaris, pete quidquid muneris a me volueris in praesentia tibi dari.* Et ille: *Domine,* inquit, *maxime gratum mihi feceris, si siveris me deum Graecorum, quem maxime omnium veneratus eram, missis hisce compedibus interrogare, Numquid illi fas sit, bene de ipso meritos decipere?* Quaerenti dein *Cyro*, quid rei esset, de qua illum accusans hanc a se gratiam peteret; altius repetens *Croesus,* consilia sua omnia exposuit, et oraculorum responsa, maximeque donaria deo a se dicata, et quo pacto concitatus oraculi responso bellum adversus Persas suscepisset. Quibus comme-

ναί οἱ τῷ θεῷ τούτων ὀνειδίσαι. Κῦρος δὲ γελάσας εἶπε· „Καὶ τούτου τεύξεαι παρ᾽ ἐμεῦ, Κροῖσε, καὶ ἄλλου „παντὸς τοῦ ἂν ἑκάστοτε δέῃ.“ Ὡς δὲ ταῦτα ἤκουσε ὁ Κροῖσος, πέμπων τῶν Λυδῶν ἐς Δελφοὺς, ἐνετέλλετο, τιθέντας τὰς πέδας ἐπὶ τοῦ νηοῦ τὸν οὐδὸν, εἰρωτᾷν εἰ οὔ τι ἐπαισχύνεται τοῖσι μαντηΐοισι ἐπάρας Κροῖσον στρατεύεσθαι ἐπὶ Πέρσας, ὡς καταπαύσοντα τὴν Κύρου δύναμιν, ἀπ᾽ ἧς οἱ ἀκροθίνια τοιαῦτα γενέσθαι· δεικνύντας τὰς πέδας. ταῦτά τε ἐπειρωτᾷν, καὶ εἰ ἀχα-
91 ρίστοισι νόμος εἶναι τοῖσι Ἑλληνικοῖσι θεοῖσι. Ἀπικομένοισι δὲ τοῖσι Λυδοῖσι, καὶ λέγουσι τὰ ἐντεταλμένα, τὴν Πυθίην λέγεται εἰπεῖν τάδε· „Τὴν πεπρωμένην „μοίρην ἀδύνατά ἐστι ἀποφυγέειν καὶ θεῷ. Κροῖσος „δὲ πέμπτου γονέος ἁμαρτάδα ἐξέπλησε, ὃς ἐὼν δορυ-

moratis, rursus ad preces se convertit, rogans ut sibi liceret ista exprobrare deo. Cui adridens Cyrus, *Et hoc*, inquit, *a me impetrabis*, *et quidquid aliud idemtidem a me rogaveris.* His auditis Croesus Lydorum nonnullos Delphos misit, iussos positis ad templi limen compedibus sciscitari, *Annon puderet deum, quod oraculi responsis excitasset Croesum ad bellum Persis inferendum, iniecta spe eversurum eum esse Cyri potentiam, unde tales ipsi primitiae evenissent?* nempe compedes ei ostenderent. Hoc igitur sciscitari iussi sunt, et, *num fas sit diis Graecorum, esse ingratis.* (91.) Lydis illuc profectis, ac mandata exsecutis, Pythia fertur ita respondisse: *Sortem fato destinatam effugere etiam Deus non potest. Croesus autem quinti genitoris peccatum luit; qui quum satelles fuisset Heracli-*

,, φόρος Ἡρακλειδέων, δόλῳ γυναικηΐῳ ἐπισπόμενος,
,, ἐφόνευσε τὸν δεσπότεα, καὶ ἔσχε τὴν ἐκείνου τιμὴν οὐδέν
,, οἱ προσήκουσαν. προθυμεομένου δὲ Λοξίεω, ὅκως ἂν κα-
,, τὰ τοὺς παῖδας τοὺς Κροίσου γένοιτο τὸ Σαρδίων πάθος,
,, καὶ μὴ κατ' αὐτὸν Κροῖσον, οὐκ οἷόν τε ἐγένετο πα-
,, ραγαγεῖν μοίρας. ὅσον δὲ ἐνέδωκαν αὗται, ἠνύσατο,
,, καὶ ἐχαρίσατό οἱ. τρία γὰρ ἔτεα ἐπανεβάλετο τὴν
,, Σαρδίων ἅλωσιν· καὶ τοῦτο ἐπιστάσθω Κροῖσος, ὡς
,, ὕστερον τοῖσι ἔτεσι τούτοισι ἁλοὺς τῆς πεπρωμένης.
,, δεύτερα δὲ τούτων, καιομένῳ αὐτῷ ἐπήρκεσε. Κατὰ
,, δὲ τὸ μαντήϊον τὸ γενόμενον, οὐκ ὀρθῶς Κροῖσος μέμ-
,, φεται. προηγόρευε γάρ οἱ Λοξίης, ἢν στρατεύηται
,, ἐπὶ Πέρσας, μεγάλην ἀρχὴν αὐτὸν καταλύσειν. τὸν
,, δὲ πρὸς ταῦτα χρῆν, εὖ μέλλοντα βουλεύεσθαι, ἐπεί-

darum, mulieris dolo obsecutus, interemit dominum, illiusque dignitate potitus est, nihil ad ipsum pertinente. Quamvis autem studuerit Apollo, ut ista Sardium calamitas incideret filiorum Croesi aetate, non vivente ipso Croeso, mutare tamen fata non potuit: sed, quantum illa permiserunt, tantum effecit, eique gratificatus est. Nam tribus annis distulit Sardium expugnationem: et hoc sciat Croesus, tribus post annis, quam fata destinarant, captum se esse. Secundo loco quum in eo esset ut igne cremaretur, opem ei tulit. Iam quod ad oraculum spectat, immerito Croesus deum accusat. Praedixerat enim ei Apollo, si bellum Persis inferret, fore ut ingens everteret imperium. Croesus autem ad haec, si recte sibi consulere voluisset, debuerat denuo mittere sciscitatum, suumne, an Cyri im-

„ρεσθαι πέμψαντα, κότερα τὴν ἑωυτοῦ ἢ τὴν Κύρου
„λέγοι ἀρχήν. οὐ συλλαβὼν δὲ τὸ ῥηθὲν, οὐδ' ἐπαν-
„ειρόμενος, ἑωυτὸν αἴτιον ἀποφαινέτω. ᾧ καὶ τὸ τε-
„λευταῖον χρηστηριαζομένῳ εἶπε τὰ εἶπε Λοξίης περὶ
„ἡμιόνου· οὐδὲ τοῦτο συνέλαβε. ἦν γὰρ δὴ ὁ Κῦρος
„οὗτος ἡμίονος· ἐκ γὰρ δυοῖν οὐκ ὁμοεθνέων ἐγεγόνεε,
„μητρὸς ἀμείνονος, πατρὸς δὲ ὑποδεεστέρου. ἡ μὲν γὰρ
„ἦν Μηδὶς, καὶ Ἀστυάγεος θυγάτηρ τοῦ Μήδων βα-
„σιλέος· ὁ δὲ, Πέρσης τε ἦν, καὶ ἀρχόμενος ὑπ' ἐκείνοισι·
„καὶ ἔνερθε ἐὼν τοῖσι ἅπασι, δεσποίνῃ τῇ ἑωυτοῦ συνοί-
„κεε." Ταῦτα μὲν ἡ Πυθίη ὑπεκρίνατο τοῖσι Λυδοῖσι· οἱ δὲ ἀνήνεικαν ἐς Σάρδις, καὶ ἀπήγγειλαν τῷ Κροίσῳ. ὁ δὲ ἀκούσας, συνέγνω ἑωυτοῦ εἶναι τὴν ἁμαρτάδα, καὶ οὐ τοῦ θεοῦ. Κατὰ μὲν δὴ τὴν Κροίσου τε ἀρχὴν, καὶ Ἰωνίης τὴν πρώτην καταστροφὴν, ἔσχε οὕτω.

perium dixerit deus? Igitur quum non intellexerit responsum, nec denuo quaesierit, sibi ipsi tribuat culpam. Eidem vero etiam tertium consulenti respondit Apollo ea quae de mulo respondit: at ille ne hoc quidem intellexit. Nam mulus hic, Cyrus erat: quippe ex duabus diversis gentibus ortus, matre melioris conditionis, patre vero inferioris. Illa enim Meda erat, et quidem Astyagis filia, regis Medorum: hic vero Persa fuit, illorum subiectus imperio; et, cum inferior esset rebus omnibus, dominam suam in matrimonium duxit. Haec Lydis Pythia respondit; quae illi Sardes retulerunt, Croesoque nunciarunt. Quibus auditis, ille suam ipsius agnovit esse culpam, non dei. Quod igitur ad Croesi imperium spectat, et ad primam Ioniae sub alienum imperium redactionem, eo modo quo exposuimus res gestae sunt.

Κροίσῳ δὲ ἔστι καὶ ἄλλα ἀναθήματα ἐν τῇ Ἑλ- 92
λάδι πολλὰ, καὶ οὐ τὰ εἰρημένα μοῦνα. ἐν μὲν γὰρ Θήβῃσι τῇσι Βοιωτῶν τρίπους χρύσεος, τὸν ἀνέθηκε τῷ Ἀπόλλωνι τῷ Ἰσμηνίῳ· ἐν δὲ Ἐφέσῳ, αἵ τε βόες αἱ χρύσεαι, καὶ τῶν κιόνων αἱ πολλαί· ἐν δὲ Προνηΐης τῆς ἐν Δελφοῖσι, ἀσπὶς χρυσέη μεγάλη. ταῦτα μὲν καὶ ἔτι ἐς ἐμὲ ἦν περιεόντα· τὰ δ' ἐξαπόλωλε τῶν ἀναθημάτων. τὰ δ' ἐν Βραγχίδῃσι τῇσι Μιλησίων ἀναθήματα Κροίσῳ, ὡς ἐγὼ πυνθάνομαι, ἴσα τε σταθμὸν καὶ ὅμοια τοῖσι ἐν Δελφοῖσι. τὰ μέν νυν ἔς τε Δελφοὺς καὶ ἐς τοῦ Ἀμφιάρεω ἀνέθηκε, οἰκήϊά τε ἐόντα, καὶ τῶν πατρῴων χρημάτων ἀπαρχήν· τὰ δὲ ἄλλα ἀναθήματα ἐξ ἀνδρὸς ἐγένετο οὐσίης ἐχθροῦ, ὅς οἱ, πρὶν ἢ βασιλεῦσαι, ἀντιστασιώτης κατεστήκεε, συσπεύδων Πανταλέοντι γενέσθαι τὴν Λυδῶν ἀρχήν. ὁ δὲ Πανταλέων

(92.) *Donaria* autem *Croesi* non ea solum, quae commemoravimus, sed et alia multa exstant in Graecia. Etenim Thebis Boeotiis tripus est aureus, quem Apollini dicavit Ismenio: Ephesi vero, boves aureae, et columnarum pleraeque: tum in Pronaea aede Delphis, clypeus aureus ingens. Et haec quidem ad meam usque aetatem superfuerunt; alia vero interciderunt donaria: in his ea, quae apud Branchidas Milesiorum consecraverat, aequalia pondere, ut audio, et similia eis quae sunt Delphis. Et quae quidem Delphis et Amphiarai oraculo donavit, propria ipsius fuerant, et paternarum opum primitiae: reliqua vero e facultatibus viri fuerunt inimici, qui Croeso, priusquam regnaret, fuerat in republica adversarius, Pantaleonti conciliare studens Lydorum reg-

ἦν Ἀλυάττεω μὲν παῖς, Κροίσου δὲ ἀδελφεὸς οὐκ ὁμομήτριος. Κροῖσος μὲν γὰρ ἐκ Καείρης ἦν γυναικὸς Ἀλυάττῃ· Πανταλέων δὲ, ἐξ Ἰάδος. ἐπεί τε δὲ, δόντος τοῦ πατρὸς, ἐκράτησε τῆς ἀρχῆς ὁ Κροῖσος, τὸν ἄνθρωπον τὸν ἀντιπρήσσοντα ἐπὶ κνάφου ἕλκων διέφθειρε· τὴν δὲ οὐσίην αὐτοῦ ἔτι πρότερον κατιρώσας, τότε τρόπῳ τῷ εἰρημένῳ ἀνέθηκε ἐς τὰ εἴρηται. καὶ περὶ μὲν ἀναθημάτων τοσαῦτα εἰρήσθω.

93 Θώυματα δὲ γῆ Λυδίη ἐς συγγραφὴν οὐ μάλα ἔχει, οἷά τε καὶ ἄλλη χώρη, πάρεξ τοῦ ἐκ τοῦ Τμώλου καταφερομένου ψήγματος. Ἓν δὲ ἔργον πολλὸν μέγιστον παρέχεται, χωρὶς τῶν τε Αἰγυπτίων ἔργων καὶ τῶν Βαβυλωνίων. ἔστι αὐτόθι Ἀλυάττεω τοῦ Κροίσου πατρὸς σῆμα, τοῦ ἡ κρηπὶς μέν ἐστι λίθων μεγάλων,

num. Erat autem *Pantaleon* Alyattis quidem filius, Croesi frater, at non ex eâdem matre: nam Croesus ex Caricâ uxore natus erat Alyatti, Pantaleon vero ex Ionicâ. Postquam autem tradito a patre imperio potitus erat Croesus, hominem illum, qui sibi erat adversatus, tribulis cruciatum necavit; et bona eius, iam ante a se diis dicata, tunc eo quo diximus modo locis istis consecravit. Et haec quidem de donariis hactenus dicta sunto.

(93.) Res admirandas, quae scripto consignentur, terra Lydia nullas admodum habet, prout aliae regiones; praeter *auri ramenta*, quae e *Tmolo* deferuntur. Unum vero opus hominum exhibet multo maximum, post Aegyptiorum utique et Babyloniorum opera. Est ibi *Alyattis sepulcrum*, patris Croesi; cuius basis ex grandibus lapidibus confecta, reliquum

τὸ δὲ ἄλλο σῆμα, χῶμα γῆς. ἐξειργάσαντο δέ μιν οἱ ἀγοραῖοι ἄνθρωποι, καὶ οἱ χειρώνακτες, καὶ αἱ ἐνεργαζόμεναι παιδίσκαι. οὖροι δὲ, πέντε ἐόντες, ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ ἦσαν ἐπὶ τοῦ σήματος ἄνω· καί σφι γράμματα ἐνεκεκόλαπτο, τὰ ἕκαστοι ἐξεργάσαντο. καὶ ἐφαίνετο μετρεόμενον τὸ τῶν παιδισκέων ἔργον ἐὸν μέγιστον. Τοῦ γὰρ δὴ Λυδῶν δήμου αἱ θυγατέρες πορνεύονται πᾶσαι, συλλέγουσαι σφίσι φερνὰς, ἐς ὃ ἂν συνοικήσουσι τοῦτο ποιέουσαι. ἐκδιδόασι δὲ αὐταὶ ἑωυτάς. ἡ μὲν δὴ περίοδος τοῦ σήματος, εἰσὶ στάδιοι ἓξ, καὶ δύο πλέθρα· τὸ δὲ εὖρός ἐστι πλέθρα τριακαίδεκα. λίμνη δὲ ἔχεται τοῦ σήματος μεγάλη, τὴν λέγουσι Λυδοὶ ἀείναον εἶναι· καλέεται δὲ αὕτη Γυγαίη. τοῦτο μὲν δὴ τοιοῦτό ἐστι.

monumentum terrae tumulus est, manibus hominum aggestus. Confecerunt illud homines forenses, opifices, et puellae corpore quaestum facientes. Fuerunt autem ad meam usque aetatem in summo tumulo quinque termini, in quibus incisa scriptura indicabat quid a singulis confectum fuisset: adparebatque ex mensurâ, puellarum partem operis fuisse maximam. Nam filiae populi Lydorum meretricantur omnes, dotem sibi colligentes hoc quaestu, quem faciunt donec nupturae sunt: se autem ipsae in matrimonium elocant. Circuitus monumenti sex stadiorum est et duorum plethrorum: latitudo, plethrorum tredecim. Monumento contiguus est lacus ingens, quem Lydi referunt esse perennem; vocatur autem Gygaeus. Atque haec quidem ita se habent.

94 Λυδοὶ δὲ νόμοισι μὲν παραπλησίοισι χρέωνται καὶ Ἕλληνες· χωρὶς ἢ ὅτι τὰ θήλεα τέκνα καταπορνεύουσι. πρῶτοι δὲ ἀνθρώπων, τῶν ἡμεῖς ἴδμεν, νόμισμα χρυσοῦ καὶ ἀργύρου κοψάμενοι ἐχρήσαντο· πρῶτοι δὲ καὶ κάπηλοι ἐγένοντο. Φασὶ δὲ αὐτοὶ Λυδοὶ, καὶ τὰς παιγνίας τὰς νῦν σφίσι τε καὶ Ἕλλησι κατεστεώσας, ἑωυτῶν ἐξεύρημα γενέσθαι. ἅμα δὲ ταύτας τε ἐξευρεθῆναι παρὰ σφίσι λέγουσι, καὶ Τυρσηνίην ἀποικίσαι· ὧδε περὶ αὐτῶν λέγοντες. ἐπὶ Ἄτυος τοῦ Μάνεω βασιλέος σιτοδηΐην ἰσχυρὴν ἀνὰ τὴν Λυδίην πᾶσαν γενέσθαι· καὶ τοὺς Λυδοὺς τέως μὲν διάγειν λιπαρέοντας· μετὰ δὲ, ὡς οὐ παύεσθαι, ἄκεα δίζησθαι· ἄλλον δὲ ἄλλο ἐπιμηχανᾶσθαι αὐτῶν. ἐξευρεθῆναι δὴ ὦν τότε καὶ τῶν κύβων, καὶ τῶν ἀστραγάλων, καὶ τῆς σφαίρης, καὶ τῶν ἀλ-

(94.) Legibus autem utuntur *Lydi* similibus atque Graeci, praeterquam quod filias suas vitae tradant meretriciae. Primi vero hominum, quos novimus, aureos et argenteos *procuderunt numos* eisque usi sunt: primique etiam fuerunt mercium institores. Narrant porro ipsi Lydi, *lusus* etiam hos, qui nunc et apud ipsos et apud Graecos in usu sunt, ipsorum fuisse inventum: per idem autem tempus, quo lusus isti apud se sint inventi, *Tyrrheniam* colonis a Lydis esse frequentatam. Eas res hunc in modum accidisse referunt. „Regnante Atye, Manis filio, gravem annonae caritatem per totam fuisse Lydiam: et Lydos quidem aliquamdiu patienter tolerasse malum; deinde vero, quum non cessaret, quaesisse remedium, et alium aliud excogitasse. Eo igitur tempore inventos esse et tesserarum et talorum ludum, et pilae caete-

λέων πασέων παιγνιέων τὰ εἴδεα, πλὴν πεσσῶν. τούτων γὰρ ὦν τὴν ἐξεύρεσιν οὐκ οἰκηϊοῦνται Λυδοί. ποιέειν δὲ ὧδε, πρὸς τὸν λιμὸν ἐξευρόντας· τὴν μὲν ἑτέρην τῶν ἡμερέων παίζειν πᾶσαν, ἵνα δὴ μὴ ζητέοιεν σιτία· τὴν δὲ ἑτέρην σιτέεσθαι, παυομένους τῶν παιγνιέων. τοιούτῳ τρόπῳ διάγειν ἐπ' ἔτεα δυῶν δέοντα εἴκοσι. ἐπεί τε δὲ οὐκ ἀνιέναι τὸ κακὸν, ἀλλ' ἐπὶ μᾶλλον ἔτι βιάζεσθαι, οὕτω δὴ τὸν βασιλέα αὐτῶν, δύο μοίρας διελόντα Λυδῶν πάντων, κληρῶσαι, τὴν μὲν ἐπὶ μονῇ, τὴν δὲ ἐπὶ ἐξόδῳ ἐκ τῆς χώρης. καὶ ἐπὶ μὲν τῇ μένειν αὐτοῦ λαγχανούσῃ τῶν μοιρέων ἑωυτὸν τὸν βασιλέα προστάσσειν· ἐπὶ δὲ τῇ ἀπαλλασσομένῃ, τὸν ἑωυτοῦ παῖδα, τῷ οὔνομα εἶναι Τυρσηνόν. λαχόντας δὲ αὐτῶν τοὺς ἑτέρους ἐξιέναι ἐκ τῆς χώρης, καταβῆναι ἐς Σμύρ-

rorumque lusuum omnium genera, exceptis calculis: horum enim inventionem sibi non vindicant Lydi. Inventis autem istis adversus famem hunc in modum usos se esse narrant. Duorum quorumque dierum alterum ludendo traduxisse totum, ne scilicet cibum requirerent: altero vero, intermissis lusibus, cibum cepisse. Hoc modo per duodeviginti annos traduxisse vitam. Quum vero non remitteret malum, sed magis atque magis ingravesceret; tum quidem regem Lydos, bifariam divisos, in sortem misisse; quorum altera pars maneret, altera e patriâ terrâ exiret: et se ipsum quidem ei parti adtribuisse regem, cui sors eventura esset manendi, filium autem suum, cui nomen *Tyrrheno*, ei parti quae domo esset egressura. Sortitione facta, hos quibus sors obvenerat patrio solo excedendi, Smyrnam descendisse, et constructis navibus, in-

νην, καὶ μηχανήσασθαι πλοῖα, ἐς τὰ ἐσθεμένους τὰ πάντα ὅσα σφι ἦν χρηστὰ ἐπίπλοα, ἀποπλέειν κατὰ βίου τε καὶ γῆς ζήτησιν· ἐς ὃ, ἔθνεα πολλὰ παραμειψαμένους, ἀπικέσθαι ἐς Ὀμβρικούς· ἔνθα σφέας ἐνιδρύσασθαι πόλιας, καὶ οἰκέειν τὸ μέχρι τοῦδε. ἀντὶ δὲ Λυδῶν μετονομασθῆναι αὐτοὺς ἐπὶ τοῦ βασιλέος τοῦ παιδὸς, ὅς σφεας ἀνήγαγε· ἐπὶ τούτου τὴν ἐπωνυμίην ποιευμένους, ὀνομασθῆναι Τυρσηνούς. Λυδοὶ μὲν δὴ ὑπὸ Πέρσῃσι δεδούλωντο.

95 ἘΠΙΔΙΖΗΤΑΙ δὲ δὴ τὸ ἐνθεῦτεν ἡμῖν ὁ λόγος τόν τε ΚΥΡΟΝ, ὅστις ἐὼν τὴν Κροίσου ἀρχὴν κατεῖλε· καὶ τοὺς Πέρσας, ὅτεῳ τρόπῳ ἡγήσαντο τῆς Ἀσίης. Ὡς ὦν Περσέων μετεξέτεροι λέγουσι, οἱ μὴ βουλόμενοι σεμνοῦν τὰ περὶ Κῦρον, ἀλλὰ τὸν ἐόντα λέγειν λόγον, κατὰ ταῦτα γράψω· ἐπιστάμενος περὶ Κύρου καὶ τριφασίας

positisque supellectilibus quaecumque ad usum commoda habuissent, profectos esse, victum et novas sedes quaerentes; donec multos praetervecti populos, in *Umbriam* pervenissent: ibi oppida condidisse, atque ad hunc usque diem habitare. Mutato vero *Lydorum* nomine, adscitâ denominatione a regis filio, qui coloniam deduxerat, *Tyrrhenos* se ipsos vocasse." — Lydi igitur ita, ut diximus, a Persis in servitutem sunt redacti.

(95.) Hinc iam anquirit narratio nostra, Cyrus ille quisnam fuerit, qui Croesi evertit imperium, et Persae qua ratione imperio Asiae sint potiti. Igitur, quemadmodum quidam memorant Persarum, qui non extollere res Cyri, sed prout illae se habent referre student, ita ego scribam; quum possim triplices

ἄλλας λόγων ὁδοὺς φῆναι. Ἀσσυρίων ἀρχόντων τῆς ἄνω Ἀσίης ἐπ' ἔτεα εἴκοσι καὶ πεντακόσια, πρῶτοι ἀπ' αὐτῶν Μῆδοι ἤρξαντο ἀπίστασθαι· καί κως οὗτοι περὶ τῆς ἐλευθερίης μαχεσάμενοι τοῖσι Ἀσσυρίοισι, ἐγένοντο ἄνδρες ἀγαθοί· καὶ ἀπωσάμενοι τὴν δουλοσύνην, ἠλευθερώθησαν. μετὰ δὲ τούτους, καὶ τὰ ἄλλα ἔθνεα ἐποίεε τὠυτὸ τοῖσι Μήδοισι. Ἐόντων δὲ αὐτονό- 96
μων πάντων ἀνὰ τὴν ἤπειρον, ὧδε αὖτις ἐς τυραννίδας περιῆλθον. Ἀνὴρ ἐν τοῖσι Μήδοισι ἐγένετο σοφὸς, τῷ οὔνομα ἦν Δηϊόκης, παῖς δ' ἦν Φραόρτεω. οὗτος ὁ Δηϊόκης, ἐρασθεὶς τυραννίδος, ἐποίεε τοιάδε. Κατοικημένων τῶν Μήδων κατὰ κώμας, ἐν τῇ ἑωυτοῦ ἐὼν καὶ πρότερον δόκιμος, καὶ μᾶλλόν τι καὶ προθυμότερον δικαιοσύνην ἐπιθέμενος ἤσκεε· καὶ ταῦτα μέντοι, ἐούσης ἀνομίης πολλῆς ἀνὰ πᾶσαν τὴν Μηδικὴν, ἐποίεε, ἐπι-

etiam alias de Cyro narrandi vias indicare. Postquam *Assyrii* per annos quingentos et viginti superioris Asiae tenuissent imperium, primi deficere ab illis *Medi* coeperunt; qui pro libertate pugnantes cum Assyriis, strenue se gesserunt, excussoque servitutis iugo libertatem obtinuerunt. Post quos et reliquae gentes idem fecere quod Medi. (96) Caeterum quum iam omnes per continentem populi propriis viverent legibus, tali modo rursus tyrannidi subiecti sunt. Fuit inter Medos vir sapiens, cui nomen erat *Deioces*, filius Phraortae; qui quum ad tyrannidem adspiraret, ita se gessit. Quum per vicos habitarent Medi, Deioces iam ante apud suos probatus, tum magis etiam studiosiusque aequitatem datâ operâ exercebat; idque, quum multa iniquitas per universam Mediam obti-

στάμενος ὅτι τῷ δικαίῳ τὸ ἄδικον πολέμιον ἐστί. οἱ δ᾽
ἐκ τῆς αὐτῆς κώμης Μῆδοι, ὁρῶντες αὐτοῦ τοὺς τρό-
πους, δικαστήν μιν ἑωυτῶν αἱρέοντο. ὁ δὲ δὴ, οἷα μνεώ-
μενος ἀρχὴν, ἰθύς τε καὶ δίκαιος ἦν. ποιέων τε ταῦτα,
ἔπαινον εἶχε οὐκ ὀλίγον πρὸς τῶν πολιτέων, οὕτω ὥστε
πυνθανόμενοι οἱ ἐν τῇσι ἄλλῃσι κώμῃσι ὡς Δηϊόκης εἴη
ἀνὴρ μοῦνος κατὰ τὸ ὀρθὸν δικάζων, πρότερον περιπίπτον-
τες ἀδίκοισι γνώμῃσι, τότε ἐπεί τε ἤκουσαν, ἄσμενοι
ἐφοίτεον παρὰ τὸν Δηϊόκεα καὶ αὐτοὶ δικασόμενοι·
97 τέλος δὲ, οὐδενὶ ἄλλῳ ἐπετράποντο. Πλεῦνος δὲ αἰεὶ
γινομένου τοῦ ἐπιφοιτέοντος, οἷα πυνθανομένων τὰς δί-
κας ἀποβαίνειν κατὰ τὸ ἐὸν, γνοὺς ὁ Δηϊόκης ἐς ἑωυ-
τὸν πᾶν ἀνακείμενον, οὔτε κατίζειν ἔτι ἤθελε ἔνθα περ
πρότερον προκατίζων ἐδίκαζε, οὔτ᾽ ἔφη δικᾶν ἔτι. οὐ

neret, tamen faciebat, quamvis sciret iniustitiam inimicam esse iustitiae. Cuius mores ubi perspexerunt cives eumdem vicum incolentes, iudicem illum sibi constituerunt. Et ille, ut qui principatum ambiret, rectum se aequumque praebuit; eaque re laudem apud populares obtinuit haud exiguam; ita quidem ut reliquorum vicorum incolae, intelligentes Deiocem unum esse virum qui ex aequo ius diceret, quum antea iniquis sententiis saepe succubuissent, tunc, postquam hoc cognoverunt, libenter et ipsi Deiocem adirent qui lites suas dirimeret, et postremo nulli alii caussarum suarum iudicium permitterent. (97.) Crescente vero in dies numero adcurrentium, utpote qui intelligerent lites ex vero terminari, animadvertens *Deioces* omnia in se esse sita, iam non amplius pro tribunali sedere, ubi antea ius dicere consueverat,

γάρ οἱ λυσιτελέειν, τῶν ἑωυτοῦ ἐξημεληκότα, τοῖσι πέλας δι' ἡμέρης δικάζειν. ἐούσης ὦν ἁρπαγῆς καὶ ἀνομίης ἔτι πολλῷ μᾶλλον ἀνὰ τὰς κώμας ἢ πρότερον ἦν, συνελέχθησαν οἱ Μῆδοι ἐς τὠυτὸ, καὶ ἐδίδοσαν σφίσι λόγον, λέγοντες περὶ τῶν κατηκόντων. ὡς δ' ἐγὼ δοκέω, μάλιστα ἔλεγον οἱ τοῦ Δηϊόκεω φίλοι· „Οὐ „γὰρ δὴ, τρόπῳ τῷ παρεόντι χρεώμενοι, δυνατοί εἰμεν „οἰκέειν τὴν χώρην· Φέρε, στήσωμεν ἡμέων αὐτῶν βα„σιλέα· καὶ οὕτω ἥ τε χώρη εὐνομήσεται, καὶ αὐτοὶ „πρὸς ἔργα τρεψόμεθα, οὐδὲ ὑπ' ἀνομίης ἀνάστατοι „ἐσόμεθα.“ Ταῦτά κη λέγοντες, πείθουσι ἑωυτοὺς βασιλεύεσθαι. Αὐτίκα δὲ προβαλλομένων τόν τινα στή- 98
σονται βασιλέα, ὁ Δηϊόκης ἦν πολλὸς ὑπὸ παντὸς

voluit, negavitque se porro lites iudicaturum; *nec enim e re sua esse, neglectis suis rebus totum diem dirimendis aliorum litibus impendere.* Inde quum rapinae iniquitatesque per vicos multo etiam magis, quam ante, grassarentur; concilio convocato Medi colloqui inter se de praesente rerum statu deliberareque instituerunt. Ut autem ego existimo, amici maxime Deiocis verba fecerunt huiusmodi: *Profecto, hoc more utentes, non possumus amplius hanc terram incolere. Agite igitur, regem nobis constituamus: sic terra nostra bonis legibus administrabitur, et nos ad opera nostra redibimus, nec ob hominum iniquitatem solum vertere cogemur.* Talia fere dicentes persuaserunt Medis, ut a rege gubernari vellent. (98.) Tum continuo in deliberationem adducitur, *quemnam sibi regem constituant?* et frequenter ab unoquoque proponitur laudaturque

ἀνδρὸς καὶ προβαλλόμενος καὶ αἰνεόμενος· ἐς ὃ τοῦτον καταινέουσι βασιλέα σφίσι εἶναι. Ὁ δ' ἐκέλευε αὐτοὺς οἰκία τε ἑωυτῷ ἄξια τῆς βασιληίης οἰκοδομῆσαι, καὶ κρατῦναι αὐτὸν δορυφόροισι. ποιεῦσι δὴ ταῦτα οἱ Μῆδοι. οἰκοδομέουσί τε γὰρ αὐτῷ οἰκία μεγάλα τε καὶ ἰσχυρὰ, ἵνα αὐτὸς ἔφρασε τῆς χώρης· καὶ δορυφόρους αὐτῷ ἐπιτρέπουσι ἐκ πάντων Μήδων καταλέξασθαι. Ὁ δὲ, ὡς ἔσχε τὴν ἀρχὴν, τοὺς Μήδους ἠνάγκασε ἓν πόλισμα ποιήσασθαι, καὶ τοῦτο περιστέλλοντας, τῶν ἄλλων ἧσσον ἐπιμέλεσθαι. πειθομένων δὲ καὶ ταῦτα τῶν Μήδων, οἰκοδομέει τείχεα μεγάλα τε καὶ καρτερὰ, ταῦτα τὰ νῦν Ἀγβάτανα κέκληται, ἕτερον ἑτέρῳ κύκλῳ ἐνεστεῶτα. μεμηχάνηται δὲ οὕτω τοῦτο τὸ τεῖχος, ὥστε ὁ ἕτερος τοῦ ἑτέρου κύκλος τοῖσι προμαχεῶσι μούνοισι ἐστὶ ὑψηλότερος. τὸ μέν κου τι καὶ τὸ χωρίον συμμαχέει, κολωνὸς ἐὸν, ὥστε τοιοῦτο

Deioces, isque ad extremum communi consensu Rex creatur. Tum ille iussit eos aedes sibi aedificare dignas regno, et satellitibus ipsum munire: quod et fecerunt Medi, aedesque ei aedificarunt amplas munitasque in ea regionis parte quam ipse praedixerat, et satellites ex universis Medis sibi eligere permiserunt. Ille vero, postquam obtinuit imperium, coëgit Medos unam urbem condere; quo hanc tuentes, reliqua oppida minus curarent. Obsequentibus etiam hac in re Medis, arcem exstruxit amplam validamque, hanc quae nunc *Ecbatana* vocatur, ita ut alius moenium orbis alio esset circumdatus: et sic instituta erat haec arx, ut alius moenium orbis alio nonnisi propugnaculis esset excelsior. Quod ut fieret, adiuvabat partim

εἶναι· τὸ δὲ καὶ μᾶλλόν τι ἐπετηδεύθη, κύκλων ἐόντων τῶν συναπάντων ἑπτὰ, ἐν δὲ τῷ τελευταίῳ τὰ βασιλήϊα ἔνεστι καὶ οἱ θησαυροί. τὸ δὲ αὐτῶν μέγιστόν ἐστι τεῖχος κατὰ τὸν Ἀθηνέων κύκλον μάλιστά κῃ τὸ μέγαθος. τοῦ μὲν δὴ πρώτου κύκλου οἱ προμαχεῶνές εἰσι λευκοί· τοῦ δὲ δευτέρου, μέλανες· τρίτου δὲ κύκλου, φοινίκεοι· τετάρτου δὲ, κυάνεοι· πέμπτου δὲ, σανδαράκινοι. οὕτω πάντων τῶν κύκλων οἱ προμαχεῶνες ἠνθισμένοι εἰσὶ φαρμάκοισι. δύο δὲ οἱ τελευταῖοι, εἰσὶ ὁ μὲν καταργυρωμένους, ὁ δὲ κατακεχρυσωμένους ἔχων τοὺς προμαχεῶνας.

Ταῦτα μὲν δὴ ὁ Δηϊόκης ἑωυτῷ τε ἐτείχεε, καὶ περὶ 99
τὰ ἑωυτοῦ οἰκία· τὸν δὲ ἄλλον δῆμον πέριξ ἐκέλευε τὸ τεῖχος οἰκέειν. οἰκοδομηθέντων δὲ πάντων, κόσμον τόνδε Δηϊόκης πρῶτός ἐστι ὁ καταστησάμενος· μήτε ἐσιέναι

quidem ipsius loci commoditas, quum esset collis: sed magis etiam datâ operâ institutum erat opus, quum orbes universi sint septem, quorum in postremo regia est et thesauri. Qui autem murus maximum conficit orbem, is Athenarum fere ambitum amplitudine aequat. Iam primi orbis propugnacula, alba sunt; secundi nigra; tertii orbis purpurea; quarti caerulea; quinti sandaracina: ita cunctorum orbium propugnacula pigmentis sunt obducta; duorum vero postremorum orbium alter argentata propugnacula habet, alter inaurata.

(99.) Haec igitur munimenta *Deioces* sibi exstruxit et circa aedes suas: tum vero reliquum populum iussit circumcirca arcem habitare. Constructis autem istis omnibus, ordinem primus Deioces instituit hunc, ut nemini ad regem liceret ingredi, sed per internuncios

παρὰ βασιλέα μηδένα, δι' ἀγγέλων δὲ πάντα χρέεσθαι, ὁρᾶσθαί τε βασιλέα ὑπὸ μηδενός· πρός τε τούτοισι ἔτι, γελᾶν τε καὶ πτύειν ἀντίον καὶ ἅπασι εἶναι τοῦτό γε αἰσχρόν. Ταῦτα δὲ περὶ ἑωυτὸν ἐσέμνυνε τῶνδε εἵνεκεν, ὅκως ἂν μὴ ὁρῶντες οἱ ὁμήλικες, ἐόντες σύντροφοί τε ἐκείνῳ, καὶ οἰκίης οὐ φλαυροτέρης, οὐδὲ ἐς ἀνδραγαθίην λειπόμενοι, λυπεοίατο καὶ ἐπιβουλεύοιεν,
100 ἀλλ' ἑτεροῖός σφι δοκέοι εἶναι μὴ ὁρῶσι. Ἐπεί τε δὲ ταῦτα διεκόσμησε, καὶ ἐκράτυνε ἑωυτὸν τῇ τυραννίδι, ἦν τὸ δίκαιον φυλάσσων χαλεπός. καὶ τάς τε δίκας γράφοντες, εἴσω παρ' ἐκεῖνον ἐσεπέμπεσκον· καὶ ἐκεῖνος διακρίνων τὰς ἐσφερομένας, ἐκπέμπεσκε. ταῦτα μὲν κατὰ τὰς δίκας ἐποίεε· τὰ δὲ δὴ ἄλλα ἐκεκοσμέατό οἱ. εἴ τινα πυνθάνοιτο ὑβρίζοντα, τοῦτον ὅκως μετα-

omnia transigerentur, nec conspiceretur rex a quoquam: ad haec, ut ridere aut exspuere coram illo, utique omnibus factu turpe haberetur. Adfectabat autem gravitatem istam hoc consilio, ne cernentes eum aequales et una cum eo educati, domoque orti non viliori, nec virtute inferiores, dolerent eique insidiarentur; sed ut diversae naturae homo illis videretur, ipsum non intuentibus. (100.) His ita ordinatis, quum firmasset sibi imperium, in exercenda iustitia valde severum se praebuit. Litigantes caussas suas scripto consignatas ad eum per internuncios intro mittebant; quas ille iudicatas remittebat. Hunc morem in iudicandis caussis sequebatur: et reliqua etiam omnia recte ab eo ordinata erant. Si quem intellexisset protervius agentem, hunc ad se arcessitum inflictâ

πέμψαιτο, κατ' ἀξίην ἑκάστου ἀδικήματος ἐδικαίευ· καί οἱ κατάσκοποί τε καὶ κατήκοοι ἦσαν ἀνὰ πᾶσαν τὴν χώρην τῆς ἦρχε.

Δηϊόκης μέν νυν τὸ Μηδικὸν ἔθνος συνέστρεψε μοῦνον, 101
καὶ τούτου ἦρξε. ἔστι δὲ Μήδων τοσάδε γένεα, Βου-
σαὶ, Παρητακηνοὶ, Στρούχατες, Ἀριζαντοὶ, Βούδιοι,
Μάγοι. γένεα μὲν δὴ Μήδων ἐστὶ τοσάδε. Δηϊόκεω δὲ 102
παῖς γίνεται Φραόρτης, ὃς, τελευτήσαντος Δηϊόκεω, βασιλεύσαντος τρία καὶ πεντήκοντα ἔτεα, παρεδέξατο τὴν ἀρχήν. παραδεξάμενος δὲ, οὐκ ἀπεχρᾶτο μούνων ἄρχειν τῶν Μήδων· ἀλλὰ στρατευσάμενος ἐπὶ τοὺς Πέρσας, πρώτοισί τε τούτοισι ἐπεθήκατο, καὶ πρώτους Μήδων ὑπηκόους ἐποίησε. μετὰ δὲ, ἔχων δύο ταῦτα ἔθνεα, καὶ ἀμφότερα ἰσχυρὰ, κατεστρέφετο τὴν Ἀσίην, ἀπ' ἄλλου ἐπ' ἄλλο ἰὼν ἔθνος. ἐς ὃ στρατευσάμενος ἐπὶ

pro delicti modo poenâ multabat: eâque caussâ exploratores auscultatoresque per universam, cui imperabat, regionem habebat.

(101.) *Deioces* igitur solam *Medicam nationem* in unam contraxit, eique imperavit. Cuius nationis tot numero gentes sunt: Busae, Paraetaceni, Struchates, Arizanti, Budii, Magi. Hae sunt tot Medorum gentes. (102.) Fuit autem Deiocis filius PHRAORTES, qui, mortuo Deioce postquam tres et quinquaginta annos regnasset, suscepit imperium. Hic non contentus solis imperare Medis, expeditionem in *Persas* suscepit, hosque primos adgressus est, primosque imperio Medorum subiecit. Deinde vero, quum esset horum duorum populorum dominus, validi utriusque, Asiam subegit, ab alio populo ad alium transiens. Postremo

τοὺς Ἀσσυρίους, καὶ Ἀσσυρίων τούτους οἳ Νῖνον εἶχον, καὶ ἦρχον πρότερον πάντων, τότε δὲ ἦσαν μεμουνωμένοι μὲν συμμάχων, ἅτε ἀπεστεώτων, ἄλλως μέντοι ἑωυτῶν εὖ ἥκοντες· ἐπὶ τούτους δὴ στρατευσάμενος ὁ Φραόρτης, αὐτός τε διεφθάρη, ἄρξας δύο καὶ εἴκοσι ἔτεα, καὶ ὁ στρατὸς αὐτοῦ ὁ πολλός.

103 Φραόρτεω δὲ τελευτήσαντος, ἐξεδέξατο Κυαξάρης ὁ Φραόρτεω τοῦ Δηϊόκεω παῖς. οὗτος λέγεται πολλὸν ἔτι γενέσθαι ἀλκιμώτερος τῶν προγόνων· καὶ πρῶτός τε ἐλόχισε κατὰ τέλεα τοὺς ἐν τῇ Ἀσίῃ, καὶ πρῶτος διέταξε χωρὶς ἑκάστους εἶναι, τούς τε αἰχμοφόρους, καὶ τοὺς τοξοφόρους, καὶ τοὺς ἱππέας· πρὸ τοῦ δὲ ἀναμὶξ ἦν πάντα ὁμοίως ἀναπεφυρμένα. Οὗτος ὁ τοῖσι Λυδοῖσί ἐστι μαχεσάμενος, ὅτε νὺξ ἡ ἡμέρη ἐγένετό σφι μα-

adversus *Assyrios* arma convertens, nempe Assyriorum illos qui *Ninum* tenebant, quique, quum antea omnibus imperassent, tunc sociis, quippe qui ab illis defecerant, erant nudati, caeterum felici rerum suarum statu utebantur; adversus hos postquam arma convertit *Phraortes*, periit et ipse, secundo et vicesimo anno quam regno erat potitus, et plurima pars copiarum ipsius.

(103.) Mortuo Phraorti successit CYAXARES, Phraortis filius, Deiocis nepos. Hic dicitur multo maioribus suis fortior fuisse: et primus in Asia centuriavit milites et per cohortes distribuit, primusque ordinavit ut seorsim in acie staret unumquodque militum genus, hastati, sagittarii, equites; quum prius omnia promiscue pariter fuissent confusa. Idem hic est qui cum Lydis bellum gessit, quo tempore in ipsa pugna

χομένοισι· καὶ ὁ τὴν Ἅλυος ποταμοῦ ἄνω Ἀσίην πᾶσαν συστήσας ἑωυτῷ. Συλλέξας δὲ τοὺς ὑπ' ἑωυτῷ ἀρχομένους πάντας, ἐστρατεύετο ἐπὶ τὴν Νῖνον, τιμωρέων τε τῷ πατρὶ, καὶ τὴν πόλιν ταύτην θέλων ἐξελεῖν. καί οἱ, ὡς συμβαλὼν ἐνίκησε τοὺς Ἀσσυρίους, περικατημένῳ τὴν Νῖνον, ἐπῆλθε Σκυθέων στρατὸς μέγας· ἄγε δὲ αὐτοὺς βασιλεὺς ὁ Σκυθέων Μαδύης, Πρωτοθύεω παῖς· οἳ ἐσέβαλον μὲν ἐς τὴν Ἀσίην, Κιμμερίους ἐκβαλόντες ἐκ τῆς Εὐρώπης, τούτοισι δὲ ἐπισπόμενοι φεύγουσι, οὕτω ἐς τὴν Μηδικὴν χώρην ἀπίκοντο. Ἔστι 104
δὲ ἀπὸ τῆς λίμνης τῆς Μαιήτιδος ἐπὶ Φᾶσιν ποταμὸν καὶ ἐς Κόλχους τριήκοντα ἡμερέων εὐζώνῳ ὁδός. ἐκ δὲ τῆς Κολχίδος οὐ πολλὸν ὑπερβῆναι ἐς τὴν Μηδικὴν, ἀλλὰ ἓν τὸ διὰ μέσου ἔθνος αὐτῶν ἐστὶ, Σάσπειρες·

dies in noctem est conversus; quique totam supra Halyn fluvium Asiam sibi subiectam tenuit. Tum undique contractis copiis, quascumque sub potestate sua habebat, adversus Ninum arma convertit, patrem ulturus, et urbem hanc exscindere cupiens. At, superatis praelio Assyriis, dum Ninum circumsedit, ingruit adversus eum ingens *Scytharum* exercitus, duce rege Scytharum *Madye*, Protothyae filio: qui in Asiam irruperant, quum Cimmerios ex Europa eiecissent; quos dum fugientes persequebantur, ita in Medicam terram pervenerunt. (104.) Est autem a Maeotide palude ad Phasin flumen atque Colchos expedito viatori iter triginta dierum: e Colchis vero non ita longo itinere perveniri potest in Mediam, sed unus duntaxat interiectus est populus, Saspires;

τοῦτο δὲ παραμειβομένοισι, εἶναι ἐν τῇ Μηδικῇ. οὐ μέντοι οἵ γε Σκύθαι ταύτῃ ἐσέβαλον, ἀλλὰ τὴν κατύπερθε ὁδὸν πολλῷ μακροτέρην ἐκτραπόμενοι, ἐν δεξιῇ ἔχοντες τὸ Καυκάσιον ὄρος. ἐνθαῦτα οἱ μὲν Μῆδοι συμβαλόντες τοῖσι Σκύθῃσι, καὶ ἑσσωθέντες τῇ μάχῃ, τῆς ἀρχῆς κατελύθησαν· οἱ δὲ Σκύθαι τὴν Ἀσίην πᾶσαν
105 ἐπέσχον. Ἐνθεῦτεν δὲ ἤϊσαν ἐπ' Αἴγυπτον· καὶ ἐπεί τε ἐγένοντο ἐν τῇ Παλαιστίνῃ Συρίῃ, Ψαμμίτιχός σφεας Αἰγύπτου βασιλεὺς ἀντιάσας δώροισί τε καὶ λιτῇσι ἀποτρέπει τὸ προσωτέρω μὴ πορεύεσθαι. οἱ δὲ, ἐπεί τε ἀναχωρέοντες ὀπίσω, ἐγένοντο τῆς Συρίης ἐν Ἀσκάλωνι πόλι, τῶν πλεόνων Σκυθέων παρεξελθόντων ἀσινέων, ὀλίγοι τινὲς αὐτῶν ὑπολειφθέντες, ἐσύλησαν τῆς Οὐρανίης Ἀφροδίτης τὸ ἱρόν. ἔστι δὲ τοῦτο τὸ ἱρὸν, ὡς ἐγὼ πυνθανόμενος εὑρίσκω, πάντων ἀρχαιότατον ἱρῶν

quos ubi transieris, continuo Media occurrit. Scythae tamen hac non irruperunt, sed aliâ viâ superiore et multo longiore, Caucaso monte ad dextram relicto. Ibi tum Medi cum Scythis congressi, praelioque superati, Asiae imperium amiserunt; *Scythae* vero universa *Asia* sunt *potiti*. (105.) Inde Aegyptum versus intendebant viam: sed Syriam Palaestinam ingressis occurrens Aegypti rex *Psammitichus*, muneribus precibusque effecit, ut ulterius non progrederentur. Ubi regredientes Ascalonem venerunt, Syriae oppidum; maximâ Scytharum parte sine maleficio praetergressâ, pauci ex illis, pone sequentes, Veneris Coelestis templum despoliarunt. Est autem illud, quantum sciscitans intelligo, ex omnibus huius deae templis vetustissimum. Nam quod in Cypro est tem-

ὅσα ταύτης τῆς θεοῦ. καὶ γὰρ τὸ ἐν Κύπρῳ ἱρὸν ἐνθεῦτεν ἐγένετο, ὡς αὐτοὶ λέγουσι Κύπριοι· καὶ τὸ ἐν Κυθήροισι Φοίνικές εἰσι οἱ ἱδρυσάμενοι, ἐκ ταύτης τῆς Συρίης ἐόντες. τοῖσι δὲ τῶν Σκυθέων συλήσασι τὸ ἱρὸν τὸ ἐν Ἀσκάλωνι, καὶ τοῖσι τουτέων αἰεὶ ἐκγόνοισι, ἐνέσκηψε ἡ θεὸς θήλειαν νοῦσον· ὥστε ἅμα λέγουσί τε οἱ Σκύθαι διὰ τοῦτό σφεας νοσέειν, καὶ ὁρᾷν παρ᾽ ἑωυτοῖσι τοὺς ἀπικνεομένους ἐς τὴν Σκυθικὴν χώρην ὡς διακέαται, τοὺς καλέουσι Ἐναρέας οἱ Σκύθαι. Ἐπὶ μέν 106
νυν ὀκτὼ καὶ εἴκοσι ἔτεα ἦρχον τῆς Ἀσίης οἱ Σκύθαι, καὶ τὰ πάντα σφι ὑπό τε ὕβριος καὶ ὀλιγωρίης ἀνάστατα ἦν. χωρὶς μὲν γὰρ φόρων, ἔπρησσον παρ᾽ ἑκάστων τὸ ἑκάστοισι ἐπέβαλλον· χωρὶς δὲ τοῦ φόρου, ἥρπαζον περιελαύνοντες τοῦτο ὅ τι ἔχοιεν ἕκαστοι. καὶ τούτων μὲν τοὺς πλεῦνας Κυαξάρης τε καὶ Μῆδοι ξεινί-

CVI. 4. *φόρον ἔπρησσον lego, et dein τὸν ἑκαστ.*

plum, hinc prodiit; quod ipsi etiam Cyprii confirmant: et, quod Cytheris est, id Phoenices condiderunt, ex hac Syria oriundi. His autem *Scythis*, qui templum Ascalonis exspoliarunt, eorumque semper posteris, inflixit dea *muliebrem morbum;* ita quidem ut etiam Scythae dicant, ob hanc caussam morbo hoc laborare illos, et apud se ab adeuntibus Scythicam terram conspici quo pacto adfecti sint, quos *Enareas* Scythae adpellant. (106) Igitur octo et viginti annos Asiae imperium obtinuerunt Scythae; per eorumque proterviam et contemtum omnia susque deque versa sunt. Nam, praeterquam quod tributum exigebant a singulis quod singulis inposuerant, insuper etiam obequitantes rapiebant quod quique haberent. Sed horum quidem maiorem numerum *Cyaxares* et

σαντες καὶ καταμεθύσαντες κατεφόνευσαν. καὶ οὕτω ἀνεσώσαντο τὴν ἀρχὴν Μῆδοι, καὶ ἐπεκράτεον τῶν περ καὶ πρότερον. καὶ τήν τε Νῖνον εἷλον, (ὡς δὲ εἷλον, ἐν ἑτέροισι λόγοισι δηλώσω,) καὶ τοὺς Ἀσσυρίους ὑποχειρίους ἐποιήσαντο, πλὴν τῆς Βαβυλωνίης μοίρης. μετὰ δὲ ταῦτα, Κυαξάρης μὲν, βασιλεύσας τεσσεράκοντα ἔτεα, σὺν τοῖσι Σκύθαι ἦρξαν, τελευτᾷ.

107 Ἐκδέκεται δὲ Ἀστυάγης, ὁ Κυαξάρεω παῖς, τὴν βασιληίην. καί οἱ ἐγένετο θυγάτηρ, τῇ οὔνομα ἔθετο Μανδάνην. τὴν ἐδόκεε Ἀστυάγης ἐν τῷ ὕπνῳ οὐρῆσαι τοσοῦτον, ὥστε πλῆσαι μὲν τὴν ἑωυτοῦ πόλιν, ἐπικατακλύσαι δὲ καὶ τὴν Ἀσίην πᾶσαν. ὑπερθέμενος δὲ τῶν μάγων τοῖσι ὀνειροπόλοισι τὸ ἐνύπνιον, ἐφοβήθη, παρ' αὐτέων αὐτὰ ἕκαστα μαθών. μετὰ δὲ, τὴν Μανδά-

Medi, hospitio exceptos et mero inebriatos, obtruncarunt: atque ita regnum receperunt *Medi*, et rerum, quarum antea domini fuerant, denuo sunt potiti. Tum vero et *Ninum* ceperunt, (quam quo pacto ceperint, in aliis Historiarum libris exponam) et Assyrios, excepta Babylonica ditione, sub potestatem suam redegerunt. Post haec Cyaxares, postquam quadraginta annos (simul numeratis his, quibus penes Scythas fuerat imperium) regnasset, fato functus est.

(107.) *Cyaxari* in regnum successit filius Astyages. Huic nata erat filia, cui *Mandanae* inposuerat nomen: quae ei per somnum visa est tantum urinae fundere, ut et urbs eius impleretur et tota inundaretur Asia. Quod somnium quum exposuisset illis ex Magorum numero, qui somniorum interpretationi dabant operam, conterritus est, singula quaeque ab illis edo-

νην ταύτην, ἐοῦσαν ἤδη ἀνδρὸς ὡραίην, Μήδων μὲν τῶν
ἑωυτοῦ ἀξίων οὐδενὶ διδοῖ γυναῖκα, δεδοικὼς τὴν ὄψιν·
ὁ δὲ Πέρσῃ διδοῖ, τῷ οὔνομα ἦν Καμβύσης· τὸν εὕρισκε
οἰκίης μὲν ἐόντα ἀγαθῆς, τρόπου δὲ ἡσυχίου· πολλῷ
ἔνερθε ἄγων αὐτὸν μέσου ἀνδρὸς Μήδου. Συνοικεούσης 108
δὲ τῷ Καμβύσῃ τῆς Μανδάνης, ὁ Ἀστυάγης τῷ πρώτῳ ἔτεϊ εἶδε ἄλλην ὄψιν. ἐδόκεε δέ οἱ ἐκ τῶν αἰδοίων τῆς θυγατρὸς ταύτης φῦναι ἄμπελον· τὴν δὲ ἄμπελον ἐπισχεῖν τὴν Ἀσίην πᾶσαν. ἰδὼν δὲ τοῦτο, καὶ ὑπερθέμενος τοῖσι ὀνειροπόλοισι, μετεπέμψατο ἐκ τῶν Περσέων τὴν θυγατέρα ἐπίτεκα ἐοῦσαν. ἀπικομένην δὲ ἐφύλασσε, βουλόμενος τὸ γεννώμενον ἐξ αὐτῆς διαφθεῖραι· ἐκ γάρ οἱ τῆς ὄψιος οἱ τῶν μάγων ὀνειροπόλοι ἐσήμαινον, ὅτι μέλλοι ὁ τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ γόνος

ctus. Tum deinde Mandanen, viro iam maturam, Medorum nulli, qui ipsius familiâ dignus fuisset, in matrimonium dedit, visum istud reformidans; verum Persae cuidam iunxit, cui nomen *Cambyses*, quem repererat quidem bonâ familiâ ortum, et tranquillo hominem ingenio, caeterum quem inferioris esse conditionis, quam mediocrem Medum, iudicaverat. (108.) Postquam domum duxit Cambyses Mandanen, primo anno aliud vidit visum Astyages. Videbatur ei ex naturalibus huius filiae enasci vitis, eaque vitis universam obtinere Asiam. Quo de viso sibi oblato quum retulisset ad somniorum interpretes, arcessivit ex Persis filiam partui vicinam; eamque, postquam advenit, in custodia habuit, interimere cogitans prolem ex ea nascituram: nam ex viso illo significaverant ei magi somniorum interpretes, prolem filiae

βασιλεύσειν ἀντὶ ἐκείνου. Ταῦτα δὴ ὦν φυλασσόμενος
ὁ Ἀστυάγης, ὡς ἐγένετο ὁ Κῦρος, καλέσας Ἅρπα-
γον, ἄνδρα οἰκήϊον, καὶ πιστότατόν τε Μήδων, καὶ
πάντων ἐπίτροπον τῶν ἑωυτοῦ, ἔλεγέ οἱ τοιάδε· „Ἅρ-
„παγε, πρῆγμα τὸ ἄν τοι προσθέω, μηδαμᾶ παρα-
„χρήσῃ· μηδὲ ἐμέ τε παραβάλῃ, καὶ ἄλλους ἑλόμε-
„νος, ἐξ ὑστέρης σοὶ ἑωυτῷ περιπέσῃς. λάβε τὸν Μαν-
„δάνη ἔτεκε παῖδα· φέρων δὲ ἐς σεωυτοῦ, ἀπόκτεινον·
„μετὰ δὲ, θάψον τρόπῳ ὅτεῳ αὐτὸς βούλεαι.“ Ὁ
δὲ ἀμείβεται· „Ὦ βασιλεῦ, οὔτε ἄλλοτέ κω πα-
„ρεῖδες ἀνδρὶ τῷδε ἄχαρι οὐδὲν, φυλασσόμεθα δὲ ἐς
„σὲ καὶ ἐς τὸν μετέπειτα χρόνον μηδὲν ἐξαμαρτεῖν.
„ἀλλ' εἴ τοι φίλον τοῦτο οὕτω γίνεσθαι, χρὴ δὴ, τό
109 „γε ἐμὸν, ὑπηρετέεσθαι ἐπιτηδέως.“ Τούτοισι ἀμει-

huius, loco ipsius, regno esse potiturum. Haec igitur cavens *Astyages*, simul atque natus erat *Cyrus*, vocatum ad se *Harpagum*, virum sibi familiarem, et Medorum fidissimum, cui res suas crederet omnes, his compellavit verbis: *Harpage, quod tibi committo negotium, id cave ne ullo pacto neglectim tractes, neve me decipias, aliisque hominibus studens, tuis ipse artibus dehanc capiaris. Cape quem Mandana peperit puerum; et domum tuam deportatum occide; dein, quoquo modo volueris sepelito.* Respondit ille: *Nec aliás, ô Rex, vidisti in hoc homine aliquid quod ingratum tibi fuisset; cavebimus vero etiam, ne in posterum quidquam in te delinquamus. Quare si tibi gratum est, hoc ita fieri; oportet nempe, quod in me est, idoneam operam praestare.* (109.) Hoc dato responso Har-

ψάμενος ὁ Ἅρπαγος, ὥς οἱ παρεδόθη τὸ παιδίον κεκοσμημένον τὴν ἐπὶ θανάτῳ, ἤϊε κλαίων ἐς τὰ οἰκία. παρελθὼν δὲ ἔφραζε τῇ ἑωυτοῦ γυναικὶ τὸν πάντα Ἀστυάγεος ῥηθέντα λόγον. ἡ δὲ πρὸς αὐτὸν λέγει· „Νῦν ὦν „τί σοι ἐν νόῳ ἐστὶ ποιέειν;“ Ὁ δὲ ἀμείβεται· „Οὐκ „ῇ ἐνετέλλετο Ἀστυάγης· οὐδ᾽ εἰ παραφρονήσει τε καὶ „μανεῖται κάκιον ἢ νῦν μαίνεται, οὔ οἱ ἔγωγε προσθήσομαι τῇ γνώμῃ, οὐδὲ ἐς φόνον τοιοῦτον ὑπηρετήσω. „πολλῶν δὲ εἵνεκα οὐ φονεύσω μιν· καὶ ὅτι αὐτῷ μοι „συγγενής ἐστιν ὁ παῖς, καὶ ὅτι Ἀστυάγης μέν ἐστι „γέρων, καὶ ἄπαις ἔρσενος γόνου. εἰ δὲ θελήσει, τούτου τελευτήσαντος, ἐς τὴν θυγατέρα ταύτην ἀναβῆναι ἡ τυραννὶς, ἧς νῦν τὸν υἱὸν κτείνει δι᾽ ἐμεῦ, ἄλλο „τί ἢ λείπεται τὸ ἐνθεῦτεν ἐμοὶ κινδύνων ὁ μέγιστος; „ἀλλὰ τοῦ μὲν ἀσφαλέος εἵνεκα ἐμοὶ, δεῖ τοῦτον τε-

pagus, quum ei traditus esset puerulus ornatus ut mortui solent, abiit flens domum suam: quo ubi venit, sermonem omnem, quem secum Astyages habuerat, uxori suae retulit. Cui illa, *Nunc ergo*, inquit, *quidnam facere cogitas?* Et ille: *Non quemadmodum mandavit Astyages; nec, si vel peius, quam nunc, insanierit furiosusque fuerit, voluntati eius obsequar, nec huius caedis minister ero. Multis autem de caussis hunc non occidam; quoniam et mihi cognatus est puer, et aetate provectus est Astyages, proleque caret mascula. Quod si igitur post illius obitum in hanc filiam regnum transiturum est, cuius nunc puerum per me vult occidere, quid aliud mihi supererit nisi ut hoc facto in summum discrimen adducar? Verumta-*

„λευτᾷν τὸν παῖδα· δεῖ μέν τοι τῶν τινὰ Ἀστυάγεος „
110 „αὐτοῦ φονέα γενέσθαι, καὶ μὴ τῶν ἐμῶν.“ Ταῦτα εἶπε, καὶ αὐτίκα ἄγγελον ἔπεμπε ἐπὶ τῶν βουκόλων τῶν Ἀστυάγεος τὸν ἠπίστατο νομάς τε ἐπιτηδεωτάτας νέμοντα, καὶ οὔρεα θηριωδέστατα· τῷ οὔνομα ἦν Μιτραδάτης, συνοίκεε δὲ τῇ ἑωυτοῦ συνδούλῳ· οὔνομα δὲ τῇ γυναικὶ ἦν τῇ συνοίκεε, Κυνὼ, κατὰ τὴν Ἑλλήνων γλῶσσαν· κατὰ δὲ τὴν Μηδικὴν, Σπακώ. τὴν γὰρ κύνα καλέουσι σπάκα Μῆδοι. αἱ δὲ ὑπώρεαί εἰσι τῶν οὐρέων ἔνθα τὰς νομὰς τῶν βοῶν εἶχε οὗτος δὴ ὁ βουκόλος, πρὸς βορέω τε ἀνέμου τῶν Ἀγβατάνων, καὶ πρὸς τοῦ πόντου τοῦ Εὐξείνου. ταύτῃ μὲν γὰρ ἡ Μηδικὴ χώρη πρὸς Σασπείρων ὀρεινή ἐστι κάρτα, καὶ ὑψηλή τε καὶ ἴδῃσι συνηρεφής· ἡ δὲ ἄλλη Μηδικὴ χώρη ἐστὶ πᾶσα ἄπεδος. ἐπεὶ ὦν ὁ βουκόλος σπουδῇ πολλῇ κα-

men meae ipsius salutis caussâ necesse est ut moriatur hic puer: oportet autem ut interfector eius sit non aliquis meorum, sed ex ipsius Astyagis ministris. (110.) His dictis, protinus nuncium misit ad unum ex Astyagis pastoribus, quem noverat pascua habere maxime idonea, et montes feris frequentissimos. Nomen huic erat Mitradates, uxorem autem habebat conservam, cui nomen, graeca linguâ, *Cyno*; Medorum vero idiomate, *Spaco: canem* enim *spaca* dicunt Medi. Saltus autem montium, ubi boum pascua habebat hic bubulcus, ad septemtriones erant Ecbatanorum, Pontum Euxinum versus. Hoc enim in tractu, quem Saspires incolunt, montosa admodum est Medica terra, et alta, silvisque opaca, reliqua vero Media plana est omnis. Vocatus igitur bubulcus post-

λεόμενος ἀπίκετο, ἔλεγε ὁ Ἅρπαγος τάδε· „Κελεύει
„σε Ἀστυάγης τὸ παιδίον τοῦτο λαβόντα, θεῖναι ἐς
„τὸ ἐρημότατον τῶν οὐρέων, ὅκως ἂν τάχιστα διαφθα-
„ρείη. καὶ τάδε τοι ἐκέλευσε εἰπεῖν, ἢν μὴ ἀποκτείνῃς
„αὐτὸ, ἀλλά τεῳ τρόπῳ περιποιήσῃ, ὀλέθρῳ τῷ κα-
„κίστῳ σε διαχρήσεσθαι· ἐπορᾶν δὲ ἐκκείμενον διατέ-
„ταγμαι ἐγώ.“ Ταῦτα ἀκούσας ὁ βουκόλος, καὶ 111
ἀναλαβὼν τὸ παιδίον, ἤϊε τὴν αὐτὴν ὀπίσω ὁδὸν, καὶ
ἀπικνέεται ἐς τὴν ἔπαυλιν. τῷ δ' ἄρα καὶ αὐτῷ ἡ
γυνὴ, ἐπίτεξ ἐοῦσα πᾶσαν ἡμέρην, τότε κως κατὰ δαί-
μονα τίκτει, οἰχομένου τοῦ βουκόλου ἐς πόλιν. ἦσαν
δὲ ἐν φροντίδι ἀμφότεροι ἀλλήλων πέρι· ὁ μὲν, τοῦ
τόκου τῆς γυναικὸς ἀῤῥωδέων· ἡ δὲ γυνὴ, ὅτι οὐκ ἐωθὼς
ὁ Ἅρπαγος μεταπέμψαιτο αὐτῆς τὸν ἄνδρα. ἐπεί τε

quam nullâ interpositâ morâ advenit, haec ei dixit Harpagus: *Iubet te Astyages hunc puerulum sumere, et loco maxime deserto montium deponere, ut quam citissime pereat. Et hoc praeterea me iussit tibi praedicere, nisi illum occideris, sed quocumque modo superstitem esse curaveris, pessimo exitio te periturum. Mihi autem iniunctum est, ut expositum inspiciam.* (111.) His auditis bubulcus, accepto puero, rediit eâdem viâ, et ad stabula pervenit. Forte autem fortunâ accidit, ut pastoris etiam huius uxor, quum per totum diem parturiisset, tunc pepererit, quum pastor in urbem esset profectus. Erant autem anxii uterque alterius caussâ, ille timens partui uxoris; uxor autem, quod alioquin non solitus esset Harpagus ad se vocare ipsius maritum. Ut vero ex itinere redux adstitit pastor,

δὲ ἀπονοστήσας ἐπέστη, οἷα ἐξ ἀέλπτου ἰδοῦσα ἡ γυνὴ, εἴρετο προτέρη, ὅ τι μιν οὕτω προθύμως Ἅρπαγος μεταπέμψαιτο. ὁ δὲ εἶπε· „Ὦ γύναι, εἶδόν τε ἐς πόλιν ἐλθὼν καὶ ἤκουσα τὸ μή τε ἰδεῖν ὄφελον, μή τέ κοτε γενέσθαι ἐς δεσπότεας τοὺς ἡμετέρους. οἶκος μὲν πᾶς Ἁρπάγου κλαυθμῷ κατείχετο· ἐγὼ δὲ ἐκπλαγεὶς, ἤϊα ἔσω. ὡς δὲ τάχιστα ἐσῆλθον, ὁρέω παιδίον προκείμενον, ἀσπαῖρόν τε καὶ κραυγανόμενον, κεκοσμημένον χρυσῷ τε καὶ ἐσθῆτι ποικίλῃ. Ἅρπαγος δὲ ὡς εἶδέ με, ἐκέλευε τὴν ταχίστην ἀναλαβόντα τὸ παιδίον, οἴχεσθαι φέροντα, καὶ θεῖναι ἔνθα θηριωδέστατον εἴη τῶν οὐρέων· φὰς Ἀστυάγεα εἶναι τὸν ταῦτα ἐπιθέμενόν μοι, πόλλ᾽ ἀπειλήσας εἰ μή σφεα ποιήσαιμι. καὶ ἐγὼ ἀναλαβὼν, ἔφερον, δοκέων τῶν τινος οἰκετέων εἶναι· οὐ γὰρ ἄν κοτε κατέδοξα ἔνθεν

tamquam ex insperato eum conspiciens mulier, prior ex illo quaesivit, quid esset quod tam propere eum ad se vocasset Harpagus. Tum ille, *O mulier,* inquit, *urbem ingressus vidi audivique quae numquam videre me fas erat, nec umquam cadere debebant nostros in dominos. Tota Harpagi domus fletu erat oppleta; et ego consternatus ivi intro. Ut primum intravi, vidi puerulum in medio positum, palpitantem clamitantemque, auro et variegata veste ornatum. Harpagus ut me conspexit, iussit acceptum ocyus puerum asportare, in locoque feris maxime obnoxio montium deponere; Astyagem esse dicens, qui hoc mihi iniungeret, multas adiiciens minas ni mandata exsequerer. Et ego sumens puerum asportavi, ratus esse alicuius e domesti-*

,,γε ἦν. ἐθάμβεον δὲ ὁρέων χρυσῷ τε καὶ εἵμασι κεκοσμημένον· πρὸς δὲ, καὶ κλαυθμὸν κατεστεῶτα ἐμφανέα ἐν Ἁρπάγου. καὶ πρόκα τε δὴ κατ᾽ ὁδὸν πυνθάνομαι τὸν πάντα λόγον θεράποντος, ὃς ἐμὲ προπέμπων ἔξω πόλιος, ἐνεχείρισε τὸ βρέφος· ὡς ἄρα Μανδάνης τε εἴη παῖς τῆς Ἀστυάγεος θυγατρὸς, καὶ Καμβύσεω τοῦ Κύρου, καί μιν Ἀστυάγης ἐντέλλεται ἀποκτεῖναι. νῦν τε ὅδε ἐστί."

112 Ἅμα δὲ ταῦτα ἔλεγε ὁ βουκόλος, καὶ ἐκκαλύψας ἀπεδείκνυε. ἡ δὲ, ὡς εἶδε τὸ παιδίον μέγα τε καὶ εὐειδὲς ἐὸν, δακρύσασα, καὶ λαβομένη τῶν γουνάτων τοῦ ἀνδρὸς, ἔχρηζε μηδεμιῇ τέχνῃ ἐκθεῖναί μιν. ὁ δὲ οὐκ ἔφη οἷός τ᾽ εἶναι ἄλλως αὐτὰ ποιέειν· ἐπιφοιτήσειν γὰρ κατασκόπους ἐξ Ἁρπάγου ἐποψομένους· ἀπολέεσθαί τε κάκιστα, ἢν μὴ

cis; numquam enim exputare potuissem unde esset. Stupebam autem videns auro pretiosaque veste ornatum puerum, ad haec vero planctum manifestum in Harpagi aedibus. Sed protinus in itinere totam rem cognovi ex famulo, qui me urbe egredientem comitatus est, infantemque mihi tradidit; esse scilicet puerulum Mandanâ natum, Astyagis filiâ, et Cambyse, Cyri filio; Astyagemque occidi eum iubere. Et ecce hîc ille est! (112.) Haec dicens bubulcus, puerum detectum ostendit. Et illa, ut vidit puerum, magnum et formosum, lacrymans genuaque complectens mariti, oravit ut *neutiquam illum exponeret.* At ille negavit *se aliter facere posse; adventuros enim ab Harpago speculatores, rem inspecturos; seque misere periturum, nisi imperata fecisset.* Mulier, ut viro non persuasit, iterum

σφεα ποιήσῃ. ὡς δὲ οὐκ ἔπειθε ἄρα τὸν ἄνδρα, δεύτερα
λέγει ἡ γυνὴ τάδε· „Ἐπεὶ τοίνυν οὐ δύναμαί σε πείθειν
„μὴ ἐκθεῖναι, σὺ δὲ ὧδε ποίησον, εἰ δὴ πᾶσά γε ἀνάγκη
„ὀφθῆναι ἐκκείμενον· τέτοκα γὰρ καὶ ἐγὼ, τέτοκα δὲ
„τεθνεός· τοῦτο μὲν φέρων πρόθες, τὸν δὲ τῆς Ἀστυά-
„γεος θυγατρὸς παῖδα ὡς ἐξ ἡμέων ἐόντα τρέφωμεν·
„καὶ οὕτω οὔτε σὺ ἁλώσεαι ἀδικέων τοὺς δεσπότεας,
„οὔτε ἡμῖν κακῶς βεβουλευμένα ἔσται. ὅ τε γὰρ τεθνεὼς
„βασιληΐης ταφῆς κυρήσει, καὶ ὁ περιεὼν οὐκ ἀπολέει
113 „τὴν ψυχήν.“ Κάρτα τε ἔδοξε τῷ βουκόλῳ πρὸς τὰ
παρεόντα εὖ λέγειν ἡ γυνὴ, καὶ αὐτίκα ἐποίεε ταῦτα.
τὸν μὲν ἔφερε θανατώσων παῖδα, τοῦτον μὲν παραδι-
δοῖ τῇ ἑωυτοῦ γυναικί· τὸν δὲ ἑωυτοῦ, ἐόντα νεκρὸν, λα-
βὼν ἔθηκε ἐς τὸ ἄγγος ἐν τῷ ἔφερε τὸν ἕτερον· κοσμή-
σας δὲ τῷ κόσμῳ παντὶ τοῦ ἑτέρου παιδὸς, φέρων ἐς τὸ

haec ei verba fecit: *Quoniam ergo persuadere tibi, ne exponas puerum, non possum; at tu, si utique necesse est ut conspiciatur expositus, ita fac. Nempe et ego peperi, et quidem mortuum enixa sum. Hunc tu asporta, et expone; puerum vero filiae Astyagis alamus ut a nobis progenitum: ita nec tu convinceris deliquisse adversus heros nostros, nec nobis male fuerit consultum. Defunctus enim regiam consequetur sepulturam; et, qui superstes est, vitam non amittet.* (113.) Optime ad rem praesentem dicere mulier visa est pastori, et statim rem est exsecutus. Quem puerum morti traditurus adtulerat, eum tradidit uxori: suum vero, qui mortuus erat, in vas illud, in quo alterum adtulerat, inposuit; et omni cultu alterius pueri ornatum, in

ἐρημότατον τῶν οὐρέων τιθεῖ. ὡς δὲ τρίτη ἡμέρη τῷ παιδίῳ ἐκκειμένῳ ἐγένετο, ἤϊε ἐς πόλιν ὁ βουκόλος, τῶν τινα προβόσκων φύλακον αὐτοῦ καταλιπών. ἐλθὼν δὲ ἐς τοῦ Ἁρπάγου, ἀποδεικνύναι ἔφη ἑτοῖμος εἶναι τοῦ παιδίου τὸν νέκυν. πέμψας δὲ ὁ Ἅρπαγος τῶν ἑωυτοῦ δορυφόρων τοὺς πιστοτάτους, εἶδέ τε διὰ τούτων, καὶ ἔθαψε τοῦ βουκόλου τὸ παιδίον. καὶ τὸ μὲν ἐτέθαπτο· τὸν δὲ ὕστερον τούτων Κῦρον ὀνομασθέντα, παραλαβοῦσα ἔτρεφε ἡ γυνὴ τοῦ βουκόλου, οὔνομα ἄλλο κοῦ τι καὶ οὐ Κῦρον θεμένη.

Καὶ ὅτε δὴ ἦν δεκαέτης ὁ παῖς, πρῆγμα ἐς αὐτὸν 114
τοιόνδε γενόμενον ἐξέφηνέ μιν. ἔπαιζε ἐν τῇ κώμῃ ταύτῃ ἐν τῇ ἦσαν καὶ αἱ βουκολίαι αὗται, ἔπαιζε δὲ μετ' ἄλλων ἡλίκων ἐν ὁδῷ· καὶ οἱ παῖδες παίζοντες εἵλοντο ἑωυτῶν βασιλέα εἶναι τοῦτον δὴ τὸν τοῦ βουκόλου ἐπίκλησιν

desertissimam regionem montium deportatum exposuit. Post quam in tertium diem expositus infans fuit, in urbem proficiscitur pastor, subbubulcorum aliquo custode illius relicto; et ad Harpagum ingressus, *paratum se esse*, ait, *cadaver pueruli ostendere*. Harpagus, missis satellitum suorum fidissimis, per hos inspexit, sepelivitque pastoris puerum. Quo sepulto, illum qui postmodum *Cyrus* adpellatus est sumsit enutrivitque pastoris uxor; aliud ei nomen, non *Cyri*, inponens.

(114.) Is quum decem annorum esset puer, res quaedam accidit huiusmodi, quae eum cognitum fecit. Ludebat in eo vico, in quo erant boum greges quos diximus, ludebat autem in via publica: et pueri cum eo colludentes regem suum elegerant hunc quem

παῖδα. ὁ δὲ αὐτέων διέταξε τοὺς μὲν, οἰκίας οἰκοδομέειν· τοὺς δὲ, δορυφόρους εἶναι· τὸν δέ κού τινα αὐτέων, ὀφθαλμὸν βασιλέος εἶναι· τῷ δέ τινι, τὰς ἀγγελίας ἐσφέρειν ἐδίδου γέρας· ὡς ἑκάστῳ ἔργον προστάσσων. εἷς δὴ τούτων τῶν παιδίων συμπαίζων, ἐὼν Ἀρτεμβάρεος παῖς, ἀνδρὸς δοκίμου ἐν Μήδοισι· οὐ γὰρ δὴ ἐποίησε τὸ προσταχθὲν ἐκ τοῦ Κύρου· ἐκέλευε αὐτὸν τοὺς ἄλλους παῖδας διαλαβέειν. πειθομένων δὲ τῶν παίδων, ὁ Κῦρος τὸν παῖδα τρηχέως κάρτα περιέσπε μαστιγέων. ὁ δὲ, ἐπεί τε μετείθη τάχιστα, ὥς γε δὴ ἀνάξια ἑωυτοῦ παθὼν, μᾶλλόν τι περιημέκτεε· κατελθὼν δὲ ἐς πόλιν, πρὸς τὸν πατέρα ἀποικτίζετο τῶν ὑπὸ Κύρου ἤντησε, λέγων δὲ οὐ Κύρου, (οὐ γάρ κω ἦν τοῦτο τοὔνομα,) ἀλλὰ πρὸς τοῦ βουκόλου τοῦ Ἀστυάγεος παιδός. Ὁ δὲ Ἀρτεμβάρης ὀργῇ, ὡς εἶχε, ἐλθὼν παρὰ τὸν Ἀστυά-

pastoris filium vulgo nominabant. Ille igitur horum aliis partes distribuebat aedificandi domos, aliis ut essent satellites, uni etiam eorum ut esset Regis oculus, alii munus dedit intro ferendi nuncios; atque ita singulis proprias adsignaverat partes. Quum autem unus horum puerorum, colludens cum reliquis, qui erat Artembarei filius, nobilis inter Medos viri, mandatis Cyri non paruisset; iussit Cyrus alios pueros medium illum comprehendere. Qui quum ei morem gessissent, aspere admodum Cyrus tractavit puerum. Ille vero, simul atque dimissus est, gravissime offensus, ut qui indigna sese passus esset, in urbem abiit; et apud patrem de his, quae ei a Cyro accidissent, acriter est conquestus; non *a Cyro* dicens, nec enim iam tum erat ei hoc nomen, sed *a filio bubulci*

γεα, καὶ ἅμα ἀγόμενος τὸν παῖδα, ἀνάρσια πρήγματα ἔφη πεπονθέναι, λέγων· „Ὦ βασιλεῦ, ὑπὸ τοῦ σοῦ δούλου, βουκόλου δὲ παιδὸς, ὧδε περιϋβρίσμεθα.“ (δεικνὺς τοῦ παιδὸς τοὺς ὤμους.) Ἀκούσας 115 δὲ καὶ ἰδὼν ὁ Ἀστυάγης, θέλων τιμωρῆσαι τῷ παιδὶ τιμῆς τῆς Ἀρτεμβάρεος εἵνεκα, μετεπέμπετο τόν τε βουκόλον καὶ τὸν παῖδα. ἐπεί τε δὲ παρῆσαν ἀμφότεροι, βλέψας πρὸς τὸν Κῦρον ὁ Ἀστυάγης, ἔφη· „Σὺ δὴ, ἐὼν τοῦδε τοιούτου ἐόντος παῖς, ἐτόλμησας τὸν τοῦδε παῖδα, ἐόντος πρώτου παρ' ἐμοὶ, ἀεικείῃ τοιῇδε περισπεῖν;“ Ὁ δὲ ἀμείβετο ὧδε· „Ὦ δέσποτα, ἐγὼ δὲ ταῦτα τοῦτον ἐποίησα σὺν δίκῃ. οἱ γάρ με ἐκ τῆς κώμης παῖδες, τῶν καὶ ὅδε ἦν, παίζοντες, σφέων αὐτῶν ἐστήσαντο βασιλέα. ἐδόκεον γάρ σφι εἶναι ἐς

Astyagis. Et Artembares ira excandescens regem e vestigio adiit, filium secum ducens, et indigna se passum esse aiebat, dicens: *O rex, a tuo servo, bubulci filio, in hunc modum* (hic humeros filii ostendebat) *contumeliâ sumus adfecti.* (115.) Haec audiens conspiciensque *Astyages*, quum vellet honoris Artembaris gratiâ ulcisci filium, arcessivit bubulcum et puerum. Qui ubi adfuerunt ambo, Cyrum intuitus Astyages ait: *Tu vero, quum sis huius talis hominis gnatus, ausus es filium huius viri, qui apud me principe loco est, ita contumeliose tractare!* Cui Cyrus respondit: *At equidem, ô domine, cum eo sic egi non iniuriâ. Nam colludentes ex vico nostro pueri, quorum in numero hic fuit, regem me constituerant: visus enim illis*

,, τοῦτο ἐπιτηδεώτατος. οἱ μέν νυν ἄλλοι παῖδες τὰ ἐπιτασσόμενα ἐπετέλεον· οὗτος δὲ ἀνηκουστεέ τε, καὶ λόγον εἶχε οὐδένα· ἐς ὃ ἔλαβε τὴν δίκην. εἰ ὦν δὴ τοῦδε εἵνεκα ἄξιός τευ κακοῦ εἰμὶ, ὧδέ τοι πάρειμι."

116 Ταῦτα λέγοντος τοῦ παιδὸς, τὸν Ἀστυάγεα ἐσήει ἀνάγνωσις αὐτοῦ· καί οἱ ὅ τε χαρακτὴρ τοῦ προσώπου προσφέρεσθαι ἐδόκεε ἐς ἑωυτὸν, καὶ ἡ ὑπόκρισις ἐλευθερωτέρη εἶναι· ὅ τε χρόνος τῆς ἐκθέσιος τῇ ἡλικίῃ τοῦ παιδὸς ἐδόκεε συμβαίνειν. ἐκπλαγεὶς δὲ τούτοισι, ἐπὶ χρόνον ἄφθογγος ἦν. μόγις δὲ δή κοτε ἀνενειχθεὶς, εἶπε, θέλων ἐκπέμψαι τὸν Ἀρτεμβάρεα, ἵνα τὸν βουκόλον μοῦνον λαβὼν βασανίσῃ· ,, Ἀρτέμβαρες, ἐγὼ ταῦτα ποιήσω, ὥστε σὲ καὶ τὸν παῖδα τὸν σὸν μηδὲν ἐπιμέμφεσθαι." Τὸν μὲν δὴ Ἀρτεμβάρεα πέμ-

eram ad hoc maxime idoneus. Igitur reliqui pueri imperata faciebant; at hic dicto non erat audiens, et mandata nihili faciebat; quare ad extremum poena ei inflicta est. Quod si ergo huius rei caussâ malum aliquod commerui, en tibi praesto sum! (116.) Haec dum puer locutus est, subiit Astyagem ut illum agnosceret; quum et faciei species convenire cum sua videretur, et responsum esse liberalius, et tempus expositionis cum aetate pueri videretur congruere. Quibus rebus perculsus, aliquantum temporis continuit vocem. Aegre tandem se recipiens, volensque Artembarem dimittere, quo pastorem solum secum relictum posset percunctari: *Artembares*, inquit, *haec equidem ita confecturus sum, ut nec tu nec filius tuus habeatis de quo conqueramini.* Dimisso Artembare, Cyrum in interiora

πει· τὸν δὲ Κῦρον ἦγον ἔσω οἱ θεράποντες, κελεύσαν-
τος τοῦ Ἀστυάγεος. ἐπεὶ δὲ ὑπελέλειπτο ὁ βουκόλος
μοῦνος, μουνωθέντα δὲ αὐτὸν εἴρετο ὁ Ἀστυάγης, κόθεν
λάβοι τὸν παῖδα, καὶ τίς εἴη ὁ παραδούς; ὁ δὲ ἐξ ἑωυ-
τοῦ τε ἔφη γεγονέναι, καὶ τὴν τεκοῦσαν αὐτὸν ἔτι εἶναι
παρ' ἑωυτῷ. Ἀστυάγης δέ μιν οὐκ εὖ βουλεύεσθαι
ἔφη, ἐπιθυμέοντα ἐς ἀνάγκας μεγάλας ἀπικνέεσθαι·
ἅμα τε λέγων ταῦτα, ἐσήμαινε τοῖσι δορυφόροισι λαμ-
βάνειν αὐτόν. ὁ δὲ, ἀγόμενος ἐς τὰς ἀνάγκας, οὕτω
δὴ ἔφαινε τὸν ἐόντα λόγον. ἀρχόμενος δὴ ἀπ' ἀρχῆς
διεξήιε, τῇ ἀληθηίῃ χρεώμενος· καὶ κατέβαινε ἐς λιτάς
τε, καὶ συγγνώμην ἑωυτῷ κελεύων ἔχειν αὐτόν. Ἀστυά- 117
γης δὲ, τοῦ μὲν βουκόλου τὴν ἀληθηίην ἐκφήναντος, λό-
γον ἤδη καὶ ἐλάσσω ἐποιέετο· Ἁρπάγῳ δὲ καὶ μεγά-
λως μεμφόμενος, καλέειν αὐτὸν τοὺς δορυφόρους ἐκέ-

aedium introducunt famuli iussu Astyagis. Iamque solum relictum pastorem interrogavit Astyages, puerum hunc unde acceperit, et quis esset qui eum illi tradidisset: et ille *ex se progenitum,* ait, *matremque pueri adhuc domi suae vivere.* Astyages vero, *non bene illum sibi consulere,* inquit, *qui velit tormentis ad confitendum adigi:* dumque haec loquitur, signum dat satellitibus ut corripiant hominem. Tum ille, tormentis expromtis, ita demum rem, ut erat, declaravit: nempe a principio orsus, omnia persecutus est, nihil a veritate deflectens; denique ad preces descendit, et, ut veniam sibi rex daret, oravit. (117.) *Astyages*, postquam verum pastor esset confessus, iam minorem rationem culpae eius habuit; sed Harpago vehementer indignatus, ius-

λευε. ὡς δέ οἱ παρῆν ὁ Ἅρπαγος, εἴρετό μιν ὁ Ἀστυάγης· „Ἅρπαγε, τέῳ δὴ μόρῳ τὸν παῖδα κατεχρήσαο, „τόν τοι παρέδωκα ἐκ θυγατρὸς γεγονότα τῆς ἐμῆς;“ Ὁ δὲ Ἅρπαγος, ὡς εἶδε τὸν βουκόλον ἔνδον ἐόντα, οὐ τρέπεται ἐπὶ ψευδέα ὁδὸν, ἵνα μὴ ἐλεγχόμενος ἁλίσκηται· ἀλλὰ λέγει τάδε· „Ὦ βασιλεῦ, ἐπεί τε πα- „ρέλαβον τὸ παιδίον, ἐβούλευον σκοπῶν ὅκως σοί τε „ποιήσω κατὰ νόον, καὶ ἐγὼ πρὸς σὲ γινόμενος ἀνα- „μάρτητος, μήτε θυγατρὶ τῇ σῇ, μήτε αὐτῷ σοι εἴην „αὐθέντης. ποιέω δὴ ὧδε. καλέσας τὸν βουκόλον τόν- „δε, παραδίδωμι τὸ παιδίον, φὰς σέ τε εἶναι τὸν κε- „λεύοντα ἀποκτεῖναι αὐτό. καὶ λέγων τοῦτό γε, οὐκ „ἐψευδόμην· σὺ γὰρ ἐνετέλλεο οὕτω. παραδίδωμι μέντοι „τῷδε κατὰ τάδε, ἐντειλάμενος θεῖναί μιν ἐς ἐρῆμον „οὖρος, καὶ παραμένοντα φυλάσσειν ἄχρι οὗ τελευ-

sit satellites eum vocare. Qui ubi adfuit, quaesivit ex eo Astyages: *Harpage, quonam genere mortis interfecisti puerum, quem tibi tradidi ex filia mea natum.* Harpagus, quum pastorem videret intus esse, non ad mendacia se convertit, ne veritate convictus caperetur; sed in hunc modum locutus est. *O rex, postquam puerum accepi, deliberavi mecum, anquirens quo pacto et tibi ex voluntate tua facerem, et, dum apud te culpâ vacarem, nec filiae tuae, nec ipsi tibi, essem mea manu carnifex. Igitur ita statui agendum. Pastori huic, ad me vocato, tradidi puerum, dicens te esse qui illum occidi iuberes: atque hoc dicens, non sum mentitus: tu enim ita iusseras. Tradidi autem ei hoc modo. ut mandaverim, exponeret illum in deserto monte, et ma-*

„τίσει· ἀπειλήσας παντοῖα τῷδε, ἢν μὴ τάδε ἐπιτελέα ποιήσῃ. ἐπεί τε δὲ, ποιήσαντος τούτου τὰ κελευόμενα, ἐτελεύτησε τὸ παιδίον, πέμψας τῶν εὐνούχων τοὺς πιστοτάτους, καὶ εἶδον δι' ἐκείνων, καὶ ἔθαψά μιν. οὕτως ἔσχε, ὦ βασιλεῦ, περὶ τοῦ πρήγματος τούτου· καὶ τοιούτῳ μόρῳ ἐχρήσατο ὁ παῖς."

Ἅρπαγος μὲν δὴ τὸν ἰθὺν ἔφαινε λόγον. Ἀστυάγης 118
δὲ, κρύπτων τόν οἱ ἐνείχεε χόλον διὰ τὸ γεγονὸς, πρῶτα μὲν κατάπερ ἤκουσε αὐτὸς πρὸς τοῦ βουκόλου τὸ πρῆγμα, πάλιν ἀπηγέετο τῷ Ἁρπάγῳ· μετὰ δὲ, ὥς οἱ ἐπαλιλλόγητο, κατέβαινε λέγων, ὡς „περίεστί τε ὁ „παῖς, καὶ τὸ γεγονὸς ἔχει καλῶς. Τῷ τε γὰρ πεποιημένῳ, ἔφη λέγων, ἐς τὸν παῖδα τοῦτον ἔκαμνον „μεγάλως, καὶ θυγατρὶ τῇ ἐμῇ διαβεβλημένος οὐκ „ἐν ἐλαφρῷ ἐποιεύμην. ὡς ὦν τῆς τύχης εὖ μεταστεώ-

neret observaretque donec vitam finiisset; multa huic comminatus, nisi haec effecta dedisset. Postquam hic imperata fecit, obiitque puer, tum eunuchorum fidelissimos misi, per eosque inspexi mortuum, et sepelivi. Tali modo, rex, gesta haec res, talique fato functus est puer.

(118.) Sic igitur *Harpagus* ex vero rem exposuit. *Astyages* autem, tegens iram quam adversus eum ob id factum animo conceptam habebat, primum ei rursus narravit rem prouti ex bubulco ipse audiverat; tum, postquam ei hoc repetiisset, ad extremum dixit, *superesse puerum, et, quae facta sint, bene habere. Etenim* (sic perrexit dicere) *admissum in hunc puerum facinus et graviter ipse dolebam, et, quod in filiae meae offensionem incurrissem, haud leviter*

,,σης, τοῦτο μὲν, τὸν σεωυτοῦ παῖδα ἀπόπεμψον παρὰ ,,τὸν παῖδα τὸν νεήλυδα· τοῦτο δὲ, (σῶστρα γὰρ τοῦ ,,παιδὸς μέλλω θύειν τοῖσι θεῶν τιμὴ αὕτη προσκέε-
119 ,,ται,) πάρισθί μοι ἐπὶ δεῖπνον." Ἅρπαγος μὲν, ὡς ἤκουσε ταῦτα, προσκυνήσας, καὶ μεγάλα ποιησάμενος ὅτι τε ἡ ἁμαρτάς οἱ ἐς δέον ἐγεγόνεε, καὶ ὅτι ἐπὶ τύχῃσι χρηστῇσι ἐπὶ δεῖπνον κέκλητο, ἤϊε ἐς τὰ οἰκία. ἐσελθὼν δὲ τὴν ταχίστην, ἦν γάρ οἱ παῖς εἷς μοῦνος, ἔτεα τρία καὶ δέκα κου μάλιστα γεγονὼς, τοῦτον ἐκπέμπει, ἰέναι τε κελεύων ἐς Ἀστυάγεος, καὶ ποιέειν ὅ τι ἂν ἐκεῖνος κελεύῃ. αὐτὸς δὲ περιχαρὴς ἐὼν, φράζει τῇ γυναικὶ τὰ συγκυρήσαντα. Ἀστυάγης δὲ, ὡς οἱ ἀπίκετο ὁ Ἁρπάγου παῖς, σφάξας αὐτὸν, καὶ κατὰ μέλεα διελὼν, τὰ μὲν ὤπτησε, τὰ δὲ ἕψησε τῶν κρεῶν.

ferebam. Nunc ergo feliciter conversâ fortunâ, tu tuum filium mitte ad hunc puerum recens advenam; et ipse mihi ad coenam adesto, nam pro servato puero sacra diis, ad quos hic honos pertinet, sum facturus. (119.) His auditis *Harpagus* adoravit regem, et admodum gratulatus sibi, quod et delictum commode ipsi cessisset, et quod felicibus auspiciis ad coenam esset vocatus, domum rediit. Quam ubi ingressus est, protinus filium, quem habuit unicum, tredecim fere annos natum, emittit, adire iubens Astyagis aedes, et facere quidquid ille iussisset. Ipse vero supra modum gavisus, narravit uxori quae evenissent. At *Astyages*, ut ad eum venit Harpagi filius, iugulavit eum, et membratim concîdens corpus, partim assavit carnes, partim elixavit; easque postquam recte paratae fuerunt, in promtu habuit.

εὔτυκτα δὲ ποιησάμενος, εἶχε ἑτοῖμα. ἐπεί τε δὲ, τῆς ὥρης γινομένης τοῦ δείπνου, παρῆσαν οἵ τε ἄλλοι δαιτυμόνες καὶ ὁ Ἅρπαγος, τοῖσι μὲν ἄλλοισι καὶ αὐτῷ Ἀστυάγεϊ παρετιθέατο τράπεζαι ἐπιπλέαι μηλείων κρεῶν· Ἁρπάγῳ δὲ, τοῦ παιδὸς τοῦ ἑωυτοῦ, πλὴν κεφαλῆς τε καὶ ἄκρων χειρῶν τε καὶ ποδῶν, τἆλλα πάντα· ταῦτα δὲ χωρὶς ἔκειτο ἐπὶ κανέῳ κατακεκαλυμμένα. ὡς δὲ τῷ Ἁρπάγῳ ἐδόκεε ἅλις ἔχειν τῆς βορῆς, Ἀστυάγης εἴρετό μιν, εἰ ἡσθείη τι τῇ θοίνῃ. φαμένου δὲ Ἁρπάγου καὶ κάρτα ἡσθῆναι, παρέφερον, τοῖσι προσέκειτο, τὴν κεφαλὴν τοῦ παιδὸς κατακεκαλυμμένην, καὶ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας· Ἅρπαγον δὲ ἐκέλευον προσστάντες ἀποκαλύπτειν τε καὶ λαβεῖν τὸ βούλεται αὐτέων. πειθόμενος δὲ ὁ Ἅρπαγος, καὶ ἀποκαλύπτων, ὁρᾷ τοῦ παιδὸς τὰ λείμματα· ἰδὼν δὲ,

Tum, ubi coenae adfuit hora, quum convenissent et reliqui convivae et Harpagus, aliis convivis et ipsi Astyagi adponebantur mensae carnibus agninis refertae; Harpago vero partes omnes corporis filii ipsius, excepto capite et extremis manibus pedibusque: haec enim scorsim in canistro reposita erant contecta. Postquam satis pastus illo cibo sibi visus erat Harpagus, quaesivit ex eo Astyages, *numquid delectatus esset epulo:* qui ubi respondit, *valde quidem se eo esse delectatum*, adtulerunt, quibus id mandatum erat, caput pueri obtectum, et manus pedesque; et adstantes iusserunt Harpagum detegere, sumereque ex eis quidquid libuisset. Harpagus obtemperans, ubi detexit, conspicit filii sui reliquias: quo quidem spectaculo non consternatus est, sed sui compos mansit.

οὔτε ἐξεπλάγη, ἐντός τε ἑωυτοῦ γίνεται. εἴρετο δὲ αὐτὸν ὁ Ἀστυάγης, εἰ γινώσκοι ὅτευ θηρίου κρέα βεβρώκοι. ὁ δὲ καὶ γινώσκειν ἔφη, καὶ ἀρεστὸν εἶναι πᾶν τὸ ἂν βασιλεὺς ἔρδῃ. τούτοισι δὲ ἀμειψάμενος, καὶ ἀναλαβὼν τὰ λοιπὰ τῶν κρεῶν, ἤϊε ἐς τὰ οἰκία. ἐνθεῦτεν δὲ ἔμελλε, ὡς ἐγὼ δοκέω, ἁλίσας θάψειν τὰ πάντα.

120 Ἁρπάγῳ μὲν Ἀστυάγης δίκην ταύτην ἐπέθηκε. Κύρου δὲ πέρι βουλεύων, ἐκάλεε τοὺς αὐτοὺς τῶν μάγων οἳ τὸ ἐνύπνιόν οἱ ταύτῃ ἔκριναν. ἀπικομένους δὲ εἴρετο ὁ Ἀστυάγης, τῇ ἔκρινάν οἱ τὴν ὄψιν· οἱ δὲ κατὰ ταυτὰ εἶπαν, λέγοντες ὡς βασιλεῦσαι χρῆν τὸν παῖδα, εἰ ἐπέζωσε καὶ μὴ ἀπέθανε πρότερον. Ὁ δὲ ἀμείβεται αὐτοὺς τοῖσδε· „Ἔστι τε ὁ παῖς, καὶ περίεστι· καί „μιν, ἐπ᾽ ἀγροῦ διαιτώμενον, οἱ ἐκ τῆς κώμης παῖδες „ἐστήσαντο βασιλέα. ὁ δὲ πάντα, ὅσα περ οἱ ἀληθεῖ

Quaesivit autem ex eo Astyages, *cognosceretne cuius ferae carnes comedisset?* Cui ille, *et noscere se*, respondit; *et placere debere quidquid rex fecisset.* Hoc dato responso, sumtis secum reliquis carnibus, domum abiit; inde collectas, puto, reliquias cunctas humaturus.

(120.) Hac ultione de Harpago captâ, de *Cyro* deliberans *Astyages*, eosdem vocavit magos, qui ei insomnium in istam partem interpretati erant. Qui ubi convenerunt, quaesivit ex iis, *quam in partem interpretati essent insomnium?* Illi vero eodem modo responderunt; dicentes, *in fatis fuisse ut regnaret puer, si in vita mansisset, nec ante tempus decessisset.* Excepit Astyages: *Atqui vivit puer, et superest: et rure agentem pueri eiusdem pagi re-*

„λόγῳ βασιλέες, ἐτελέωσε ποιήσας. καὶ γὰρ δορυφόρους, καὶ θυρωροὺς, καὶ ἀγγελιηφόρους, καὶ τὰ λοιπὰ πάντα διατάξας εἶχε. καὶ νῦν ἐς τί ὑμῖν ταῦτα φαίνεται φέρειν;“ Εἶπαν οἱ μάγοι· „Εἰ μὲν περίεστί τε, καὶ ἐβασίλευσε ὁ παῖς μὴ ἐκ προνοίης τινὸς, θάρσει τε τούτου εἵνεκα, καὶ θυμὸν ἔχε ἀγαθόν· οὐ γὰρ ἔτι τὸ δεύτερον ἄρξει. παρὰ σμικρὰ γὰρ καὶ τῶν λογίων ἡμῖν ἔνια κεχώρηκε· καὶ τά γε τῶν ὀνειράτων ἐχόμενα, τελέως ἐς ἀσθενὲς ἔρχεται.“ Ἀμείβεται Ἀστυάγης τοῖσδε· „Καὶ αὐτὸς, ὦ μάγοι, ταύτῃ πλεῖστος γνώμην εἰμὶ, βασιλῆος ὀνομασθέντος τοῦ παιδὸς, ἐξήκειν τε τὸν ὄνειρον, καί μοι τὸν παῖδα τοῦτον εἶναι δεινὸν οὐδὲν ἔτι. ὅμως μέν γε τοι συμβουλεύσατέ μοι, εὖ περισκεψάμενοι, τὰ μέλλει ἀσφαλέστατα εἶναι

CXX. 12. εἶχε. *Vulgo* ἦρχε, regnabat.

gem elegerunt: atque ille, quaecumque faciunt vere nominati reges, cumulate fecit; nam et satellites, et ianitores, et internuncios, et qui reliquis praeessent muneribus, habuit constitutos. Et nunc, quorsum vobis haec valere videntur? Responderunt magi: *Si superest puer, et regnavit non praemeditato, confide hactenus; et bono esto animo; non enim iterum regnabit. Nam in exiguum quiddam etiam oraculorum nonnulla nobis exierunt; et quae de genere sunt insomniorum, ea quidem in admodum exile quidpiam subinde desinunt.* Ad haec Astyages, *Et ipse ego,* inquit, *ô magi, in hac maxime sum sententia, quod rex nominatus fuit puer, in eo exitum habere insomnium, nec eum porro esse mihi ullo modo timendum. Verum tamen, probe omnia circumspicientes, consulite mihi, quid fu-*

,,οἴκῳ τε τῷ ἐμῷ καὶ ὑμῖν." Εἶπαν πρὸς ταῦτα οἱ μά-
γοι· ,,Ὦ βασιλεῦ, καὶ αὐτοῖσι ἡμῖν περὶ πολλοῦ
,,ἐστὶ κατορθοῦσθαι ἀρχὴν τὴν σήν. κείνως μὲν γὰρ ἀλ-
,,λοτριοῦται, ἐς τὸν παῖδα τοῦτον περιϊοῦσα, ἐόντα
,,Πέρσην· καὶ ἡμεῖς, ἐόντες Μῆδοι, δουλούμεθά τε, καὶ
,,λόγου οὐδενὸς γινόμεθα πρὸς Περσέων, ἐόντες ξεῖνοι·
,,σέο δ' ἐνεστεῶτος βασιλῆος, ἐόντος πολιήτεω, καὶ ἄρ-
,,χομεν τὸ μέρος, καὶ τιμὰς πρὸς σέο μεγάλας ἔχο-
,,μεν. οὕτω ὦν πάντως ἡμῖν σέο τε καὶ τῆς σῆς ἀρχῆς
,,προοπτέον ἐστί. καὶ νῦν εἰ φοβερόν τι ἐωρῶμεν, πᾶν
,,ἄν σοι προεφράζομεν· νῦν δὲ ἀποσκήψαντος τοῦ ἐνυπ-
,,νίου ἐς φλαῦρον· αὐτοί τε θαρσέομεν, καὶ σοὶ ἕτερα
,,τοιαῦτα παρακελευόμεθα· τὸν δὲ παῖδα τοῦτον ἐξ
,,ὀφθαλμῶν ἀπόπεμψαι ἐς Πέρσας τε καὶ τοὺς γει-

turum sit tutissimum et domui meae et vobis. Tum magi: *Nostrâ etiam*, inquiunt, *plurimi interest, ut firmum stet tuum regnum. Nam isto modo alienatur illud, si in hunc puerum transit, qui est Persa: et nos, Medi quum simus, servituri sumus, et nulla in existimatione erimus apud Persas, utpote extranei. Te vero manente Rege, qui popularis es noster, et regnamus ex nostra parte, et magnos a te honores obtinemus. Ita igitur omnino et tibi et regno tuo debemus prospicere. Et nunc, si quid quod timendum esset cerneremus, cuncta tibi praedicturi eramus: at, quum in rem exilem exierit insomnium, et nos confidimus, et te ut idem facias hortamur. Hunc vero puerum e conspectu dimitte in Persas et ad suos parentes.*

„ναμένους.“ Ἀκούσας ταῦτα ὁ Ἀστυάγης, ἐχάρη 121
τε, καὶ καλέσας τὸν Κῦρον, ἔλεγέ οἱ τάδε· „Ὦ παῖ,
„σὲ γὰρ ἐγὼ δι' ὄψιν ὀνείρου οὐ τελέην ἠδίκεον, τῇ
„σεωυτοῦ δὲ μοίρῃ περίεις· νῦν ὦν ἴθι χαίρων ἐς Πέρ-
„σας, πομποὺς δ' ἐγὼ ἅμα πέμψω. ἐλθὼν δὲ ἐκεῖ,
„πατέρα τε καὶ μητέρα εὑρήσεις, οὐ κατὰ Μιτρα-
„δάτην τε τὸν βουκόλον καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ.“

Ταῦτα εἴπας ὁ Ἀστυάγης, ἀποπέμπει τὸν Κῦρον. 122
νοστήσαντα δέ μιν ἐς τοῦ Καμβύσεω τὰ οἰκία, ἐδέ-
ξαντο οἱ γεινάμενοι· καὶ δεξάμενοι, ὡς ἐπύθοντο, με-
γάλως ἀσπάζοντο, οἷα δὴ ἐπιστάμενοι αὐτίκα τότε
τελευτῆσαι· ἱστόρεόν τε ὅτεῳ τρόπῳ περιγένοιτο. ὁ δέ
σφι ἔλεγε, φὰς πρὸ τοῦ μὲν οὐκ εἰδέναι, ἀλλὰ ἡμαρ-
τηκέναι πλεῖστον, κατ' ὁδὸν δὲ πυθέσθαι πᾶσαν τὴν

(121.) His auditis gavisus Astyages, Cyrum ad se vocatum his verbis compellat: *O puer, ego propter vanum insomnii visum iniuriâ te adfeci; tu vero tuo fato superes. Nunc igitur, quod felix tibi atque faustum sit, abi in Persas; quo qui te comitentur, tecum mittam. Eo quum veneris, patrem ibi et matrem invenies, non eius sortis cuius sunt Mithradates bubulcus illiusque uxor.*

(122.) Haec quum dixisset *Astyages*, dimisit *Cyrum*. Quem, ad Cambysis aedes delatum, recepere parentes; receptumque, ubi quis esset cognovere, vehementi cum gaudio sunt amplexati, ut quem protinus a partu vitam finiisse arbitrarentur: percunctatique sunt, quonam pacto superfuerit. Et ille rem exposuit; dicens, *se ipsum antea nescivisse. sed plurimum a vero aberrasse; in itinere autem omnia,*

ἑωυτοῦ πάθην. ἐπίστασθαι μὲν γὰρ, ὡς βουκόλου τοῦ Ἀστυάγεος εἴη παῖς· ἀπὸ δὲ τῆς κεῖθεν ὁδοῦ τὸν πάντα λόγον τῶν πομπῶν πυθέσθαι. τραφῆναι δὲ ἔλεγε ὑπὸ τῆς τοῦ βουκόλου γυναικός. ἤϊέ τε ταύτην αἰνέων διὰ παντός· ἦν τέ οἱ ἐν τῷ λόγῳ τὰ πάντα ἡ Κυνώ. οἱ δὲ τοκέες, παραλαβόντες τὸ οὔνομα τοῦτο, ἵνα θειοτέρως δοκέῃ τοῖσι Πέρσῃσι περιεῖναί σφι ὁ παῖς, κατέβαλλον φάτιν ὡς ἐκκείμενον Κῦρον κύων ἐξέθρεψε. ἐνθεῦτεν
123 μὲν ἡ φάτις αὕτη κεχωρήκεε. Κύρῳ δὲ ἀνδρευμένῳ, καὶ ἐόντι τῶν ἡλίκων ἀνδρειοτάτῳ καὶ προσφιλεστάτῳ, προσέκειτο ὁ Ἅρπαγος, δῶρα πέμπων, τίσασθαι Ἀστυάγεα ἐπιθυμέων. ἀπ' ἑωυτοῦ γὰρ, ἐόντος ἰδιώτεω, οὐκ ἐνεώρα τιμωρίην ἐσομένην ἐς Ἀστυάγεα· Κῦρον δὲ

CXXII. 11. ἤϊέ τε. *Forsan* ἤϊέ τε ταύτην ἐπαινέων.

quae sibi acciderint, rescivisse. Putasse enim esse filium bubulci Astyagis; sed ex Media huc iter facientem totam rem ex comitibus suis cognovisse. Commemorabat autem *educatum se fuisse a bubulci uxore.* Et hanc laudabat continenter, eratque ei sermonum omnium argumentum *Cyno.* Quod nomen adripientes parentes eius; quo magis divinitus superesse Persis videretur puer, sparserunt famam, *fuisse Cyrum, quum expositus esset, a cane enutritum.* Inde haec fama in vulgus manavit.

(123.) Iam virilem aetatem ingressum Cyrum, quum et fortissimus esset suorum aequalium et omnibus carissimus, solicitavit *Harpagus* donis missis, de Astyage cupiens capere ultionem. Nam a se, privato homine, intelligebat vindictam adversus Astyagem non posse existere: sed Cyrum videns subcrescen-

ὀρέων ἐπιτρεφόμενον, ἐποιέετο σύμμαχον, τὰς πάθας τὰς Κύρου τῇσι ἑωυτοῦ ὁμοιούμενος. πρὸ δ' ἔτι τούτου τάδε οἱ κατέργαστο· ἐόντος τοῦ Ἀστυάγεος πικροῦ ἐς τοὺς Μήδους, συμμίσγων ἑνὶ ἑκάστῳ ὁ Ἅρπαγος τῶν πρώτων Μήδων, ἀνέπειθε ὡς χρὴ Κῦρον προστησαμένους, τὸν Ἀστυάγεα παῦσαι τῆς βασιληΐης. κατειργασμένου δέ οἱ τούτου, καὶ ἐόντος ἑτοίμου, οὕτω δὴ τῷ Κύρῳ διαιτωμένῳ ἐν Πέρσῃσι βουλόμενος ὁ Ἅρπαγος δηλῶσαι τὴν ἑωυτοῦ γνώμην, ἄλλως μὲν οὐδαμῶς εἶχε, ἅτε τῶν ὁδῶν φυλασσομένων· ὁ δὲ ἐπιτεχνᾶται τοιόνδε. λαγὸν μηχανησάμενος, καὶ ἀνασχίσας τούτου τὴν γαστέρα, καὶ οὐδὲν ἀποτίλας, ὡς δὲ εἶχε, οὕτω ἐσέθηκε βιβλίον, γράψας τά οἱ ἐδόκεε. ἀποῤῥάψας δὲ τοῦ λαγοῦ τὴν γαστέρα, καὶ δίκτυα δοὺς, ἅτε θηρευτῇ, τῶν οἰκετέων τῷ πιστοτάτῳ, ἀπέστειλε ἐς τοὺς

tem, hunc sibi conciliare socium studuit, quae Cyrus passus erat cum suâ conferens calamitate. Sed iam antea hoc ab illo praeparatum erat: quum acerbus in Medos esset Astyages, Harpagus cum unoquoque principum Medorum colloquia miscens, persuaserat illis, *necesse esse Cyrum rebus praeficere, et finem facere regno Astyagis.* His ita praeparatis, sic demum Cyro in Persis versanti aperire consilium suum cupiens Harpagus, quum aliter id efficere, custoditis itineribus, non posset, tali usus est commento. Leporem callide instruxit; cuius ventri, ita rescisso ut nihil pilorum avelleret, prout erat, indidit libellum, in quo quae voluerat scripta erant: tum, consuto rursus ventre, leporem atque retia, veluti venatori, tradidit servorum fidissimo, eumque in Persas misit,

Πέρσας· ἐντειλάμενός οἱ ἀπὸ γλώσσης, διδόντα τὸν λαγὸν Κύρῳ ἐπειπεῖν, αὐτοχειρίῃ μιν διελεῖν, καὶ μη-
124 δένα οἱ ταῦτα ποιεῦντι παρεῖναι. Ταῦτα δὲ δὴ ὦν ἐπιτελέα ἐγίνετο· καὶ ὁ Κῦρος παραλαβὼν τὸν λαγὸν ἀνέσχισε. εὑρὼν δὲ ἐν αὐτῷ τὸ βιβλίον ἐνεὸν, λαβὼν ἐπελέγετο. τὰ δὲ γράμματα ἔλεγε τάδε· ,,Ὦ παῖ ,,Καμβύσεω, σὲ γὰρ θεοὶ ἐπορέωσι· οὐ γὰρ ἄν κοτε ,,ἐς τοσοῦτον τύχης ἀπίκευ. σὺ νῦν Ἀστυάγεα τὸν σεωυτοῦ φονέα τίσαι. κατὰ μὲν γὰρ τὴν τούτου προθυμίην ,,τέθνηκας· τὸ δὲ κατὰ θεούς τε καὶ ἐμὲ περίεις. τά ,,σε καὶ πάλαι δοκέω πάντα ἐκμεμαθηκέναι, σέο τε ,,αὐτοῦ πέρι ὡς ἐπρήχθη, καὶ οἷα ἐγὼ ὑπὸ Ἀστυάγεος πέπονθα, ὅτι σε οὐκ ἀπέκτεινα, ἀλλὰ ἔδωκα ,,τῷ βουκόλῳ. σὺ νῦν ἢν βούλῃ ἐμοὶ πείθεσθαι, τῆσπερ ,,Ἀστυάγης ἄρχει χώρης, ταύτης ἁπάσης ἄρξεις. Πέρ-

ore tenus hoc adiiciens mandatum, ut Cyro leporem tradens simul diceret, *necesse esse ut ille sua manu eum exenteret, neque quisquam hoc facienti adsit.* (124.) His rebus ita perfectis, Cyrus acceptum leporem aperit, et libellum in eo repertum perlegit, in quo erant perscripta haec: *O fili Cambysis! te dii respiciunt; hoc enim absque esset, numquam tam mirâ usus esses fortunâ. Tu nunc de Astyage, tuo interfectore, cape poenas. Etenim ex huius consilio tu perieras; deorum autem beneficio et meo superes. Quae te omnia pridem puto cognovisse, quum quae tecum acta sunt, tum quae ego ab Astyage passus sum eo, quod te non occidi, sed pastori tradidi. Tu nunc, si mea volueris consilia sequi, quibus terris imperat Astyages, earum omnium*

„σας γὰρ ἀναπείσας ἀπίστασθαι, στρατηλάτεε ἐπὶ „Μήδους· καὶ, ἤν τε ἐγὼ ὑπὸ Ἀστυάγεος ἀποδεχθῶ „στρατηγὸς ἀντία σεῦ, ἔστι τοι τὰ σὺ βούλεαι, ἤν τε „τῶν τις δοκίμων ἄλλος Μήδων. πρῶτοι γὰρ οὗτοι „ἀποστάντες ἀπ' ἐκείνου, καὶ γενόμενοι πρὸς σέο, „Ἀστυάγεα καταιρέειν πειρήσονται. ὡς ὦν ἑτοίμου τοῦ „γε ἐνθάδε ἐόντος, ποίεε ταῦτα, καὶ ποίεε κατὰ „τάχος.“

Ἀκούσας ταῦτα ὁ Κῦρος, ἐφρόντιζε ὅτεῳ τρόπῳ σο- 125
φωτάτῳ Πέρσας ἀναπείσει ἀπίστασθαι. φροντίζων δὲ, εὑρίσκεται ταῦτα καιριώτατα εἶναι· ἐποίεε δὴ τάδε. γράψας ἐς βιβλίον τὰ ἐβούλετο, ἁλίην τῶν Περσέων ἐποιήσατο· μετὰ δὲ, ἀναπτύξας τὸ βιβλίον καὶ ἐπιλεγόμενος, ἔφη Ἀστυάγεά μιν στρατηγὸν Περσέων ἀποδεικνύναι. „Νῦν, ἔφη τε λέγων, ὦ Πέρσαι, προαγο-

rex eris. Persuade Persis ut ab illo desciscant, exercitumque duc in Mediam: et, sive ego ab Astyage dux adversus te fuero nominatus, sive alius quisquam nobilium Medorum, habebis quae voles. Nam primi hi ipsi ab illo deficient, et tecum facientes, tollere Astyagem studebunt. Quare persuasus parata tibi hîc quidem esse omnia, fac quae dixi, et fac celeriter!

(125.) His intellectis *Cyrus* secum deliberavit quo callidissimo modo Persas ad defectionem permoveret. Re deliberata, commodissimum hoc ei visum est consilium, quo nimirum etiam usus est. Conscriptis in libello quae voluit, concionem convocavit Persarum: tum aperiens libellum legensque, ait, *Astyagem sese ducem constituere Persarum.*

„ρεύω ὑμῖν, παρεῖναι ἕκαστον ἔχοντα δρέπανον." Κῦρος μὲν ταῦτα προηγόρευσε. Ἔστι δὲ Περσέων συχνὰ γένεα· καὶ τὰ μὲν αὐτέων ὁ Κῦρος συνάλισε, καὶ ἀνέπεισε ἀπίστασθαι ἀπὸ Μήδων. ἔστι δὲ τάδε, ἐξ ὧν ὧλλοι πάντες ἀρτέαται Πέρσαι· Πασαργάδαι, Μαράφιοι, Μάσπιοι. τουτέων Πασαργάδαι εἰσὶ ἄριστοι· ἐν τοῖσι καὶ Ἀχαιμενίδαι εἰσὶ φρήτρη, ἔνθεν οἱ βασιλέες οἱ Περσεῖδαι γεγόνασι. ἄλλοι δὲ Πέρσαι εἰσὶ οἵδε· Πανθιαλαῖοι, Δηρουσιαῖοι, Γερμάνιοι· οὗτοι μὲν πάντες ἀροτῆρες εἰσί. οἱ δὲ ἄλλοι, νομάδες. Δάοι,
126 Μάρδοι, Δροπικοὶ, Σαγάρτιοι. Ὡς δὲ παρῆσαν
ἅπαντες ἔχοντες τὸ προειρημένον, ἐνθαῦτα ὁ Κῦρος (ἦν γάρ τις χῶρος τῆς Περσικῆς ἀκανθώδης ὅσον τε ἐπὶ ὀκτωκαίδεκα σταδίους ἢ εἴκοσι πάντη) τοῦτόν σφι τὸν χῶρον προεῖπε ἐξημερῶσαι ἐν ἡμέρῃ. ἐπιτελεσάντων δὲ

Nunc igitur, perrexit dicere, *edico vobis, Persae, praesto sitis singuli cum falcibus.* Haec *Cyrus* pro concione dixit. Sunt autem *Persarum* plura *genera*; quorum nonnulla in concionem vocavit Cyrus, et ad deficiendum a Medis solicitavit. Sunt autem ea haec, e quibus alii omnes Persae pendent: Pasargadae, Maraphii, Maspii. Ex his nobilissimi sunt *Pasargadae*, in quibus est *Achaemenidarum* familia, ex qua reges Persidae sunt prognati. Alii vero Persae hi sunt: Panthialaei, Derusiaei, Germanii, qui omnes agrorum culturam exercent; reliqui nomades, Dai, Mardi, Dropici, Sagartii. (126.) Ut convenerunt omnes cum praedicto instrumento, ibi tum *Cyrus*, quum esset tractus Persicae regionis spinis obsitus, patens quaquaversum octodecim aut viginti

τῶν Περσέων τὸν προκείμενον ἄεθλον, δεύτερά σφι προεῖπε, ἐς τὴν ὑστεραίην παρεῖναι λελουμένους. ἐν δὲ τούτῳ τά τε αἰπόλια καὶ τὰς ποίμνας καὶ τὰ βουκόλια ὁ Κῦρος πάντα τοῦ πατρὸς συναλίσας ἐς τὠυτὸ, ἔθυε, καὶ παρεσκεύαζε ὡς δεξόμενος τῶν Περσέων τὸν στρατόν· πρὸς δὲ, οἴνῳ τε καὶ σιτίοισι ὡς ἐπιτηδεωτάτοισι. ἀπικομένους δὲ τῇ ὑστεραίῃ τοὺς Πέρσας κατακλίνας ἐς λειμῶνα, εὐώχεε. ἐπεί τε δὲ ἀπὸ δείπνου ἦσαν, εἴρετό σφεας ὁ Κῦρος, κότερα τὰ τῇ προτεραίῃ εἶχον, ἢ τὰ παρεόντα σφι εἴη αἱρετώτερα. οἱ δὲ ἔφασαν, πολλὸν εἶναι αὐτέων τὸ μέσον. τὴν μὲν γὰρ προτέρην ἡμέρην πάντα σφι κακὰ ἔχειν· τὴν δὲ τότε παρεοῦσαν, πάντα ἀγαθά. Παραλαβὼν δὲ τοῦτο τὸ ἔπος ὁ Κῦρος, παρεγύμνου τὸν πάντα λόγον, λέγων· „Ἄνδρες Πέρ„σαι, οὕτω ὑμῖν ἔχει. βουλομένοισι μὲν ἐμέο πείθεσθαι,

stadia, hunc tractum iussit illos eadem die eruncare. Proposito labore postquam perfuncti sunt Persae, iterum eisdem praedixit, ut in posterum diem adessent loti. Interim vero *Cyrus* caprarum oviumque et boum greges patris sui omnes in unum congregatos mactavit paravitque, quippe Persarum exercitum hisce excepturus, et vino, farinaceisque cibis commodissimis: utque postridie convenerunt Persae, recumbere in prato iussos lauto excepit epulo. Dein, postquam a coena surrexerunt, quaesivit ex his Cyrus, *utra optabiliora ipsis viderentur? quae pridie habuerint, an praesentia?* Et illi, *multum interesse*, dixerunt: *pridie enim omnia se mala habuisse, praesente vero die bona omnia.* Id verbum adripiens Cyrus, rem omnem, quam eis propositu-

„ἔστι τάδε τε καὶ ἄλλα μυρία ἀγαθὰ, οὐδένα πόνον δουλοπρεπέα ἔχουσι· μὴ βουλομένοισι δὲ ἐμέο πείθεσθαι, εἰσὶ ὑμῖν πόνοι τῷ χθιζῷ παραπλήσιοι ἀναρίθμητοι. νῦν ὦν ἐμέο πειθόμενοι, γίνεσθε ἐλεύθεροι. αὐτός τε γὰρ δοκέω θείῃ τύχῃ γεγονὼς τάδε ἐς χεῖρας ἄγεσθαι· καὶ ὑμέας ἥγημαι ἄνδρας Μήδων εἶναι οὐ φαυλοτέρους, οὔτε τἄλλα, οὔτε τὰ πολέμια. ὡς ὦν ἐχόντων ὧδε, ἀπίστασθε ἀπ' Ἀστυάγεος τὴν ταχίστην."

127 Πέρσαι μέν νυν προστάτεω ἐπιλαβόμενοι, ἄσμενοι ἐλευθεροῦντο, καὶ πάλαι δεινὸν ποιεύμενοι ὑπὸ Μήδων ἄρχεσθαι. Ἀστυάγης δὲ ὡς ἐπύθετο Κῦρον πρήσσοντα ταῦτα, πέμψας ἄγγελον, ἐκάλεε αὐτόν. ὁ δὲ Κῦρος ἐκέλευε τὸν ἄγγελον ἀπαγγέλλειν, ὅτι πρότερον ἥξοι

rus erat, aperuit dicens: *Viri Persae! ita vobis se res habet. Quod si me sequi volueritis, erunt vobis haec et infinita alia bona, eritisque omnibus servilibus laboribus expertes: me vero sequi nolentibus erunt labores hesternis similes innumeri. Nunc ergo, mihi dicto audientes, estote liberi! Nam et ego divina sorte ad hoc natus mihi videor, ut haec bona in manus nostras congeram; et vos iudico viros esse Medis non inferiores, quum aliis rebus, tum militari laude. Quae quum ita sint, desciscite quam primum ab Astyage!*

(127.) Igitur *Persae*, quum iam pridem aegre tulissent *Medorum* imperium, ducem nunc patronumque nacti, libenter in libertatem se vindicabant. *Astyages* vero, ut intellexit moliri haec *Cyrum*, misso nuncio, eum ad se vocavit. Cui renunciare nuncium iussit Cyrus, *prius se adventurum, quam*

παρ' ἐκεῖνον ἢ αὐτὸς Ἀστυάγης βουλήσεται. ἀκούσας
δὲ ταῦτα ὁ Ἀστυάγης, Μήδους τε ὥπλισε πάντας,
καὶ στρατηγὸν αὐτέων, ὥστε θεοβλαβὴς ἐών, ἀπέ-
δεξε Ἅρπαγον, λήθην ποιεύμενος τά μιν ἐόργεε. ὡς δ'
οἱ Μῆδοι στρατευσάμενοι τοῖσι Πέρσῃσι συνέμισγον, οἱ
μέν τινες αὐτέων ἐμάχοντο, ὅσοι μὴ τοῦ λόγου μετέ-
σχον· οἱ δὲ αὐτομόλεον πρὸς τοὺς Πέρσας· οἱ δὲ πλεῖ-
στοι ἐθελοκάκεόν τε καὶ ἔφευγον. Διαλυθέντος δὲ τοῦ 128
Μηδικοῦ στρατεύματος αἰσχρῶς, ὡς ἐπύθετο τάχιστα
ὁ Ἀστυάγης, ἔφη, ἀπειλέων τῷ Κύρῳ· „Ἀλλ' οὐδ'
„ὧς ὁ Κῦρός γε χαιρήσει." Τοσαῦτα εἴπας, πρῶτον
μὲν τῶν μάγων τοὺς ὀνειροπόλους, οἵ μιν ἀνέγνωσαν
μετεῖναι τὸν Κῦρον, τούτους ἀνεσκολόπισε. μετὰ δέ,
ὥπλισε τοὺς ὑπολειφθέντας τῶν Μήδων ἐν τῷ ἄστεϊ,
νέους τε καὶ πρεσβύτας ἄνδρας. ἐξαγαγὼν δὲ τούτους,

gratum futurum esset Astyagi. Quo audito Astyages Medos armavit cunctos, ducemque eis, velut divinitus mente perculsus, praefecit Harpagum, oblitus quae adversus illum patraverat. Medi, in bellum profecti, ubi Persis ad manus venerunt, pars eorum, quicumque consilii non erant participes, pugnam inibant; alii vero ad Persarum transierunt partes; sed plerique ultro cessantes a pugna, fugam capessebant. (128.) Ita turpiter dissoluto Medorum exercitu, ut rem cognovit Astyages, minitans Cyro, ait: *At ne sic quidem gaudebit Cyrus.* His dictis, primum magos somniorum interpretes, qui ei ut Cyrum dimitteret persuaserant, e palis suspendit: deinde Medos, qui in urbe relicti erant, armavit, iuvenes provectioresque aetate viros. Quibus eductis, praelio

καὶ συμβαλὼν τοῖσι Πέρσῃσι, ἑσσώθη· καὶ αὐτός τε Ἀστυάγης ἐζωγρήθη, καὶ τοὺς ἐξήγαγε τῶν Μήδων
129 ἀπέβαλε. Ἐόντι δὲ αἰχμαλώτῳ τῷ Ἀστυάγεϊ προσστὰς ὁ Ἅρπαγος, κατέχαιρέ τε καὶ κατεκερτόμεε, καὶ ἄλλα λέγων ἐς αὐτὸν θυμαλγέα ἔπεα, καὶ δὴ καὶ εἴρετό μιν, πρὸς τὸ ἑωυτοῦ δεῖπνον, τό μιν ἐκεῖνος σαρξὶ τοῦ παιδὸς ἐθοίνισε· „ὅ τι εἴη ἡ ἐκείνου δουλοσύνη „ἀντὶ τῆς βασιληΐης.“ ὁ δέ μιν προσιδὼν ἀντείρετο, εἰ ἑωυτοῦ ποιέεται τὸ Κύρου ἔργον. Ἅρπαγος δὲ ἔφη, αὐτὸς γὰρ γράψαι, τὸ πρῆγμα ἑωυτοῦ δὴ δικαίως εἶναι. Ἀστυάγης δέ μιν ἀπέφαινε τῷ λόγῳ „σκαιό„τατόν τε καὶ ἀδικώτατον ἐόντα πάντων ἀνθρώπων· „σκαιότατον μέν γε, εἰ παρεὸν αὐτῷ βασιλέα γε„νέσθαι, εἰ δὴ δι' ἑωυτοῦ γε ἐπρήχθη τὰ παρεόντα,

eum Persis inito, victus est: et ipse Astyages, amissis quos eduxerat Medis, vivus in hostium venit potestatem. (129.) Tum captivo Astyagi adstans Harpagus, laetitiâ ob illius casum gestiens, insultavit; et quum alia in eum acerba dicteria coniecit, tum in memoriam revocans coenam eam, qua filii carnes comedendas illi Astyages proposuerat, quaesivit, *ecquid placeret ei servitus, qui modo rex fuisset?* Quem adspiciens Astyages, vicissim interrogavit, *an suum faceret Cyri factum?* Et Harpagus, *suum merito censeri*, ait, *factum; se enim ipsum de eo suscipiendo ad Cyrum scripsisse.* Tum Astyages, longiorem exorsus sermonem, declaravit *ineptissimum illum esse hominum omnium, simulque iniquissimum: ineptissimum quidem, qui, quum ipse potuisset rex evadere, si quidem hae res per ipsum*

„ἄλλῳ περιέθηκε τὸ κράτος· ἀδικώτατον δὲ, ὅτι τοῦ „δείπνου εἵνεκεν Μήδους κατεδούλωσε. εἰ γὰρ δὴ δέον „πάντως περιθεῖναι ἄλλῳ τέῳ τὴν βασιληΐην, καὶ μὴ „αὐτὸν ἔχειν, δικαιότερον εἶναι Μήδων τέῳ περιβαλεῖν „τοῦτο τὸ ἀγαθὸν ἢ Περσέων. νῦν δὲ Μήδους μὲν, „ἀναιτίους τούτου ἐόντας, δούλους ἀντὶ δεσποτέων γε„γονέναι· Πέρσας δὲ, δούλους ἐόντας τὸ πρὶν Μήδων, „νῦν γενονέναι δεσπότας."

Ἀστυάγης μέν νυν, βασιλεύσας ἐπ' ἔτεα πέντε καὶ 130
τριήκοντα, οὕτω τῆς βασιληΐης κατεπαύσθη· Μῆδοι δὲ ὑπέκυψαν Πέρσῃσι διὰ τὴν τούτου πικρότητα, ἄρξαντες τῆς ἄνω Ἅλυος ποταμοῦ Ἀσίης ἐπ' ἔτεα τριήκοντα καὶ ἑκατὸν δυῶν δέοντα, πάρεξ ἢ ὅσον οἱ Σκύθαι ἦρχον. Ὑστέρῳ μέντοι χρόνῳ μετεμέλησέ τέ σφι ταῦτα ποιή-

gestae sint, ad alium detulerit imperium: iniquissimum vero, quod propter coenam istam Medos in servitutem coniecisset. Quod si enim opus fuisset in alium quempiam transferre imperium, seseque destituere; aequius fuisse Medorum alicui tribuere hoc bonum. quam cuipiam ex Persis. Nunc vero Medos. culpâ vacantes. servos factos esse pro dominis; Persas autem. quum Medorum pridem fuissent servi, dominos eorum evasisse.

(130.) Igitur *Astyages*, postquam tres et triginta annos regnasset, ita *regno exutus* est: Medi vero, propter huius acerbitatem, Persis succubuerunt; postquam imperium superioris trans Halyn fluvium Asiae per annos trecentos et duodetriginta tenuerant, demtis eis annis quibus penes Scythas fuerat imperium. Postero quidem tempore poenituit eos huius

σασι, καὶ ἀπέστησαν ἀπὸ Δαρείου· ἀποστάντες δὲ, ὀπίσω κατεστράφθησαν, μάχῃ νικηθέντες. τότε δὲ ἐπὶ Ἀστυάγεος οἱ Πέρσαι τε καὶ ὁ Κῦρος ἐπαναστάντες τοῖσι Μήδοισι, ἦρχον τὸ ἀπὸ τούτου τῆς Ἀσίης. Ἀστυάγεα δὲ Κῦρος, κακὸν οὐδὲν ἄλλο ποιήσας, εἶχε παρ' ἑωυτῷ ἐς ὃ ἐτελεύτησε. Οὕτω δὴ Κῦρος γενόμενός τε καὶ τραφεὶς ἐβασίλευσε· καὶ Κροῖσον ὕστερον τούτων ἄρξαντα ἀδικίης κατεστρέψατο, ὡς εἴρηταί μοι τὸ πρότερον. τοῦτον δὲ καταστρεψάμενος, οὕτω πάσης τῆς Ἀσίης ἦρξε.

131 ΠΕΡΣΑΣ δὲ οἶδα νόμοισι τοῖσδε χρεωμένους· ἀγάλματα μὲν καὶ νηοὺς καὶ βωμοὺς οὐκ ἐν νόμῳ ποιευμένους ἱδρύεσθαι, ἀλλὰ καὶ τοῖσι ποιεῦσι μωρίην ἐπιφέρουσι· ὡς μὲν ἐμοὶ δοκέειν, ὅτι οὐκ ἀνθρωποφυέας ἐνόμισαν τοὺς θεοὺς, κατάπερ οἱ Ἕλληνες, εἶναι. οἱ δὲ

facti, desciveruntque a Dario: sed post defectionem denuo subacti sunt, praelio superati. Tunc vero *Persae* cum Cyro, postquam regnante Astyage adversus Medos rebellassent, *Asiae regnum* ab eo tempore *obtinuere*. Astyagem vero Cyrus, nullo alio malo adficiens, apud se tenuit donec vitam finivit. Hoc igitur modo et natus et educatus *Cyrus* regnum obtinuit, et post haec Croesum, qui ipsum adgredi coeperat, devicit, quemadmodum a me supra expositum est: quo superato, universae Asiae imperavit.

(131.) PERSAS vero hisce uti institutis compertum habeo. Simulacra et templa et altaria statuere nefas existimant; stultitiamque his, qui hoc faciunt, imputant: scilicet, ut mihi videtur, quod non ex hominibus ortos aut naturam humanae similem habere

νομίζουσι Διῒ μὲν, ἐπὶ τὰ ὑψηλότατα τῶν οὐρέων
ἀναβαίνοντες, θυσίας ἔρδειν, τὸν κύκλον πάντα τοῦ
οὐρανοῦ Δία καλέοντες· θύουσι δὲ ἡλίῳ τε καὶ σελήνῃ
καὶ γῇ καὶ πυρὶ καὶ ὕδατι καὶ ἀνέμοισι. τούτοισι μὲν
δὴ μούνοισι θύουσι ἀρχῆθεν. ἐπιμεμαθήκασι δὲ καὶ τῇ
Οὐρανίῃ θύειν, παρά τε Ἀσσυρίων μαθόντες καὶ Ἀρα-
βίων. καλέουσι δὲ Ἀσσύριοι τὴν Ἀφροδίτην, Μύλιττα·
Ἀράβιοι δὲ, Ἀλίττα· Πέρσαι δὲ, Μίτραν. Θυσίη δὲ 132
τοῖσι Πέρσῃσι περὶ τοὺς εἰρημένους θεοὺς ἥδε κατέστη-
κε. οὔτε βωμοὺς ποιεῦνται, οὔτε πῦρ ἀνακαίουσι, μέλ-
λοντες θύειν· οὐ σπονδῇ χρέωνται, οὐκὶ αὐλῷ, οὐ
στέμμασι, οὐκὶ οὐλῇσι. τῶν δὲ ὡς ἑκάστῳ θύειν θέ-
λει, ἐς χῶρον καθαρὸν ἀγαγὼν τὸ κτῆνος, καλέει τὸν
θεὸν, ἐστεφανωμένος τὸν τιάραν μυρσίνῃ μάλιστα. ἑωυ-

Deos arbitrantur, sicuti Graeci. Illis igitur mos est, Iovi in summis montium iugis facere sacra, universum coeli orbem *Iovem* nominantibus. Faciunt autem et Soli sacra, et Lunae, et Terrae, et Aquae, et Ventis. Et his quidem solis numinibus a priscis inde temporibus sacra faciunt. Addidicerunt vero etiam *Uraniae* sacrificare, ab Assyriis et Arabibus accepto ritu. Venerem autem Assyrii *Mylitta* nominant, Arabes vero *Alitta;* Persae *Mitran.* (132.) Sacrificiorum autem, quae hisce diis peraguntur a Persis, talis est ratio. Nec altaria erigunt, nec ignem accendunt sacra facturi: libatione non utuntur, non tibia, non infulis, non mola. Ut cuique deo sacra quispiam vult facere, in locum mundum adducit victimam, deumque invocat, tiaram myrto maxime cinctam gestans. Non est autem licitum, ut sibi soli

τῷ μὲν δὴ τῷ θύοντι ἰδίῃ μούνῳ οὔ οἱ ἐγγίνεται ἀρᾶ-
σθαι ἀγαθά· ὁ δὲ πᾶσι τοῖσι Πέρσῃσι κατεύχεται εὖ
γίνεσθαι, καὶ τῷ βασιλεῖ. ἐν γὰρ δὴ τοῖσι ἅπασι
Πέρσῃσι καὶ αὐτὸς γίνεται. ἐπεὰν δὲ διαμιστύλας
κατὰ μέρεα τὸ ἱρήϊον, ἑψήσῃ τὰ κρέα, ὑποπάσας
ποίην ὡς ἁπαλωτάτην, μάλιστα δὲ τὸ τρίφυλλον,
ἐπὶ ταύτης ἔθηκε ὦν πάντα τὰ κρέα· διαθέντος δὲ αὐ-
τοῦ, μάγος ἀνὴρ παρεστεὼς ἐπαείδει θεογονίην, οἵην δὴ
ἐκεῖνοι λέγουσι εἶναι τὴν ἐπαοιδήν· ἄνευ γὰρ δὴ μάγου
οὔ σφι νόμος ἐστὶ θυσίας ποιέεσθαι. ἐπισχὼν δὲ ὀλί-
γον χρόνον, ἀποφέρεται ὁ θύσας τὰ κρέα, καὶ χρᾶ-
133 ται ὅ τι μιν ὁ λόγος αἱρέει. Ἡμέρην δὲ ἁπασέων
μάλιστα ἐκείνην τιμᾶν νομίζουσι, τῇ ἕκαστος ἐγένετο.
ἐν ταύτῃ δὲ πλέω δαῖτα τῶν ἄλλων δικαιεῦσι προτίθε-
σθαι· ἐν τῇ οἱ εὐδαίμονες αὐτῶν βοῦν καὶ ἵππον καὶ

bona precetur sacrificans: sed *cunctis Persis atque regi ut bene sit*, precatur; quippe in cunctorum Persarum numero et ipse continetur. Postquam in frusta dissecuit victimam, carnesque elixavit, substernit herbas quam tenerrimas, maxime trifolium, hisque carnes omnes inponit. Quibus ita dispositis, vir magus adstans accinit theogoniam quampiam, qualem illi esse incantationem dicunt: nam absque mago non fas est illis sacra facere. Interiecto brevi tempore, qui sacra fecit, carnes aufert, eisque utitur prout ei ratio suadet. (133.) Dierum omnium eum maxime celebrare moris est Persis, quo quisque natus est. Eo die aequum censent, copiosius epulum quam aliâs adponere: et fortunatiores quidem eo die bovem, equum, camelum, aut asinum adponunt in-

κάμηλον καὶ ὄνον προτιθέαται, ὅλους ὀπτοὺς ἐν καμίνοισι· οἱ δὲ πένητες αὐτέων τὰ λεπτὰ τῶν προβάτων προτιθέαται. σίτοισι δὲ ὀλίγοισι χρέωνται, ἐπιφορήμασι δὲ πολλοῖσι, καὶ οὐκ ἁλέσι· καὶ διὰ τοῦτο φασὶ Πέρσαι „τοὺς Ἕλληνας σιτεομένους, πεινῶντας παύεσθαι, „ὅτι σφι ἀπὸ δείπνου παραφορέεται οὐδὲν λόγου ἄξιον· „εἰ δέ τι παραφέροιτο, ἐσθίοντας ἂν οὐ παύεσθαι.“ οἴνῳ δὲ κάρτα προσκέαται· καί σφι οὐκ ἐμέσαι ἔξεστι, οὐκὶ οὐρῆσαι ἀντίον ἄλλου. ταῦτα μέν νυν οὕτω φυλάσσεται. μεθυσκόμενοι δὲ ἐώθασι βουλεύεσθαι τὰ σπουδαιέστατα τῶν πρηγμάτων· τὸ δ' ἂν ἅδῃ σφι βουλευομένοισι, τοῦτο τῇ ὑστεραίῃ νήφουσι προτιθεῖ ὁ στέγαρχος, ἐν τοῦ ἂν ἐόντες βουλεύωνται. καὶ ἢν μὲν ἅδῃ καὶ νήφουσι, χρέωνται αὐτέῳ· ἢν δὲ μὴ ἅδῃ, μετιεῖσι. τὰ

tegrum, in camino assatum; pauperiores vero minores adponunt pecudes. Farinaceis cibariis paucis utuntur, obsoniis vero et secundis mensis multis; eisque non simul, sed paulatim, inlatis. Quapropter Persae dicunt, *Graecos, quum cibum capiunt, desinere esurire; quoniam post coenam nihil amplius, quod alicuius momenti sit, eis adponitur: si quid enim porro adponeretur, a comedendo non esse cessaturos.* Vino largiter admodum indulgent: nec vero vomere illis licet, nec urinam mittere, alio praesente; atque hoc illi ita observant. Dum autem vino largius indulgent, interim de rebus maxime seriis deliberare consuerunt: quod vero deliberantibus placuit, id aedium herus, apud quem habita est deliberatio, postridie eius diei ieiunis proponit. Quod si ieiunis idem placet, hoc utuntur; sin minus, omittunt. Con-

δ' ἂν νήφοντες προβουλεύσωνται, μεθυσκόμενοι ἐπι-
134 διαγινώσκουσι. Ἐντυγχάνοντες δ' ἀλλήλοισι ἐν τῇσι ὁδοῖσι, τῷδε ἄν τις διαγνοίη εἰ ὅμοιοι εἰσὶ οἱ συντυγχάνοντες· ἀντὶ γὰρ τοῦ προσαγορεύειν ἀλλήλους, φιλέουσι τοῖσι στόμασι. ἢν δὲ ᾖ οὕτερος ὑποδεέστερος ὀλίγῳ, τὰς παρειὰς φιλέονται· ἢν δὲ πολλῷ ᾖ οὕτερος ἀγεννέστερος, προσπίπτων προσκυνέει τὸν ἕτερον. τιμῶσι δὲ ἐκ πάντων τοὺς ἄγχιστα ἑωυτῶν οἰκέοντας, μετά γε ἑωυτούς· δεύτερα δὲ, τοὺς δευτέρους· μετὰ δὲ, κατὰ λόγον προβαίνοντες τιμῶσι· ἥκιστα δὲ τοὺς ἑωυτῶν ἑκαστάτω οἰκημένους ἐν τιμῇ ἄγονται· νομίζοντες ἑωυτοὺς εἶναι ἀνθρώπων μακρῷ τὰ πάντα ἀρίστους, τοὺς δὲ ἄλλους κατὰ λόγον τὸν λεγόμενον τῆς ἀρετῆς ἀντέχεσθαι, τοὺς δὲ ἑκαστάτω οἰκέοντας ἀπὸ ἑωυτῶν κακίστους εἶναι.

tra, quae ieiuni sobriique ante deliberaverunt, ea vino madidi recognoscunt. (134.) Si qui in via sibi mutuo obviam veniunt, hac re cognoscere aliquis potest utrum câdem conditione sint qui sibi occurrunt: nempe hi, salutationis loco, ora in vicem osculantur. Quod si alteruter paulo est inferior, osculantur genas; sin multo inferior, prostratus adorat alterum. In honore autem habent, post sese mutuo, illos qui a se proxime habitant; post hos, qui his finitimi; et sic deinde in honore habendo pro ratione progrediuntur: minimeque omnium in honore habent hos, qui ab ipsis longissime remoti vivunt. Scilicet se ipsos hominum omnium arbitrantur esse longe praestantissimos; alios vero pro praedicta ratione virtutem colere; denique, qui ab ipsis longissime habitent, esse ignavissimos. Quoad vero penes Me-

Ἐπὶ δὲ Μήδων ἀρχόντων, καὶ ἦρχε τὰ ἔθνεα ἀλλή-
λων. συναπάντων μὲν Μῆδοι, καὶ τῶν ἄγχιστα οἰκέον-
των σφίσι· οὗτοι δὲ, καὶ τῶν ὁμούρων· οἱ δὲ, μάλιστα
τῶν ἐχομένων. κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ λόγον καὶ οἱ Πέρ-
σαι τιμῶσι· προέβαινε γὰρ δὴ τὸ ἔθνος ἄρχον τε καὶ
ἐπιτροπεῦον. Ξεινικὰ δὲ νόμαια Πέρσαι προσίενται 135
ἀνδρῶν μάλιστα. καὶ γὰρ δὴ τὴν Μηδικὴν ἐσθῆτα, νο-
μίσαντες τῆς ἑωυτῶν εἶναι καλλίω, φορέουσι· καὶ ἐς
τοὺς πολέμους, τοὺς Αἰγυπτίους θώρηκας. καὶ εὐπα-
θείας τε παντοδαπὰς πυνθανόμενοι ἐπιτηδεύουσι· καὶ
δὴ καὶ, ἀπ' Ἑλλήνων μαθόντες, παισὶ μίσγονται. γα-
μέουσι δ' ἕκαστος αὐτέων πολλὰς μὲν κουριδίας γυ-
ναῖκας, πολλῷ δ' ἔτι πλεῦνας παλλακὰς κτῶνται.
Ἀνδραγαθίη δ' αὕτη ἀποδέδεκται, μετὰ τὸ μάχεσθαι 136

dos fuerat imperium, etiam populi alter alteri imperabant: cunctis quidem Medi, et praesertim his qui proxime eis habitabant; hi vero, suis finitimis; et illi rursus his qui eos proxime attingebant. Et pari quoque ratione Persae in honore habent alios populos: nam similiter progrediendo alius populus alii praeest, et in illum imperii partem aliquam sibi commissam exercet. (135.) *Peregrina* autem *instituta* admittunt *Persae* omnium hominum maxime. Etenim Medicam vestem, suâ esse honestioram existimantes, gestant; et ad bella Aegyptiacos adoptarunt thoraces. Atque etiam voluptatum varia genera, ex aliis cognita, sectantur; et quidem pueris etiam ad venerem utuntur, a Graecis edocti. Ducunt autem eorum quisque legitimas uxores multas, multo vero etiam plures habent pellices. (136.) Strenuitas et boni viri

εἶναι ἀγαθὸν, ὃς ἂν πολλοὺς ἀποδέξῃ παῖδας· τῷ δὲ τοὺς πλείστους ἀποδεικνύντι, δῶρα ἐκπέμπει ὁ βασιλεὺς ἀνὰ πᾶν ἔτος. τὸ πολλὸν δ' ἡγέαται ἰσχυρὸν εἶναι. παιδεύουσι δὲ τοὺς παῖδας, ἀπὸ πενταέτεος ἀρξάμενοι μέχρι εἰκοσαέτεος, τρία μοῦνα, ἱππεύειν, καὶ τοξεύειν, καὶ ἀληθίζεσθαι. πρὶν δὲ ἢ πενταετὴς γένηται, οὐκ ἀπικνέεται ἐς ὄψιν τῷ πατρὶ, ἀλλὰ παρὰ τῇσι γυναιξὶ δίαιταν ἔχει. τοῦ δὲ εἵνεκα τοῦτο οὕτω ποιέεται, ἵνα ἢν ἀποθάνῃ τρεφόμενος, μηδεμίην ἄσην τῷ πατρὶ προσβάλῃ.

137 Αἰνέω μέν νυν τόνδε τὸν νόμον· αἰνέω δὲ καὶ τόνδε, τὸ μὴ μιῆς αἰτίης εἵνεκα μήτε αὐτὸν τὸν βασιλέα μηδένα φονεύειν, μήτε τῶν ἄλλων Περσέων μηδένα τῶν ἑωυτοῦ οἰκετέων ἐπὶ μιῇ αἰτίῃ ἀνήκεστον πάθος ἔρδειν·

officium apud eos, post bellicam virtutem, aestimatur, si quis multos progenuit filios: et, qui plurimos edidit, huic quotannis dona mittuntur a rege. In multitudine enim existimant robur inesse. Puerorum institutio, a quinto anno incipiens usque in vicesimum, ad sola tria haec refertur, equitare, arcu uti, et verum loqui. Priusquam quinquennis est puer, non venit in patris conspectum, sed apud mulieres vitam agit: id ea fit caussâ, ne, si illa aetate obit, dolorem adferat patri.

(137.) Laudo equidem istud institutum: sed et hoc laudo, quod propter unam simplicem culpam nec rex ipse quemquam morte plectit, nec reliquorum Persarum quisquam unius culpae caussâ in aliquem suorum atrocius quiddam et irreparabile committit:

ἀλλὰ λογισάμενος ἢν εὑρίσκῃ πλέω τε καὶ μέζω τὰ ἀδικήματα ἐόντα τῶν ὑπουργημάτων, οὕτω τῷ θυμῷ χρᾶται. Ἀποκτεῖναι δὲ οὐδένα κω λέγουσι τὸν ἑωυτοῦ πατέρα, οὐδὲ μητέρα. ἀλλὰ ὁκόσα ἤδη τοιαῦτα ἐγένετο, πᾶσαν ἀνάγκην φασὶ ἀναζητεόμενα ταῦτα ἀνευρεθῆναι ἤτοι ὑποβολιμαῖα ἐόντα, ἢ μοιχίδια· οὐ γὰρ δὴ φασὶ οἰκὸς εἶναι τόν γε ἀληθέως τοκέα ὑπὸ τοῦ
ἑωυτοῦ παιδὸς ἀποθνήσκειν· Ἅσσα δέ σφι ποιέειν 138
οὐκ ἔξεστι, ταῦτα οὐδὲ λέγειν ἔξεστι. αἴχιστον δὲ αὐτοῖσι τὸ ψεύδεσθαι νενόμισται· δεύτερα δὲ, τὸ ὀφείλειν χρέος· πολλῶν μὲν καὶ ἄλλων εἵνεκα, μάλιστα δὲ ἀναγκαίην φασὶ εἶναι, τὸν ὀφείλοντα καί τι ψεῦδος λέγειν. Ὃς ἂν δὲ τῶν ἀστῶν λέπρην ἢ λεύκην ἔχῃ, ἐς πόλιν οὗτος οὐ κατέρχεται, οὐδὲ συμμίσγεται τοῖσι

sed, subductis rationibus, postquam plura et maiora esse delicta reperit quam praestita officia, sic demum irae indulget. Ut autem patrem aliquis aut matrem occiderit, id vero numquam aiunt accidisse. Sed quaecumque talia adhuc facta sint, utique necesse esse aiunt, ut caussâ curatius cognitâ reperiantur commissa ea esse aut a supposititiis aut adulterino sanguine natis; nec enim veri simile esse, ut, qui vere pater fuerit, a proprio filio occidatur. (138.) Quaecumque vero illis facere non licet, ea nec dicere licitum est. Turpissimum autem apud eos habetur, mendacium dicere; alterum post hoc, aes alienum habere; et hoc quidem quum aliis de caussis, tum quod necesse esse aiunt, ut, qui aes alienum habet, etiam subinde mendacium dicat. Si quis e civibus leprâ aut vitiligine est correptus, in urbem

ἄλλοισι Πέρσῃσι· φασὶ δέ μιν ἐς τὸν ἥλιον ἁμαρτόντα
τι, ταῦτα ἔχειν. ξεῖνον δὲ πάντα, τὸν λαμβανόμενον
ὑπὸ τουτέων, πολλοὶ καὶ ἐλαύνουσι ἐκ τῆς χώρης· καὶ
τὰς λευκὰς περιστερὰς, τὴν αὐτὴν αἰτίην ἐπιφέροντες.
Ἐς ποταμὸν δὲ οὔτε ἐνουρέουσι, οὔτε ἐμπτύουσι, οὐ
χεῖρας ἐναπονίζονται, οὐδὲ ἄλλον οὐδένα περιορέωσι,
139 ἀλλὰ σέβονται ποταμοὺς μάλιστα. Καὶ τόδε ἄλλο
σφι ὧδε συμπέπτωκε γίνεσθαι, τὸ Πέρσας μὲν αὐτοὺς
λέληθε, ἡμέας μέν τοι οὔ. τὰ οὐνόματά σφι, ἐόντα
ὅμοια τοῖσι σώμασι καὶ τῇ μεγαλοπρεπείῃ, τελευτῶσι
πάντα ἐς τὠυτὸ γράμμα, τὸ Δωριέες μὲν Σὰν κα-
λέουσι, Ἴωνες δὲ Σίγμα. ἐς τοῦτο διζήμενος εὑρήσεις
τελευτῶντα τῶν Περσέων τὰ οὐνόματα, οὐ τὰ μὲν, τὰ
140 δὲ οὔ, ἀλλὰ πάντα ὁμοίως. Ταῦτα μὲν ἀτρεκέως

hic non intrat, nec cum aliis Persis consuetudinem habet. Dicunt autem, eo huic id accidisse, quod in Solem quidpiam deliquerit. Peregrinum vero quemlibet, qui tali morbo laborat, terrâ eiiciunt: et nonnulli etiam columbas albas exturbant, eodem malo eas laborare existimantes. In fluvium neque immingunt, neque exspuunt, nec manus in eo ablunt, nec alium haec facere patiuntur: sed fluvios praecipue colunt. (139.) Porro hoc aliud habent Persae, quod ipsos quidem latet, at nos non praeteriit. Scilicet nomina eorum, corporibus et maiestate similia, [*alii intelligunt,* vel corporibus vel magnificentiae ipsorum respondentia] desinunt omnia in eamdem literam, quam Dores *San*, Graeci *Sigma* vocant. In hanc literam, si volueris inquirere, reperies desinere Persarum nomina, non unum et alterum, sed pariter omnia. (140.) Haec

ἔχω περὶ αὐτῶν εἰδὼς εἰπεῖν. τάδε μέντοι ὡς κρυπτόμενα λέγεται, καὶ οὐ σαφηνέως, περὶ τοῦ ἀποθανόντος· ὡς οὐ πρότερον θάπτεται ἀνδρὸς Πέρσεω ὁ νέκυς, πρὶν ἂν ὑπ' ὄρνιθος ἢ κυνὸς ἑλκυσθῆναι. μάγους μὲν γὰρ ἀτρεκέως οἶδα ποιέοντας ταῦτα· ἐμφανέως γὰρ δὴ ποιεῦσι. κατακηρώσαντες δὴ ὦν τὸν νέκυν Πέρσαι, γῇ κρύπτουσι. Μάγοι δὲ κεχωρίδαται πολλὸν τῶν τε ἄλλων ἀνθρώπων, καὶ τῶν ἐν Αἰγύπτῳ ἱρέων. οἱ μὲν γὰρ ἁγνεύουσι ἔμψυχον μηδὲν κτείνειν, εἰ μὴ ὅσα θύουσι. οἱ δὲ δὴ μάγοι αὐτοχειρίῃ πάντα, πλὴν κυνὸς καὶ ἀνθρώπου, κτείνουσι· καὶ ἀγώνισμα μέγα τοῦτο ποιεῦνται, κτείνοντες ὁμοίως μύρμηκάς τε καὶ ὄφεις, καὶ τἄλλα ἑρπετὰ καὶ πετεινά. καὶ ἀμφὶ μὲν τῷ νόμῳ τούτῳ ἐχέτω ὡς καὶ ἀρχὴν ἐνομίσθη. ἄνειμι δὲ ἐπὶ τὸν πρότερον λόγον.

habui, quae de Persis citra dubitationem bene gnarus dicerem. Istud vero ut occultum refertur, nec satis aperte, quod ad vitâ functos spectat; scilicet, non prius sepeliri hominis Persae cadaver, quam ab ave aut a cane sit discerptum. Et Magis quidem esse hoc institutum, certo scio: faciunt enim aperte. Caeterum cerâ oblitum cadaver terrâ condunt Persae. *Magi* vero multum, quum ab aliis hominibus, differunt, tum a sacertotibus Aegyptiorum. Hi enim nefas existimant, quidquam vivum necare, praeter ea quae diis immolant: Magi vero omnia manu sua occidunt, excepto cane atque homine; et in hoc studium etiam magnum ponunt, necantes perinde et formicas et angues, et alia reptilia atque volucria. Sed utcumque se habeat instisuti istius genuina ratio, haec hactenus: redeo ad superiorem narrationem.

141 ἼΩΝΕΣ δὲ καὶ Αἰολέες, ὡς οἱ Λυδοὶ τάχιστα κατεστράφατο ὑπὸ Περσέων, ἔπεμπον ἀγγέλους ἐς Σάρδις παρὰ Κῦρον, ἐθέλοντες ἐπὶ τοῖσι αὐτοῖσι εἶναι τοῖσι καὶ Κροίσῳ ἦσαν κατήκοοι. ὁ δὲ, ἀκούσας αὐτέων τὰ προΐσχοντο, ἔλεξέ σφι λόγον· „Ἄνδρα, φὰς, „αὐλητὴν, ἰδόντα ἰχθῦς ἐν τῇ θαλάσσῃ, αὐλέειν, δοκέοντά σφεας ἐξελεύσεσθαι ἐς γῆν. ὡς δὲ ψευσθῆναι „τῆς ἐλπίδος, λαβεῖν ἀμφίβληστρον, καὶ περιβαλεῖν „τε πλῆθος πολλὸν τῶν ἰχθύων καὶ ἐξειρύσαι. ἰδόντα „δὲ παλλομένους, εἰπεῖν ἄρα αὐτὸν πρὸς τοὺς ἰχθῦς· „Παύεσθέ μοι ὀρχεόμενοι, ἐπεὶ οὐδ' ἐμέο αὐλέοντος ἠθέλετε ἐκβαίνειν ὀρχεόμενοι." Κῦρος μὲν τοῦτον τὸν λόγον τοῖσι Ἴωσι καὶ τοῖσι Αἰολεῦσι τῶνδε εἵνεκα ἔλεξε, ὅτι δὴ οἱ Ἴωνες πρότερον, αὐτοῦ Κύρου δεηθέντος δι' ἀγγέλων ἀπίστασθαί σφεας ἀπὸ Κροίσου, οὐκ ἐπείθοντο·

(141.) Simul atque Lydi subacti a Persis fuere, *Iones Aeolesque* legatos Sardes miserunt ad *Cyrum*, volentes eisdem conditionibus imperio eius esse subiecti, quibus Croeso paruerant. At ille, auditis eorum postulatis, fabulam eis narravit huiusmodi. *Fuit olim tibicen*, inquit, *qui, piscibus conspectis in mari, tibiâ cecinit, ratus illos in terram esse egressuros. Is ubi spe frustratum se vidit, capit rete, et ingentem piscium numerum reti inclusum extraxit. Quos ubi vidit palpitantes, dixit eis: desinite nunc saltare, quum, me tibiâ canente, egredi saltareque nolueritis.* Hanc fabulam Ionibus Aeolibusque hac caussâ Cyrus proposuit, quoniam ante id tempus Iones, per legatos invitati a Cyro ut a Croeso desciscerent, non paruerant; et tunc de-

τότε δὲ, κατεργασμένων τῶν πρηγμάτων, ἦσαν ἑτοῖμοι πείθεσθαι Κύρῳ. ὁ μὲν δὴ, ὀργῇ ἐχόμενος, ἔλεγέ σφι τάδε. Ἴωνες δὲ ὡς ἤκουσαν τούτων ἀνενειχθέντων ἐς τὰς πόλιας, τείχεά τε περιεβάλλοντο ἕκαστοι, καὶ συνελέγοντο ἐς Πανιώνιον οἱ ἄλλοι πλὴν Μιλησίων· πρὸς μούνους γὰρ τούτους ὅρκιον Κῦρος ἐποιήσατο, ἐπ' οἷσί περ ὁ Λυδός. τοῖσι δὲ λοιποῖσι Ἴωσι ἔδοξε κοινῷ λόγῳ πέμπειν ἀγγέλους ἐς Σπάρτην, δεησομένους Ἴωσι τιμωρέειν.

Οἱ δὲ Ἴωνες οὗτοι, τῶν καὶ τὸ Πανιώνιόν 142 ἐστι, τοῦ μὲν οὐρανοῦ καὶ τῶν ὡρέων ἐν τῷ καλλίστῳ ἐτύγχανον ἱδρυσάμενοι πόλιας πάντων ἀνθρώπων τῶν ἡμεῖς ἴδμεν. οὔτε γὰρ τὰ ἄνω αὐτῆς χωρία τὠυτὸ ποιέει τῇ Ἰωνίῃ, οὔτε τὰ κάτω, οὔτε τὰ πρὸς τὴν ἠῶ, οὔτε τὰ πρὸς τὴν ἑσπέρην· τὰ μὲν, ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ τε καὶ

mum, confectis rebus, ad parendum Cyro erant parati. Ille igitur, irâ commotus, ista eis respondit. Quo responso ad Ionum civitates relato, muris singuli oppida sua cingebant, et ad Panionium congregabantur reliqui omnes praeter Milesios; cum his enim solis Cyrus foedus fecerat eisdem conditionibus quibus olim Lydus. Reliquis vero Ionibus placuit, communi consilio Spartam legatos mittere, qui rogarent Spartanos ut Ionibus auxilio venirent.

(142.) Iones hi autem, quorum est etiam *Panionium* illud, prae omnibus quos novimus hominibus oppida condita tenebant in terrae tractu temperie coeli aërisque longe praestantissimo. Etenim neque locorum superius sitorum eadem ratio est atque Ioniae, neque inferius sitorum; nec eorum quae orientem spectant, nec quae occidentem: quorum alia frigore

ὑγροῦ πιεζόμενα· τὰ δὲ, ὑπὸ τοῦ θερμοῦ τε καὶ αὐχμώδεος. Γλῶσσαν δὲ οὐ τὴν αὐτὴν οὗτοι νενομίκασι, ἀλλὰ τρόπους τέσσερας παραγωγέων. Μίλητος μὲν αὐτέων πρώτη κέεται πόλις πρὸς μεσαμβρίην· μετὰ δὲ, Μυούς τε καὶ Πριήνη· αὗται μὲν ἐν τῇ Καρίῃ κατοίκηνται, κατὰ ταὐτὰ διαλεγόμεναί σφι. αἵδε δὲ ἐν τῇ Λυδίῃ· Ἔφεσος, Κολοφὼν, Λέβεδος, Τέως, Κλαζομεναὶ, Φώκαια. αὗται δὲ αἱ πόλιες τῇσι πρότερον λεχθείσῃσι ὁμολογέουσι κατὰ γλῶσσαν οὐδὲν, σφὶ δὲ ὁμοφωνέουσι. ἔτι δὲ τρεῖς ὑπόλοιποι Ἰάδες πόλιες, τῶν αἱ δύο μὲν νήσους οἰκέαται, Σάμον τε καὶ Χίον· ἡ δὲ μία ἐν τῇ ἠπείρῳ ἵδρυται, Ἐρυθραί. Χῖοι μέν νυν καὶ Ἐρυθραῖοι κατὰ τωὐτὸ διαλέγονται, Σάμιοι δὲ ἐπ' ἑωυτῶν μοῦνοι. οὗτοι χαρακτῆρες γλώσσης τέσσερες γίνονται.

aut humiditate premuntur, alia aestu et siccitate. *Linguâ* autem non utuntur eâdem, sed quatuor modis deflexionum. Prima civitatum Miletus versus meridiem sita est; dein Myus et Priene: et hae quidem in Caria sitae sunt, et dialecto utuntur eâdem. Istae vero in Lydia: Ephesus, Colophon, Lebedus, Teus, Clazomenae, Phocaea. Atque hae civitates, ad sermonis characterem quod adtinet, cum illis, quas ante nominavi, nihil commune habent, sed inter se conveniunt. Supersunt tres Ionicae civitates, quarum duae insulas incolunt, Samum atque Chium: tertia in continente sita est, Erythrae. Ex his Chii et Erythraei eàdem utuntur dialecto; Samii vero suâ, ab aliis diversâ. Hi sunt quatuor sermonis characteres.

Τούτων δὴ ὦν τῶν Ἰώνων οἱ Μιλήσιοι μὲν ἦσαν ἐν σκέπῃ τοῦ φόβου, ὅρκιον ποιησάμενοι. τοῖσι δὲ αὐτέων νησιώτῃσι ἦν δεινὸν οὐδέν· οὔτε γὰρ Φοίνικες ἦσάν κω Περσέων κατήκοοι, οὔτε αὐτοὶ οἱ Πέρσαι ναυβάται. Ἀπεσχίσθησαν δὲ ἀπὸ τῶν ἄλλων Ἰώνων οὗτοι κατ' ἄλλο μὲν οὐδὲν, ἀσθενέος δὲ ἐόντος τοῦ παντὸς τότε Ἑλληνικοῦ γένεος, πολλῷ δὲ ἦν ἀσθενέστατον τῶν ἐθνέων τὸ Ἰωνικὸν, καὶ λόγου ἐλαχίστου· ὅτι γὰρ μὴ Ἀθῆναι, ἦν οὐδὲν ἄλλο πόλισμα λόγιμον. οἱ μέν νυν ἄλλοι Ἴωνες καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἔφυγον τὸ οὔνομα, οὐ βουλόμενοι Ἴωνες κεκλῆσθαι· ἀλλὰ καὶ νῦν φαίνονταί μοι οἱ πολλοὶ αὐτέων ἐπαισχύνεσθαι τῷ οὐνόματι. αἱ δὲ δυώδεκα πόλιες αὗται τῷ τε οὐνόματι ἠγάλλοντο, καὶ ἱρὸν ἱδρύσαντο ἐπὶ σφέων αὐτέων, τῷ οὔνομα ἔθεντο Πανιώνιον· 143

(143.) Horum igitur Ionum *Milesii* tuti a metu erant, utpote foedus cum Cyro pacti. Qui autem ex eisdem insulas incolebant, ne illi quidem quidquam metuebant : necdum enim eo tempore Phoenices Persarum imperio erant subiecti, nec Persae ipsi mare exercebant Separaverant se autem hi Iones ab aliis Ionibus, [*societatemque inter se contraxerant*] non aliam ob caussam, nisi quod, quum universa tunc stirps Hellenica infirma esset, populorum omnium infirmissimus et minimi momenti fuerit Ionicus: nam, praeter Athenas, nulla alia erat eorum civitas notabilis. Quare et alii Iones et ipsi Athenienses nomen etiam fugiebant, nec *Iones* volebant adpellari: immo etiam nunc plerosque eorum pudet huius nominis. Sed duodecim illae civitates gaudebant hoc nomine, et separatim ab aliis templum sibi

ἐβουλεύσαντο δὲ αὐτοῦ μεταδοῦναι μηδαμοῖσι ἄλλοισι Ἰώνων. οὐδ' ἐδεήθησαν δὲ οὐδαμοὶ μετασχεῖν, ὅτι μὴ
144 Σμυρναῖοι. Κατάπερ οἱ ἐκ τῆς Πενταπόλιος νῦν χώρης Δωριέες, πρότερον δὲ Ἑξαπόλιος τῆς αὐτῆς ταύτης καλεομένης, φυλάσσονται ὦν μηδαμοὺς ἐσδέξασθαι τῶν προσοίκων Δωριέων ἐς τὸ Τριοπικὸν ἱρόν· ἀλλὰ καὶ σφέων αὐτέων τοὺς περὶ τὸ ἱρὸν ἀνομήσαντας ἐξεκλήϊσαν τῆς μετοχῆς. ἐν γὰρ τῷ ἀγῶνι τοῦ Τριοπίου Ἀπόλλωνος ἐτίθεσαν τὸ πάλαι τρίποδας χαλκέους τοῖσι νικῶσι· καὶ τούτους χρῆν τοὺς λαμβάνοντας ἐκ τοῦ ἱροῦ μὴ ἐκφέρειν, ἀλλ' αὐτοῦ ἀνατιθέναι τῷ θεῷ. ἀνὴρ ὦν Ἁλικαρνησσεὺς, τῷ οὔνομα ἦν Ἀγασικλέης, νικήσας, τὸν νόμον κατηλόγησε· φέρων δὲ πρὸς τὰ ἑωυτοῦ οἰκία προσεπασσάλευσε τὸν τρίποδα. διὰ ταύτην τὴν αἰτίην αἱ

statuerunt, cui *Panionio* imposuere nomen; decreveruntque nullos alios Ionas participes illius facere: nec vero etiam alii, ut in consortium reciperentur, petivere; praeter Smyrnaeos. (144.) Simili ratione *Dorienses*, Pentapolin quae nunc vocatur incolentes, quae olim eadem Hexapolis nominata erat, cavent ne alios ullos ex finitimis Doriensibus in Triopici templi communionem recipiant; verum etiam suo de numero eos, qui adversus id templum scelus admiserant, communione excluserunt. Nam quum inludis Triopii Apollinis ex prisco instituto aurei tripodes donarentur victoribus; quos tripodas qui acceperant, his non licebat eos extra templum exportare, sed ibidem deo dedicare oportebat; civis quidem Halicarnassensis, cui nomen erat Agasicles, victoriam quum reportasset, spreta lege domum suam detulit tripodem et ex

πέντε πόλιες, Λίνδος, καὶ Ἰήλυσσός τε καὶ Κάμειρος,
καὶ Κῶς τε καὶ Κνίδος, ἐξεκλήϊσαν τῆς μετοχῆς τὴν
ἕκτην πόλιν Ἁλικαρνησσόν. τούτοισι μέν νυν οὗτοι ταύ-
την τὴν ζημίην ἐπέθηκαν. Δυώδεκα δέ μοι δοκέουσι 145
πόλιας ποιήσασθαι οἱ Ἴωνες, καὶ οὐκ ἐθελῆσαι πλεῦ-
νας ἐσδέξασθαι, τοῦδε εἵνεκα, ὅτι καὶ ὅτε ἐν Πελο-
ποννήσῳ οἴκεον, δυώδεκα ἦν αὐτῶν μέρεα· κατάπερ νῦν
Ἀχαιῶν, τῶν ἐξελασάντων Ἴωνας, δυώδεκά ἐστι μέ-
ρεα. Πελλήνη μέν τε πρώτη πρὸς Σικυῶνος· μετὰ δὲ,
Αἴγειρα, καὶ Αἰγαί· ἐν τῇ Κρᾶθις ποταμὸς ἀέναός
ἐστι, ἀπ᾽ ὅτου ὁ ἐν Ἰταλίῃ ποταμὸς τὸ οὔνομα ἔσχε.
καὶ Βοῦρα, καὶ Ἑλίκη, (ἐς τὴν κατέφυγον Ἴωνες ὑπὸ
Ἀχαιῶν μάχῃ ἑσσωθέντες,) καὶ Αἴγιον, καὶ Ῥύπες,
καὶ Πατρέες, καὶ Φαρέες, καὶ Ὤλενος, ἐν τῷ Πεῖρος

clavo suspendit. Hanc ob culpam quinque civitates, Lindus, Ialyssus, Camirus, Cos, et Cnidus, sextam civitatem Halicarnassum communione excluserunt: talem illi his poenam inflixerunt. (145.) Quod autem duodecim civitates confecerunt *Iones*, nec plures voluerunt recipere, id eâ caussâ fecisse mihi videntur, quod etiam, quo tempore Peloponnesum habitaverant, totidem eorum fuerant regiones; quemadmodum nunc *Achaeorum*, qui Ionas expulerunt, duodecim regiones sunt: prima Pellene, haud procul Sicyone; dein Aegira, et Aegae, in qua est Cratis amnis perennis, a quo et ille in Italia nomen accepit; tum Bura, et Helice, in quam confugerant Iones ab Achaeis praelio superati; et Aegium, et Rypes, et Patrenses, et Pharenses, et Olenus, in qua Pirus est amnis ingens; et Dymae et Trytaeenses; qui soli ex

ποταμὸς μέγας ἐστί· καὶ Δύμη, καὶ Τριταιέες, οἳ
146 μοῦνοι τουτέων μεσόγαιοι οἰκέουσι. Ταῦτα δυώδεκα μέρεα νῦν Ἀχαιῶν ἐστὶ, καὶ τότε γε Ἰώνων ἦν. τουτέων δὴ εἵνεκα καὶ οἱ Ἴωνες δυώδεκα πόλιας ἐποιήσαντο· ἐπεὶ, ὥς γε ἔτι μᾶλλον οὗτοι Ἴωνές εἰσι τῶν ἄλλων Ἰώνων, ἢ κάλλιόν τι γεγόνασι, μωρίη πολλὴ λέγειν· τῶν Ἄβαντες μὲν ἐξ Εὐβοίης εἰσὶ οὐκ ἐλαχίστη μοῖρα, τοῖσι Ἰωνίης μέτα οὐδὲ τοῦ οὐνόματος οὐδέν· Μινύαι δὲ Ὀρχομένιοι ἀναμεμίχαται, καὶ Καδμεῖοι, καὶ Δρύοπες, καὶ Φωκέες ἀποδάσμιοι, καὶ Μολοσσοὶ, καὶ Ἀρκάδες Πελασγοὶ, καὶ Δωριέες Ἐπιδαύριοι, ἄλλα τε ἔθνεα πολλὰ ἀναμεμίχαται. οἱ δὲ αὐτέων, ἀπὸ τοῦ πρυτανηΐου τοῦ Ἀθηναίων ὁρμηθέντες, καὶ νομίζοντες γενναιότατοι εἶναι Ἰώνων, οὗτοι δὲ οὐ γυναῖκας

istis omnibus mediterranea habitant. (146.) Hae sunt nunc duodecim Achaeorum regiones, quae olim ibi Ionum fuerant: quâ nimirum de caussâ etiam in Asiae duodecim civitates confecerunt: Nam, esse hos magis *Ionas* quam reliqui Iones, aut nobiliori quadam stirpe oriundos, id vero dicere magna foret stultitia. Sunt enim horum quidem haud minima pars Abantes ex Euboea, quibus nihil cum Ionia aut cum nomine isto commune est: admixti porro eis sunt Minyae Orchomenii, et Cadmei, et Dryopes, et Phocenses, qui a popularibus suis se seiunxerunt, et Molossi, et Arcades Pelasgi, et Dorienses Epidaurii; denique multae aliae gentes illis inmixtae sunt. Qui vero eorum ex Athenarum prytaneo sunt profecti, nobilissimique censentur esse Ionum, hi vero uxores secum in coloniam non adduxerant, sed Ca-

ἠγάγοντο ἐς τὴν ἀποικίην, ἀλλὰ Καείρας ἔσχον, τῶν ἐφόνευσαν τοὺς γονέας. διὰ τοῦτον δὲ τὸν φόνον αἱ γυναῖκες αὗται, νόμον θέμεναι, σφίσι αὐτῇσι ὅρκους ἐπήλασαν, καὶ παρέδοσαν τῇσι θυγατράσι, μή κοτε ὁμοσιτῆσαι τοῖσι ἀνδράσι, μηδὲ οὐνόματι βῶσαι τὸν ἑωυτῆς ἄνδρα· τοῦδε εἵνεκα, ὅτι ἐφόνευσαν σφέων τοὺς πατέρας καὶ ἄνδρας καὶ παῖδας, καὶ ἔπειτεν, ταῦτα ποιήσαντες, αὐτῇσι συνοίκεον. ταῦτα δὲ ἦν γινόμενα ἐν Μιλήτῳ. Βασιλέας δὲ ἐστήσαντο, οἱ μὲν αὐτῶν, 147
Λυκίους, ἀπὸ Γλαύκου τοῦ Ἱππολόχου γεγονότας· οἱ δὲ, Καύκωνας Πυλίους, ἀπὸ Κόδρου τοῦ Μελάνθου· οἱ δὲ, καὶ συναμφοτέρους. ἀλλὰ γὰρ περιέχονται τοῦ οὐνόματος μᾶλλόν τι τῶν ἄλλων Ἰώνων. ἔστωσαν δὲ καὶ οἱ καθαρῶς γεγονότες Ἴωνες· εἰσὶ δὲ πάντες Ἴωνες, ὅσοι ἀπ' Ἀθηνῶν γεγόνασι, καὶ Ἀπατούρια ἄγουσι

ricas habebant uxores, quarum parentes occiderant. Quam ob caedem mulieres hae legem sibi, iuramento firmatam, imposuerunt, filiabusque suis tradiderunt, ne umquam cum maritis caperent cibum, nec maritum suum ulla nomine compellaret; hanc ob caussam, quod ipsarum parentes maritosque et liberos illi occidissent, et dein patrato hoc facinore ipsas duxissent uxores. Haec Mileti facta erant. (147.) Reges autem sibi constituerant, alii Lycios, a Glauco Hippolochi filio oriundos; alii Cauconas Pylios, a Codro Melanthi filio: alii ex utroque genere. Enimvero nomen hi tuentur aliquanto acrius quam reliqui Iones. Sint vero etiam ips maxime genuini Iones: sunt tamen *Iones* omnes, quicumque ex Attica oriundi sunt, et Apaturia celebrant: celebrant

ὁρτήν. ἄγουσι δὲ πάντες, πλὴν Ἐφεσίων καὶ Κολο-
φωνίων· οὗτοι γὰρ μοῦνοι Ἰώνων οὐκ ἄγουσι Ἀπατού-
148 ρια· καὶ οὗτοι κατὰ φόνου τινὰ σκῆψιν. Τὸ δὲ Πα-
νιώνιον ἐστὶ τῆς Μυκάλης χῶρος ἱρὸς, πρὸς ἄρκτον
τετραμμένος, κοινῇ ἐξαραιρημένος ὑπὸ Ἰώνων Ποσει-
δέωνι Ἑλικωνίῳ· ἡ δὲ Μυκάλη ἐστὶ τῆς ἠπείρου ἄκρη,
πρὸς ζέφυρον ἄνεμον κατήκουσα Σάμῳ. ἐς τὴν συλλε-
γόμενοι ἀπὸ τῶν πολίων Ἴωνες, ἄγεσκον ὁρτὴν, τῇ
ἔθεντο οὔνομα Πανιώνια. πεπόνθασι δὲ οὔτι μοῦναι αἱ
Ἰώνων ὁρταὶ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ Ἑλλήνων πάντων ὁμοίως
πᾶσαι ἐς τὠυτὸ γράμμα τελευτῶσι, κατάπερ τῶν
Περσέων τὰ οὐνόματα. αὗται μὲν αἱ Ἰάδες πόλιές
149 εἰσι. Αἵδε δὲ αἱ Αἰολίδες, Κύμη, ἡ Φρικωνὶς καλεο-
μένη, Λήρισσαι, Νέον τεῖχος, Τῆμνος, Κίλλα, Νό-
τιον, Αἰγιρόεσσα, Πιτάνη, Αἰγαῖαι, Μύρινα, Γρύ-

autem hoc festum omnes, exceptis Ephesiis et Colophoniis; hi enim soli ex Ionibus Apaturia non celebrant, idque ob caedis alicuius culpam. (148.) Est autem *Panionium* sacer locus Mycalae, septentrionem spectans, communi Ionum consilio Neptuno Heliconio dedicatus. Mycale autem promontorium est continentis, ab occidente Samum versus porrectum. Huc convenientes e civitatibus omnibus Iones festum celebrabant, quod *Panionia* nominabant. Habent hoc autem non solum Ionum festa, sed etiam Graecorum omnium; ut eorum nomina in eamdem desinant literam, quemadmodum etiam Persarum nomina. Hae igitur, quas dixi, Ionum sunt civitates. (149.) *Aeolides* vero civitates hae sunt: Cymae, Phriconis cognominata, Larissae, Neotichos, Temnus, Cilla, No-

νεια· αὗται ἕνδεκα Αἰολέων πόλιες αἱ ἀρχαῖαι. μία
γάρ σφεων παρελύθη ὑπὸ Ἰώνων, Σμύρνη. ἦσαν γὰρ
καὶ αὗται δυώδεκα αἱ ἐν τῇ ἠπείρῳ. οὗτοι δὲ οἱ Αἰο-
λέες χώρην μὲν ἔτυχον κτίσαντες ἀμείνω Ἰώνων, ὡρέων
δὲ ἥκουσαν οὐκ ὁμοίως. Σμύρνην δὲ ὧδε ἀπέβαλον 150
Αἰολέες. Κολοφωνίους ἄνδρας στάσι ἑσσωθέντας, καὶ
ἐκπεσόντας ἐκ τῆς πατρίδος, ὑπεδέξαντο. μετὰ δὲ, οἱ
φυγάδες τῶν Κολοφωνίων φυλάξαντες τοὺς Σμυρναίους
ὁρτὴν ἔξω τείχεος ποιευμένους Διονύσῳ, τὰς πύλας
ἀποκληΐσαντες, ἔσχον τὴν πόλιν. βοηθησάντων δὲ πάν-
των Αἰολέων, ὁμολογίῃ ἐχρήσαντο, τὰ ἔπιπλα ἀπο-
δόντων τῶν Ἰώνων, ἐκλιπεῖν Σμύρνην Αἰολέας. ποιη-
σάντων δὲ ταῦτα Σμυρναίων, ἐπιδιείλοντό σφεας αἱ

tium, Aegiroessa, Pitane, Aegaeae, Myrina, Grynea: hae sunt undecim Aeolensium civitates antiquae: una enim eis ademta est a Ionibus, Smyrna. Fuerant enim et hae civitates duodecim, in continente omnes sitae. Colebant autem hi Aeolenses regionem, cui solum praestantius quam Ionum; caeterum coeli temperie Ionum regioni erat inferior. (150.) *Smyrnam* vero tali modo amiserant Aeolenses. Cives Colophonios, qui in popularium seditione inferiores discesserant, patriâque fuerant pulsi, intra urbem suam receperunt. Post haec iidem exsules Colophonii, observato die quo Smyrnenses Neptuno extra muros sacra faciebant, occlusis portis urbem tenuere. Dein succurrentibus Aeolensibus cunctis, fit pactum hac conditione, ut Iones omnia quae moveri possent Aeolensibus redderent, Aeolenses Smyrnam relinquerent. Quo facto, reliquae undecim civitates Smyrnaeos inter

ἕνδεκα πόλιες, καὶ ἐποιήσαντο σφέων αὐτέων πολιή-
151 τας. Αὗται μέν νυν αἱ ἠπειρώτιδες Αἰολίδες πόλιες,
ἔξω τῶν ἐν τῇ Ἴδῃ οἰκημένων· κεχωρίδαται γὰρ αὗται.
αἱ δὲ τὰς νήσους ἔχουσαι, πέντε μὲν πόλιες τὴν Λέσ-
βον νέμονται· τὴν γὰρ ἕκτην ἐν τῇ Λέσβῳ οἰκεομένην
Ἀρίσβαν ἠνδραπόδισαν Μεθυμναῖοι, ἐόντας ὁμαίμους.
ἐν Τενέδῳ δὲ μία οἰκέεται πόλις, καὶ ἐν τῇσι Ἑκατὸν
Νήσοισι καλεομένῃσι ἄλλη μία. Λεσβίοισι μέν νυν καὶ
Τενεδίοισι, κατάπερ Ἰώνων τοῖσι τὰς νήσους ἔχουσι,
ἦν δεινὸν οὐδέν· τῇσι δὲ λοιπῇσι πόλισι ἕαδε κοινῇ Ἴωσι
ἕπεσθαι, τῇ ἂν οὗτοι ἐξηγέωνται.

152 Ὡς δὲ ἀπικέατο ἐς τὴν Σπάρτην τῶν Ἰώνων καὶ
Αἰολέων οἱ ἄγγελοι, (κατὰ γὰρ δὴ τάχος ἦν ταῦτα
πρησσόμενα,) εἵλοντο πρὸ πάντων λέγειν τὸν Φωκαέα,

se dispertitae, in civium numerum receperunt. (151.) Hae sunt igitur *Aeolensium* civitates in continente sitae, praeter eas quae Idam incolunt; hae enim ab illis seiunctae sunt. Qui vero insulas obtinent, eorum quinque civitates Lesbum incolunt: nam sextam, quam in Lesbo condiderant, Arisbam, Methymnaei in servitutem redegerunt, quum essent consanguinei In Tenedo vero una habitatur civitas; et in Centum-insulis quae vocantur, itidem una. Lesbii igitur et Tenedii, quemadmodum Iones insulas incolentes, nihil metuebant: reliquis vero civitatibus communi consilio placuit Ionas sequi, quocumque hi ducerent.

(152.) *Spartam* ut venerunt *Ionum Aeolumque* legati, (celeriter enim haec conficiebantur) oratorem qui nomine omnium verba faceret delegerunt

τῷ οὔνομα ἦν Πύθερμος. ὁ δὲ, πορφύρεόν τε εἷμα περιβαλόμενος, ὡς ἂν πυνθανόμενοι πλεῖστοι συνέλθοιεν Σπαρτιητέων, καὶ καταστὰς, ἔλεγε πολλὰ, τιμωρέειν ἑωυτοῖσι χρήζων. Λακεδαιμόνιοι δὲ οὔ κως ἤκουον, ἀλλ' ἀπέδοξέ σφι μὴ τιμωρέειν Ἴωσι. οἱ μὲν δὴ ἀπαλλάσσοντο· Λακεδαιμόνιοι δὲ ἀπωσάμενοι τῶν Ἰώνων τοὺς ἀγγέλους, ὅμως ἀπέστειλαν πεντηκοντέρῳ ἄνδρας, ὡς μὲν ἐμοὶ δοκέει, κατασκόπους τῶν τε Κύρου πρηγμάτων καὶ Ἰωνίης. ἀπικόμενοι δὲ οὗτοι ἐς Φώκαιαν, ἔπεμπον ἐς Σάρδις σφέων αὐτέων τὸν δοκιμώτατον, τῷ οὔνομα ἦν Λακρίνης, ἀπερέοντα Κύρῳ Λακεδαιμονίων ῥῆσιν „γῆς τῆς Ἑλλάδος μηδεμίην πόλιν σιναμωρέειν, „ὡς αὐτῶν οὐ περιοψομένων.“ Ταῦτα εἰπόντος τοῦ 153
κήρυκος, λέγεται Κῦρον ἐπείρεσθαι τοὺς παρεόντας οἱ Ἑλλήνων „τίνες ἐόντες ἄνθρωποι Λακεδαιμόνιοι, καὶ κό-

civem Phocaeensem, cui nomen erat Pythermus. Et ille purpureo amictus pallio, quo major Spartanorum numerus, adventu eorum cognito, conveniret, in medium progressus, multa fecit verba, orans ut ipsis succurrerent. At *Lacedaemonii* neutiquam audiebant, nec placebat eis opem ferre Ionibus. Itaque illi discesserunt: Lacedaemonii vero, reiectis Ionum legatis, tamen quinquaginta remorum navi viros emiserunt, res Cyri Ioniaeque (ut mihi videtur) exploraturos. Qui quum Phocaeam adpulissent, Sardes miserunt e suis virum probatissimum, Lacrinen nomine, qui Lacedaemoniorum verbis ediceret Cyro, *ne ulli civitati terrae Graeciae damnum inferret; se enim eam rem non neglecturos.* (153.) Hae quum dixisset legatus, fertur *Cyrus* ex praesentibus Graecis

„σοι πλῆθος, ταῦτα ἑωυτῷ προαγορεύουσι." πυνθανόμενον δέ μιν, εἰπεῖν πρὸς τὸν κήρυκα τὸν Σπαρτιήτην· „Οὐκ ἔδεισά κω ἄνδρας τοιούτους, τοῖσι ἐστὶ χῶρος „ἐν μέσῃ τῇ πόλει ἀποδεδεγμένος, ἐς τὸν συλλεγό- „μενοι, ἀλλήλους ὀμοῦντες ἐξαπατῶσι. τοῖσι, ἢν ἐγὼ „ὑγιαίνω, οὐ τὰ Ἰώνων πάθεα ἔσται ἔλλεσχα, ἀλ- „λὰ τὰ οἰκήϊα." Ταῦτα ἐς τοὺς πάντας Ἕλληνας ἀπέῤῥιψε ὁ Κῦρος τὰ ἔπεα, ὅτι ἀγορὰς κτησάμενοι, ὠνῇ τε καὶ πρήσει χρέωνται. αὐτοὶ γὰρ οἱ Πέρσαι ἀγορῇσι οὐδὲν ἐώθασι χρῆσθαι, οὐδέ σφί ἐστι τὸ παράπαν ἀγορή. Μετὰ ταῦτα ἐπιτρέψας τὰς μὲν Σάρδις Ταβάλῳ ἀνδρὶ Πέρσῃ, τὸν δὲ χρυσὸν, τόν τε Κροίσου καὶ τὸν τῶν ἄλλων Λυδῶν, Πακτύῃ ἀνδρὶ Λυδῷ κομίζειν, ἀπήλαυνε αὐτὸς ἐς Ἀγβάτανα, Κροῖσόν τε

quaesisse, *quinam homines essent Lacedaemonii, quantaque illorum multitudo, qui haec ei edicerent.* Quae postquam ex his cognovit, legato Spartiatae respondit: *Numquam timui tales viros, qui in medio oppido locum habent designatum, in quo congregati, interposito iuramento, sese invicem decipiunt: quibus, si ego valebo, accidet, ut non de his quae Ionibus, sed quae sibi impendent, sint confabulaturi.* Haec *Cyrus* in universos coniecit Graecos, eo quod fora publica habent, in quibus emtioni et venditioni dant operam: Persae autem foris non utuntur, nec est omnino apud illos forum rerum venalium. Post haec vero, Sardium custodiâ Tabalo traditâ, homini Persae, et auri transferendi curâ, quod Croesi aliorumque Lydorum fuerat, Pactyae commissâ, Lydo homini, ipse Agbatana pro-

ἅμα ἀγόμενος, καὶ τοὺς Ἴωνας ἐν οὐδενὶ λόγῳ ποιη-
σάμενος τὴν πρώτην εἶναι. ἥ τε γὰρ Βαβυλών οἱ ἦν ἐμ-
πόδιος, καὶ τὸ Βάκτριον ἔθνος, καὶ Σάκαι τε καὶ Αἰ-
γύπτιοι, ἐπ' οὓς ἐπεῖχέ τε στρατηλατέειν αὐτός, ἐπὶ
δὲ Ἴωνας ἄλλον πέμπειν στρατηγόν. Ὡς δὲ ἀπήλασε 154
ὁ Κῦρος ἐκ τῶν Σαρδίων, τοὺς Λυδοὺς ἀπέστησε ὁ
Πακτύης ἀπό τε Ταβάλου καὶ Κύρου· καταβὰς δὲ
ἐπὶ θάλασσαν, ἅτε τὸν χρυσὸν ἔχων πάντα τὸν ἐκ
τῶν Σαρδίων, ἐπικούρους τε ἐμισθοῦτο, καὶ τοὺς ἐπι-
θαλασσίους ἀνθρώπους ἔπειθε σὺν ἑωυτῷ στρατεύεσθαι.
ἐλάσας δὲ ἐπὶ τὰς Σάρδις, ἐπολιόρκεε Τάβαλον,
ἀπεργμένον ἐν τῇ ἀκροπόλει.

Πυθόμενος δὲ κατ' ὁδὸν ταῦτα ὁ Κῦρος, εἶπε πρὸς 155
Κροῖσον τάδε. „Κροῖσε, τί ἔσται τὸ τέλος τῶν γινο-
„μένων τούτων ἐμοί; οὐ παύσονται Λυδοί, ὡς οἴκασι,

proficiscitur, Croesum secum ducens, nil adtinere in praesentiâ ratus ut continuo adversus Ionas iret. Obstabat enim Babylon, et Bactriana gens, et Sacae atque Aegyptii, in quos ipse expeditionem cogitabat suscipere, adversus Ionas vero alium mittere ducem. (154.) Ut vero Sardibus discesserat Cyrus, Lydos *Pactyas* ad desciscendum a Tabalo et Cyro permovit: et ad mare profectus, quum aurum omne ex Sardibus in potestate haberet, auxilia mercede conduxit, maritimisque hominibus ut secum militarent persuasit. Tum exercitu adversus *Sardes* ducto, Tabalum oppugnavit, in arce conclusum.

(155.) Eâ re in itinere cognitâ, *Cyrus* his verbis Croesum compellavit. *Croese, quis mihi erit harum rerum finis? Non desinent Lydi, uti videtur,*

„πρήγματα παρέχοντες, καὶ αὐτοὶ ἔχοντες. Φροντίζω, „μὴ ἄριστον ᾖ ἐξανδραποδίσασθαί σφεας. ὁμοίως γὰρ „μοι νῦν γε φαίνομαι πεποιηκέναι, ὡς εἴ τις πατέρα „ἀποκτείνας, τῶν παίδων αὐτοῦ φείσαιτο· ὡς δὲ καὶ „ἐγὼ Λυδῶν τὸν μὲν πλέον τι ἢ πατέρα ἐόντα σὲ „λαβὼν ἄγω, αὐτοῖσι δὲ Λυδοῖσι τὴν πόλιν παρέδω„κα· καὶ ἔπειτα θωυμάζω εἴ μοι ἀπεστᾶσι;" Ὁ μὲν δὴ τά περ νόεε, ἔλεγε· ὁ δ' ἀμείβετο τοῖσδε, δείσας μὴ ἀναστάτους ποιήσῃ τὰς Σάρδις· „Ὦ βασιλεῦ, „τὰ μὲν οἰκότα εἴρηκας· σὺ μέντοι μὴ πάντα θυμῷ „χρέω, μηδὲ πόλιν ἀρχαίην ἐξαναστήσῃς, ἀναμάρτη„τον ἐοῦσαν καὶ τῶν πρότερον, καὶ τῶν νῦν ἑστεώτων. „τὰ μὲν γὰρ πρότερον ἐγώ τε ἔπρηξα, καὶ ἐγὼ ἐμῇ „κεφαλῇ ἀναμάξας φέρω. τὰ δὲ νῦν παρεόντα Πακ-

et molestiam creare mihi, et ipsi sibi exhibere? Subit animum cogitatio, optimum fore, ut prorsus in servitutem eos redigam. Similiter enim nunc mihi videor fecisse, atque si quis, quorum patrem occidisset, filiis pepercerit. Sic nempe et ego, quum te in potestate habens mecum ducam, qui amplius etiam aliquid quam pater illis fuisti, ipsis Lydis urbem tradidi: ac dein miror, a me eos descivisse! Sic ille quae sentiebat dixit. Cui *Croesus*, veritus ne funditus everteret Sardes, his verbis respondit. *Aequa sunt*, inquit, *Rex, quae dixisti. At tu tamen ne prorsus indulgeas irae, nec penitus evertas antiquam urbem, quae et ante actorum insons est, et eorum quae nunc aguntur. Nam, quae ante acta sunt, ea ego feci, et meo capite culpam luo. Quae vero nunc aguntur, eorum reus Pactias est, cuius*

„τύης γάρ ἐστι ὁ ἀδικέων, τῷ σὺ ἐπέτρεψας Σάρδις, „οὗτος δότω τοι δίκην. Λυδοῖσι δὲ συγγνώμην ἔχων, „τάδε αὐτοῖσι ἐπίταξον, ὡς μήτε ἀποστέωσι, μήτε „δεινοί τοι ἔωσι. ἄπειπε μέν σφι πέμψας, ὅπλα „ἀρήϊα μὴ ἐκτῆσθαι· κέλευε δέ σφεας κιθῶνάς τε „ὑποδύνειν τοῖσι εἵμασι, καὶ κοθόρνους ὑποδέεσθαι· „πρόειπε δ' αὐτοῖσι κιθαρίζειν τε καὶ ψάλλειν καὶ κα„πηλεύειν παιδεύειν τοὺς παῖδας. καὶ ταχέως σφέας, „ὦ βασιλεῦ, γυναῖκας ἀντ' ἀνδρῶν ὄψεαι γεγονότας, „ὥστε οὐδὲν δεινοί τοι ἔσονται μὴ ἀποστέωσι." Κροῖ- 156
σος μὲν δὴ ταῦτά οἱ ὑπετίθετο, αἱρετώτερα ταῦτα εὑρίσκων Λυδοῖσι, ἢ ἀνδραποδισθέντας πρηθῆναι σφέας· ἐπιστάμενος ὅτι ἢν μὴ ἀξιόχρεων πρόφασιν προτείνῃ, οὐκ ἀναπείσει μιν μεταβουλεύσασθαι· ἀῤῥωδέων δὲ, μὴ

tu fidei Sardes commisisti; hic tibi det poenas. Lydis vero dans veniam, haec illis impone, ne posthac a te deficiant, aut ullo modo metuendi sint. Missis nunciis interdicito illis, ne arma possideant bellica; et tunicas iube eos sub palliis gestare, cothurnosque pro calceis induere: denique edic ut pueros suos instituant citharam pulsare, et canere, et mercaturam exercere: et mox videbis eos, ô Rex, foeminas ex viris factos, ut porro non sit quod verearis ne a te deficiant. (156.) Haec Cyro Croesus suasit, optabiliora Lydis ratus, quam in servitutem redigi et pro mancipiis vendi: pulcre quippe intelligebat, nisi probabilem adferret rationem non persuasurum se esse Cyro, ut mutaret consilium; simul vero timebat, ne in posterum aliquando Lydi, si praesens periculum evasissent, de-

καὶ ὕστερόν κοτε οἱ Λυδοὶ, ἢν τὸ παρεὸν ὑπεκδράμωσι,
ἀποστάντες ἀπὸ τῶν Περσέων ἀπόλωνται. Κῦρος δὲ
ἡσθεὶς τῇ ὑποθήκῃ, καὶ ὑπεὶς τῆς ὀργῆς, ἔφη οἱ πεί-
θεσθαι. καλέσας δὲ Μαζάρεα ἄνδρα Μῆδον, ταῦτά
οἱ ἐνετείλατο προειπεῖν Λυδοῖσι, τὰ ὁ Κροῖσος ὑπετί-
θετο· καὶ πρὸς, ἐξανδραποδίσασθαι τοὺς ἄλλους πάν-
τας, οἳ μετὰ Λυδῶν ἐπὶ Σάρδις ἐστρατεύσαντο, αὐτὸν
157 δὲ Πακτύην πάντως ζῶντα ἀγαγεῖν παρ' ἑωυτόν. Ὁ
μὲν δὴ ταῦτα ἐκ τῆς ὁδοῦ ἐντειλάμενος, ἀπήλαυνε ἐς
ἤθεα τὰ Περσέων. Πακτύης δὲ πυθόμενος ἀγχοῦ εἶναι
στρατὸν ἐπ' ἑωυτὸν ἰόντα, δείσας ᾤχετο φεύγων ἐς
Κύμην. Μαζάρης δὲ ὁ Μῆδος ἐλάσας ἐπὶ τὰς Σάρ-
δις, τοῦ Κύρου στρατοῦ μοῖραν ὅσην δή κοτε ἔχων, ὡς
οὐκ εὗρε ἔτι ἐόντας τοὺς ἀμφὶ Πακτύην ἐν Σάρδισι,
πρῶτα μὲν τοὺς Λυδοὺς ἠνάγκασε τὰς Κύρου ἐντολὰς

sciscerent a Persis seseque perditum irent. *Cyrus* admonitione Croesi gavisus, se ei pariturum ait: et vocato ad se Mazari, homini Medo, dat mandatum, ut, quae ipsi *Croesus* suaserat, illis imperaret; caeterum alios omnes, qui cum Lydis contra Sardes militassent, sub hasta venderet, ipsum autem Pactyan utique vivum ad se adduceret. (157.) His ille mandatis ex itinere datis, Persarum in sedes properavit. Pactyas autem, ubi rescivit in propinquo esse exercitum adversus se proficiscentem, timens sibi fugam capessivit, et Cymen pervenit. Mazares, cum probabili parte copiarum Cyri Medos adversus Sardes ducens, ubi Pactyan non amplius Sardibus invenit, primum *Lydos* coëgit Cyri mandata exsequi: cuius mandati consequens erat, ut omnem vitae rationem

ἐπιτελέειν· ἐκ τούτου δὲ κελευσμοσύνης Λυδοὶ τὴν πᾶσαν δίαιταν τῆς ζόης μετέβαλον. Μαζάρης δὲ μετὰ τοῦτο ἔπεμπε ἐς τὴν Κύμην ἀγγέλους, ἐκδιδόναι κελεύων Πακτύην· οἱ δὲ Κυμαῖοι ἔγνωσαν, συμβουλῆς πέρι ἐς θεὸν ἀνῷσαι τὸν ἐν Βραγχίδῃσι. ἦν γὰρ αὐτόθι μαντήϊον ἐκ παλαιοῦ ἱδρυμένον, τῷ Ἴωνές τε πάντες καὶ Αἰολέες ἐώθεσαν χρέεσθαι. ὁ δὲ χῶρος οὗτος ἐστὶ τῆς Μιλησίης ὑπὲρ Πανόρμου λιμένος. Πέμψαν- 158
τες ὦν οἱ Κυμαῖοι ἐς τοὺς Βραγχίδας θεοπρόπους, εἰρώτευν „περὶ Πακτύην ὁκοῖόν τι ποιέοντες θεοῖσι μέλλοιεν „χαριεῖσθαι.“ ἐπειρωτῶσι δέ σφι ταῦτα χρηστήριον ἐγένετο „ἐκδιδόναι Πακτύην Πέρσῃσι.“ Ταῦτα δὲ ὡς ἀπενειχθέντα ἤκουσαν οἱ Κυμαῖοι, ὁρμέατο ἐκδιδόναι. ὁρμεωμένου δὲ ταύτῃ τοῦ πλήθεος, Ἀριστόδικος ὁ Ἡρακλείδεω, ἀνὴρ τῶν ἀστῶν ἐὼν δόκιμος, ἔσχε μὴ ποιῆ-

Lydi mutarent. Dein nuncios Cymen misit Mazares, tradi Pactyam iubens. Cymaei vero statuerunt ea de re ad Deum referre qui in Branchidis oracula edit, eumque consulere. Erat enim ibi oraculum ab antiquis temporibus constitutum, quo et Iones omnes et Aeoles uti consueverant. Est autem locus ille in Milesiorum ditione, supra Panormum portum. (158.) Missis igitur ad Branchidas legatis Cymaei quaesiverunt, *de Pactya quidnam facientes gratum maxime diis essent facturi?* Et interrogantibus respondit oraculum, *dederent Pactyam Persis.* Quod responsum ubi ad se relatum audivere Cymaei, tradere illum pararunt. Quam in partem quum ferretur multitudo, Aristodicus Heraclidae filius, probatus vir inter cives, inhibuit eos ne id facerent, fidem non adhi-

σαι ταῦτα Κυμαίους, ἀπιστέων τε τῷ χρησμῷ, καὶ δοκέων τοὺς θεοπρόπους οὐ λέγειν ἀληθέως· ἐς ὃ, τὸ δεύτερον περὶ Πακτύεω ἐπειρησόμενοι, ἤεσαν ἄλλοι θεο-
159 πρόποι, τῶν καὶ Ἀριστόδικος ἦν. Ἀπικομένων δὲ ἐς Βραγχίδας, ἐχρηστηριάζετο ἐκ πάντων Ἀριστόδικος, ἐπειρωτέων τάδε· „Ὦ ᾽ναξ, ἦλθε παρ᾽ ἡμέας ἱκέτης „Πακτύης ὁ Λυδὸς, φεύγων θάνατον βίαιον πρὸς „Περσέων· οἱ δέ μιν ἐξαιτέονται, προεῖναι Κυμαίους „κελεύοντες. ἡμεῖς δὲ δειμαίνοντες τὴν Περσέων δύνα„μιν, τὸν ἱκέτην ἐς τόδε οὐ τετολμήκαμεν ἐκδιδόναι, „πρὶν ἂν τὸ ἀπὸ σεῦ ἡμῖν δηλωθῇ ἀτρεκέως ὁκότερα „ποιέωμεν." Ὁ μὲν ταῦτα ἐπειρώτα· ὁ δ᾽ αὖτις τὸν αὐτόν σφι χρησμὸν ἔφαινε, κελεύων ἐκδιδόναι Πακτύην Πέρσῃσι. πρὸς ταῦτα ὁ Ἀριστόδικος ἐκ προνοίης ἐποίεε τάδε· περιϊὼν τὸν νηὸν κύκλῳ, ἐξαίρεε τοὺς στρου-

bens effato oraculi, existimansque vera non retulisse consultores. Denique alii denuo mittuntur legati, qui de Pactye iterum consultarent, quorum in numero Aristodicus erat. (159.) Hi ubi ad Branchidas venerunt, unus ex omnibus Aristodicus oraculum consuluit interrogavitque his verbis: *O rex, venit ad nos supplex Pactyas Lydus, mortem effugiens violentam, a Persis sibi imminentem. Hunc illi repetunt, Cymaeos illum sibi tradere iubentes. Nos vero, Persarum metuentes potentiam, tradere illum adhuc non sustinuimus, priusquam a te liquido nobis, utrum facere debeamus, declaretur.* Hic postquam ita interrogavit, rursus idem responsum deus dedit, *tradere* iubens *Pactyam Persis.* Tum Aristodicus hoc, a se praemeditatum, instituit facere:

θοὺς, καὶ ἄλλα ὅσα ἦν νενοσσευμένα ὀρνίθων γένεα ἐν τῷ νηῷ. ποιέοντος δὲ αὐτοῦ ταῦτα, λέγεται φωνὴν ἐκ τοῦ ἀδύτου γενέσθαι, φέρουσαν μὲν πρὸς τὸν Ἀριστόδικον, λέγουσαν δὲ τάδε· „Ἀνοσιώτατε ἀνθρώπων, τί „τάδε τολμᾷς ποιέειν; τοὺς ἱκέτας μου ἐκ τοῦ νηοῦ „κεραΐζεις;“ Ἀριστόδικον δὲ, οὐκ ἀπορήσαντα, πρὸς ταῦτα εἰπεῖν· „Ὦ ἄναξ, αὐτὸς μὲν οὕτω τοῖσι ἱκέτῃσι „βοηθέεις· Κυμαίους δὲ κελεύεις τὸν ἱκέτην ἐκδιδόναι;“ Τὸν δὲ αὖτις ἀμείψασθαι τοῖσδε· „Ναὶ κελεύω, ἵνα „γε ἀσεβήσαντες, θᾶσσον ἀπόλησθε· ὡς μὴ τὸ λοι„πὸν περὶ ἱκετέων ἐκδόσιος ἔλθητε ἐπὶ τὸ χρηστήριον.“

Ταῦτα ὡς ἀπενειχθέντα ἤκουσαν οἱ Κυμαῖοι, οὐ βου- 160
λόμενοι οὔτε ἐκδόντες ἀπολέσθαι, οὔτε παρ' ἑωυτοῖσι ἔχοντες πολιορκέεσθαι, ἐς Μυτιλήνην αὐτὸν ἐκπέμπουσι. οἱ δὲ Μυτιληναῖοι, ἐπιπέμποντος τοῦ Μαζάρεος ἀγγε-

circa templum circummeans, passeres disturbavit aliaque avium genera, quae in templo nidificaverant. Dum ille hoc facit, aiunt ex adyto prodiisse vocem, ad Aristodicum directam, haec dicentem: *Scelestissime mortalium, quid est quod hic facere audes? Supplices meos ex meo templo evertis!* Et Aristodicus, nil dubitans, respondisse ad haec fertur: *O Rex, tu tuos supplices ipse ita tueris: Cymaeos vero iubes tradere supplicem!* Cui rursus deus regessit: *Immo iubeo, quo vos impii ocyus pereatis; ne dehinc de prodendis supplicibus adeatis oraculum.* (160.) Haec relata ubi audierunt Cymaei, quum nec prodendo hominem vellent ipsi perire, nec apud se servando oppugnari, Mytilenen eum emiserunt. Mytilenaei vero, quum missis nunciis

λίας ἐκδιδόναι τὸν Πακτύην, παρεσκευάζοντο ἐπὶ μισθῷ ὅσῳ δή. οὐ γὰρ ἔχω τοῦτό γε εἰπεῖν ἀτρεκέως· οὐ γὰρ ἐτελεώθη. Κυμαῖοι γὰρ, ὡς ἔμαθον ταῦτα πρησσόμενα ἐκ τῶν Μυτιληναίων, πέμψαντες πλοῖον ἐς Λέσβον, ἐκκομίζουσι Πακτύην ἐς Χίον. ἐνθεῦτεν δὲ, ἐξ ἱροῦ Ἀθηναίης Πολιούχου ἀποσπασθεὶς ὑπὸ Χίων, ἐξεδόθη· ἐξέδοσαν δὲ οἱ Χῖοι ἐπὶ τῷ Ἀταρνέϊ μισθῷ· τοῦ δὲ Ἀταρνέος τούτου ἐστὶ χῶρος τῆς Μυσίης, Λέσβου ἀντίος. Πακτύην μέν νυν παραδεξάμενοι οἱ Πέρσαι εἶχον ἐν φυλακῇ, θέλοντες Κύρῳ ἀποδέξαι. ἦν δὲ χρόνος οὗτος οὐκ ὀλίγος γενόμενος, ὅτε Χίων οὐδεὶς ἐκ τοῦ Ἀταρνέος τούτου οὔτε οὐλὰς κριθῶν πρόχυσιν ἐποιέετο θεῶν οὐδενὶ, οὔτε πέμματα ἐπέσσετο καρποῦ τοῦ ἐνθεῦτεν, ἀπείχετό τε τῶν πάντων ἱρῶν τὰ πάντα ἐκ
161 τῆς χώρης ταύτης γινόμενα. Χῖοι μέν νυν Πακτύην

Mazares eum repetiisset, parati erant eum tradere, pacti mercedem nescio quam; nec enim hoc perspicue traditum est, nec res effectum habuit: nam Cymaei, ut intellexerunt id agere Mytilenaeos, navi Lesbum missâ, in Chium Pactyam transportarunt. Inde vero, ex Minervae templo urbis Praesidis extractus a Chiis, et Persis traditus est: tradiderunt eum autem Chii, mercedem pacti Atarneum; est autem Atarnensis hic ager in Mysia, ex adverso Lesbi. Pactyan igitur sibi deditum Persae in custodia habuerunt, Cyri in conspectum volentes eum producere. Exinde vero multum effluxit temporis, quo nemo Chiorum molâ ex hordeo Atarnensis illius agri deorum ulli litavit, aut ex frumento illinc adlato libum coxit; quidquid ille progenuit ager, id ab omnibus

ἐξέδοσαν. Μαζάρης δὲ μετὰ ταῦτα ἐστρατεύετο ἐπὶ τοὺς συμπολιορκήσαντας Τάβαλον. καὶ τοῦτο μὲν, Πριηνέας ἐξηνδραποδίσατο· τοῦτο δὲ, Μαιάνδρου πεδίον πᾶν ἐπέδραμε, ληΐην ποιεύμενος τῷ στρατῷ· Μαγνησίην δὲ ὡσαύτως. μετὰ δὲ ταῦτα, αὐτίκα νούσῳ τελευτᾷ.

Ἀποθανόντος δὲ τούτου, Ἅρπαγος κατέβη διάδοχος 162
τῆς στρατηγίης, γένος καὶ αὐτὸς ἐὼν Μῆδος, τὸν ὁ Μήδων βασιλεὺς Ἀστυάγης ἀνόμῳ τραπέζῃ ἔδαισε, ὁ τῷ Κύρῳ τὴν βασιληΐην συγκατεργασάμενος. οὗτος ὡ᾽νὴρ τότε ὑπὸ Κύρου στρατηγὸς ἀποδεχθεὶς, ὡς ἀπίκετο ἐς τὴν Ἰωνίην, αἵρεε τὰς πόλιας χώμασι· ὅκως γὰρ τειχήρεας ποιήσειε, τὸ ἐνθεῦτεν χώματα χῶν πρὸς τὰ τείχεα ἐπόρθεε. πρώτῃ δὲ Φωκαίῃ Ἰωνίης ἐπεχείρησε.

sacrificiis procul habitum est. (161.) Postquam Pactyan Chii tradiderant, bello adgressus est Mazares eos qui cum illo Tabalum oppugnaverant. Et Prienenses quidem devictos sub corona vendidit; Maeandri vero campum universum incursans, itemque Magnesiam, exercitum praedâ ditavit. His autem rebus gestis, paulo post morbo vitam finiit.

(162.) Mortuo Mazare, advenit imperii in inferiore Asiâ successor *Harpagus*, natione itidem Medus; is qui a rege Medorum Astyage nefario epulo erat exceptus, quique Cyro in comparando regno sociam praestiterat operam. Hic vir tunc a Cyro dux copiarum nominatus, ut in Ioniam pervenit, oppida aggeribus iactis capere instituit: scilicet oppidanos intra muros statim compulit, deinde adgestis ad muros aggeribus oppugnavit. Et primum quidem Ioniae oppidum, quod adgressus est, *Phocaea* fuit.

163 Οἱ δὲ Φωκαιέες οὗτοι ναυτιλίῃσι μακρῇσι πρῶτοι Ἑλλήνων ἐχρήσαντο· καὶ τόν τε Ἀδρίην καὶ τὴν Τυρσηνίην καὶ τὴν Ἰβηρίην καὶ τὸν Ταρτησσὸν οὗτοί εἰσι οἱ καταδέξαντες. ἐναυτίλλοντο δὲ οὐ στρογγύλῃσι νηυσὶ, ἀλλὰ πεντηκοντέροισι. ἀπικόμενοι δὲ ἐς τὸν Ταρτησσὸν, προσφιλέες ἐγένοντο τῷ βασιλέϊ τῶν Ταρτησσίων, τῷ οὔνομα μὲν ἦν Ἀργανθώνιος· ἐτυράννευσε δὲ Ταρτησσοῦ ὀγδώκοντα ἔτεα, ἐβίωσε δὲ πάντα εἴκοσι καὶ ἑκατόν. τούτῳ δὴ τῷ ἀνδρὶ προσφιλέες οἱ Φωκαιέες οὕτω δή τι ἐγένοντο, ὡς τὰ μὲν πρῶτά σφεας ἐκλιπόντας Ἰωνίην ἐκέλευε τῆς ἑαυτοῦ χώρης οἰκῆσαι ὅκου βούλονται· μετὰ δὲ, ὡς τοῦτό γε οὐκ ἔπειθε τοὺς Φωκαιέας, ὁ δὲ πυθόμενος τὸν Μῆδον παρ᾽ αὐτῶν ὡς αὔξοιτο, ἐδίδου σφι χρήματα τεῖχος περιβαλέσθαι τὴν πόλιν. ἐδίδου δὲ ἀφειδέως· καὶ γὰρ καὶ ἡ περίοδος τοῦ τείχεος οὐκ ὀλίγοι στάδιοί εἰσι· τοῦτο δὲ πᾶν, λίθων

(163.) *Phocaeenses* hi longinquis navigationibus primi Graecorum usi erant: et Adriaticum mare et Tyrrheniam et Iberiam et Tartessum Graecis ostenderunt. Ac Tartessum quidem postquam venerunt, cari fuerunt regi Tartessiorum, cui erat nomen *Arganthonius*, qui octoginta annos Tartessiorum regno praefuit, vixit autem in universum annos centum et viginti. Huic viro ita cari fuerunt Phocaeenses, ut primum quidem eos hortaretur, Ioniam relinquerent, et qua parte suae ditionis vellent, habitatum concederent: dein, ut hoc eis non persuasit, ex eisdem vero cognovit de ingruente Medorum potentiâ, pecuniam illis dedit ex qua murum urbi circumdarent; et largiter quidem dedit: nam circuitus muri haud pauca sunt

μεγάλων καὶ εὖ συναρμοσμένων. Τὸ μὲν δὴ τεῖχος 164
τοῖσι Φωκαιεῦσι τρόπῳ τοιῷδε ἐξεποιήθη. ὁ δὲ Ἅρπαγος ὡς ἐπήλασε τὴν στρατιὴν, ἐπολιόρκεε αὐτοὺς, προϊσχόμενος ἔπεα „ὡς οἱ καταχρᾷ, εἰ βούλονται „Φωκαιέες προμαχεῶνα ἕνα μοῦνον τοῦ τείχεος ἐρεῖ- „ψαι, καὶ οἴκημα ἓν κατιρῶσαι.“ οἱ δὲ Φωκαιέες, περιημεκτέοντες τῇ δουλοσύνῃ, ἔφασαν „θέλειν βου- „λεύσασθαι ἡμέρην μίην, καὶ ἔπειτα ὑποκρινέεσθαι. „ἐν ᾧ δὲ βουλεύονται αὐτοὶ, ἀπαγαγεῖν ἐκεῖνον ἐκέ- „λευον τὴν στρατιὴν ἀπὸ τοῦ τείχεος.“ Ὁ δ᾽ Ἅρπαγος ἔφη „εἰδέναι μὲν εὖ τὰ ἐκεῖνοι μέλλοιεν ποιέειν, ὅμως „δέ σφι παριέναι βουλεύσασθαι.“ Ἐν ᾧ ὦν ὁ Ἅρπαγος ἀπὸ τοῦ τείχεος ἀπήγαγε τὴν στρατιὴν, οἱ Φωκαιέες ἐν τούτῳ κατασπάσαντες τὰς πεντηκοντέρους,

stadia, et totus hic murus ex magnis lapidibus, eisque bene coaptatis, est exstructus. (164.) Tali igitur modo perfectus erat Phocaeensium murus. *Harpagus* vero admoto exercitu urbem obsidens, conditionem proposuit, *satis sibi fore*, dicens, *si unum modo propugnaculum muri deiicere Phocaeenses voluissent, et unam habitationem* [regi] *dedicare*. Phocaeenses vero, aegerrime ferentes servitutem, *unum diem se deliberaturos* aiebant, *ac deinde responsuros: interim vero dum deliberarent*, postulabant ut *exercitum a muro abduceret*. Quibus Harpagus, *probe quidem se nosse*, ait, *quid essent facturi; verumtamen tempus illis ad deliberandum concedere*. Igitur dum a muro exercitum abducit Harpagus, Phocaeenses interim deductis actuariis quas habebant navibus, liberos, et uxores, et quae

ἐσθέμενοι τέκνα καὶ γυναῖκας καὶ ἔπιπλα πάντα, πρὸς δὲ καὶ τὰ ἀγάλματα τὰ ἐκ τῶν ἱρῶν, καὶ τὰ ἄλλα ἀναθήματα, χωρὶς ὅ τι χαλκὸς ἢ λίθος ἢ γραφὴ ἦν, τὰ δὲ ἄλλα πάντα ἐσθέντες, καὶ αὐτοὶ ἐσβάντες, ἔπλεον ἐπὶ Χίου. τὴν δὲ Φωκαίην ἐρημωθεῖσαν ἀνδρῶν ἔσχον
165 οἱ Πέρσαι. Οἱ δὲ Φωκαιέες, ἐπεί τε σφι Χῖοι τὰς νήσους τὰς Οἰνούσσας καλεομένας οὐκ ἐβούλοντο ὠνεομένοισι πωλέειν, δειμαίνοντες μὴ αἱ μὲν ἐμπόριον γένωνται, ἡ δὲ αὐτέων νῆσος ἀποκληϊσθῇ τούτου εἵνεκα, πρὸς ταῦτα οἱ Φωκαιέες ἐστέλλοντο ἐς Κύρνον. ἐν γὰρ τῇ Κύρνῳ εἴκοσι ἔτεσι πρότερον τούτων ἐκ θεοπροπίου ἀνεστήσαντο πόλιν, τῇ οὔνομα ἦν Ἀλαλίη. Ἀργανθώνιος δὲ τηνικαῦτα ἤδη τετελευτήκεε. στελλόμενοι δὲ ἐπὶ τὴν Κύρνον, πρῶτα καταπλεύσαντες ἐς τὴν Φωκαίην,

moveri poterant omnia, eis imponunt; ad haec imaginibus ex deorum templis, aliisque donariis, praeterquam quidquid aes aut lapis aut pictura esset, reliquis omnibus in naves inpositis, ipsi eas conscendunt, et Chium versus navigant. Phocaeam autem hominibus vacuam Persae tenuerunt. (165.) Constituerant *Phocaeenses* a Chiis dato pretio Oenussas quae vocantur insulas emere. Sed quum vendere eas nollent Chii, metuentes ne emporium fierent hae insulae, eaque re ipsorum insulae mercatu excluderentur, super haec in Corsicam [*Cyrnum* Graeci vocant] Phocaeenses sunt profecti. In Corsica enim vicesimo ante anno, oraculi monitu, oppidum condiderant, cui nomen Alalia. Arganthonius vero illo tempore e vita iam discesserat. In Corsicam vero profecturi, prius ad Phocaeam adpulsis navibus, Persarum praesi-

κατεφόνευσαν τῶν Περσέων τὴν φυλακὴν, ἣ ἐφρούρεε
παραδεξαμένη παρὰ Ἁρπάγου τὴν πόλιν. μετὰ δὲ,
ὡς τοῦτό σφι ἐξέργαστο, ἐποιήσαντο ἰσχυρὰς κατάρας
τῷ ὑπολειπομένῳ ἑωυτῶν τοῦ στόλου. πρὸς δὲ ταύτῃσι,
καὶ μύδρον σιδήρεον κατεπόντωσαν, καὶ ὤμοσαν „μὴ
„πρὶν ἐς Φωκαίην ἥξειν, πρὶν ἢ τὸν μύδρον τοῦτον ἀνα-
„φῆναι.“ Στελλομένων δὲ αὐτῶν ἐπὶ τὴν Κύρνον,
ὑπὲρ ἡμίσεας τῶν ἀστῶν ἔλαβε πόθος τε καὶ οἶκτος
τῆς πόλιος καὶ τῶν ἠθέων τῆς χώρης· ψευδόρκιοι δὲ γε-
νόμενοι, ἀπέπλεον ὀπίσω ἐς τὴν Φωκαίην. οἱ δὲ αὐτῶν
τὸ ὅρκιον ἐφύλασσον, ἀερθέντες ἐκ τῶν Οἰνουσσέων
ἔπλεον. Ἐπεί τε δὲ ἐς τὴν Κύρνον ἀπίκοντο, οἴκεον 166
κοινῇ μετὰ τῶν πρότερον ἀπικομένων ἐπ' ἔτεα πέντε,
καὶ ἱρὰ ἐνιδρύσαντο. καὶ, ἄγον γὰρ δὴ καὶ ἔφερον τοὺς
περιοίκους ἅπαντας, στρατεύονται ὦν ἐπ' αὐτοὺς κοινῷ

dium, cui ab Harpago custodia urbis mandata erat, interficiunt; dein, hoc patrato, atroces diras imprecantur si quis ipsorum classem desereret. Ad haec ingentem ferri massam mari demergunt; iurantes *non prius Phocaeam se redituros, quam massa illa e mari emersisset.* Sed dum in Corsicam abire parant, ultra dimidium civium desiderium cepit et misericordia urbis et consuetarum in patria terra sedium. Igitur hi, violato iuramento, retro navigant Phocaeam. Caeteri vero, iusiurandum servantes, sublatis ancoris ex Oenussis insulis sunt profecti. (166.) Hi postquam in *Corsicam* peruenere, quinque annos una cum eis qui antea eo migraverant habitarunt, et templa ibi constituerunt. Caeterum quum vicinos omnes incursionibus praedationibusque molestarent, bellum

λόγῳ χρησάμενοι Τυρσηνοὶ καὶ Καρχηδόνιοι, νηυσὶ ἑκάτεροι ἑξήκοντα. οἱ δὲ Φωκαιέες πληρώσαντες καὶ αὐτοὶ τὰ πλοῖα, ἐόντα ἀριθμὸν ἑξήκοντα, ἀντίαζον ἐς τὸ Σαρδόνιον καλεόμενον πέλαγος. συμμισγόντων δὲ τῇ ναυμαχίῃ, Καδμείη τις νίκη τοῖσι Φωκαιεῦσι ἐγένετο. αἱ μὲν γὰρ τεσσεράκοντά σφι νῆες διεφθάρησαν· αἱ δὲ εἴκοσι αἱ περιεοῦσαι, ἦσαν ἄχρηστοι· ἀπεστράφατο γὰρ τοὺς ἐμβόλους. καταπλώσαντες δὲ ἐς τὴν Ἀλαλίην, ἀνέλαβον τὰ τέκνα καὶ τὰς γυναῖκας, καὶ τὴν ἄλλην κτῆσιν ὅσην οἷαί τε ἐγίνοντο αἱ νῆές σφι ἄγειν· καὶ ἔπειτα ἀφέντες τὴν Κύρνον, ἔπλεον ἐς Ῥήγιον.

167 Τῶν δὲ διαφθαρεισέων νεῶν τοὺς ἄνδρας, οἵ τε Καρχηδόνιοι καὶ οἱ Τυρσηνοὶ ἔλαχόν τε αὐτέων πολλῷ πλείους, καὶ τούτους ἐξαγαγόντες κατέλευσαν. μετὰ δὲ Ἀγυλλαίοισι πάντα τὰ παριόντα τὸν χῶρον, ἐν τῷ οἱ Φω-

eis communi consilio intulerunt Tyrrheni et Carthaginienses, utrique navibus sexaginta. Quibus *Phocaeenses*, impletis suis navigiis, quae erant numero sexaginta, obviam ivere in Sardonium quod vocatur mare. Tum commisso praelio navali, Cadmea quaedam victoria obtigit Phocaeensibus: nam quadraginta ex eorum navibus perierunt; viginti autem reliquae, detortis rostris, inutiles sunt factae. Inde Alaliam revecti, adsumtis liberis et uxoribus, et quidquid ex eorum facultatibus ferre naves possent, relictâ Corsicâ, Rhegium navigarunt. (167.) Hominum vero, qui navibus depressis vecti erant, multo maiorem numerum Carthaginenses et Tyrrheni, quam ipsi, ceperant; quos illi inter se partiti, in terram eductos, lapidibus obruerunt. Quo facto, quidquid deinde praeter eum locum,

καιέες καταλευσθέντες ἐκέατο, ἐγίνετο διάστροφα καὶ ἔμπηρα καὶ ἀπόπληκτα, ὁμοίως πρόβατα καὶ ὑποζύγια καὶ ἄνθρωποι. οἱ δὲ Ἀγυλλαῖοι ἐς Δελφοὺς ἔπεμπον, βουλόμενοι ἀκέσασθαι τὴν ἁμαρτάδα. ἡ δὲ Πυθίη σφέας ἐκέλευσε ποιέειν τὰ καὶ νῦν οἱ Ἀγυλλαῖοι ἔτι ἐπιτελέουσι· καὶ γὰρ ἐναγίζουσί σφι μεγάλως, καὶ ἀγῶνα γυμνικὸν καὶ ἱππικὸν ἐπιστᾶσι. καὶ οὗτοι μὲν τῶν Φωκαιέων τοιούτῳ μόρῳ διεχρήσαντο. οἱ δὲ αὐτῶν ἐς τὸ Ῥήγιον καταφυγόντες, ἐνθεῦτεν ὁρμεώμενοι, ἐκτήσαντο πόλιν γῆς τῆς Οἰνωτρίης ταύτην, ἥτις νῦν Ὑέλη καλέεται. ἔκτισαν δὲ ταύτην, πρὸς ἀνδρὸς Ποσειδωνιήτεω μαθόντες, ὡς τὸν Κύρνον σφι ἡ Πυθίη ἔχρησε κτίσαι ἥρων ἐόντα, ἀλλ' οὐ τὴν νῆσον. Φωκαίης μέν νυν πέρι τῆς ἐν Ἰωνίῃ οὕτω ἔσχε. Παραπλήσια 168

in quo lapidati Phocaeenses iacebant, praeteribat, (in Agyllaeorum agro is locus erat) id omne distortum, mutilum, aut membris captum reddebatur, perinde pecudes, iumenta, homines. Itaque Delphos Agyllaei mittebant quaesituros quo pacto delictum possent expiare. Quos Pythia id facere iussit, quod etiam nunc Agyllaei faciunt: nempe magnifice illis parentant, et in eorum honorem ludos agunt gymnicos et equestres. Igitur hi quidem ex Phocaeensium numero fato tali functi sunt. Qui vero eorum Rhegium se receperunt, ii oppidum in terrâ Oenotriâ condiderunt illud, quod nunc Hyela [*sive* Velia] nominatur. Condiderunt illud autem, ab homine Posidoniata edocti iussos se esse Pythiae oraculo *Cyrnum* Heroëm colere, non insulam. Et haec quidem hactenus de rebus *Phocaeensium*, Ionicae civitatis. (168.) Simi-

δὲ τούτοισι καὶ Τήϊοι ἐποίησαν. ἐπεί τε γάρ σφεων εἷλε χώματι τὸ τεῖχος Ἅρπαγος, ἐσβάντες πάντες ἐς τὰ πλοῖα, οἴχοντο πλέοντες ἐπὶ τῆς Θρηϊκίης, καὶ ἐνθαῦτα ἔκτισαν πόλιν Ἄβδηρα· τὴν πρότερος τούτων Κλαζομένιος Τιμήσιος κτίσας, οὐκ ἀπώνητο, ἀλλ᾽ ὑπὸ Θρηΐκων ἐξελαθεὶς, τιμὰς νῦν ὑπὸ Τηΐων τῶν ἐν Ἀβδήροισι ὡς ἥρως ἔχει.

169 Οὗτοι μέν νυν Ἰώνων μοῦνοι, τὴν δουλοσύνην οὐκ ἀνεχόμενοι, ἐξέλιπον τὰς πατρίδας. οἱ δ᾽ ἄλλοι Ἴωνες, πλὴν Μιλησίων, διὰ μάχης μὲν ἀπικέατο Ἁρπάγῳ, κατάπερ οἱ ἐκλιπόντες, καὶ ἄνδρες ἐγένοντο ἀγαθοὶ, περὶ τῆς ἑωυτοῦ ἕκαστος μαχόμενοι· ἑσσωθέντες δὲ καὶ ἁλόντες, ἔμενον κατὰ χώρην ἕκαστοι, καὶ τὰ ἐπιτασσόμενα ἐπετέλεον. Μιλήσιοι δὲ, ὡς καὶ πρότερόν μοι

liter vero, atque hi, *Teii* etiam fecerunt. Nam postquam murum illorum, aggere iacto, cepit Harpagus, cuncti navibus conscensis abierunt, in Thraciamque navigarunt, et ibi *Abderam* condiderunt coloniam: quam quum ante eos Clazomenius Timesius condidisset, operae fructum non perceperat, sed a Thracibus erat eiectus; cui nunc honorem, ut heroi, habent Teii Abderam habitantes.

(169.) Isti igitur soli ex Ionibus fuere, qui servitutem non sustinentes, patrias sedes reliquerunt. Caeteri Iones, exceptis Milesiis, armis cum Harpago dimicarunt, quemadmodum hi qui terra excessere, fortesque viri fuerunt, quique pro suâ patriâ pugnantes: sed victi expugnatique, in sua quique patria manentes imperata fecerunt. Milesii vero, qui, ut praedictum est, cum ipso Cyro foedus pepigerant,

εἴρηται, αὐτῷ Κύρῳ ὅρκιον ποιησάμενοι, ἡσυχίην ἄγον. Οὕτω δὴ τὸ δεύτερον Ἰωνίη ἐδεδούλωτο. ὡς δὲ τοὺς ἐν τῇ ἠπείρῳ Ἴωνας ἐχειρώσατο Ἅρπαγος, οἱ τὰς νήσους ἔχοντες Ἴωνες, καταῤῥωδήσαντες ταῦτα, σφέας αὐτοὺς ἔδοσαν Κύρῳ. Κεκακωμένων δὲ Ἰώνων, καὶ συλλε- 170
γομένων οὐδὲν ἧσσον ἐς τὸ Πανιώνιον, πυνθάνομαι γνώμην Βίαντα ἄνδρα Πριηνέα ἀποδέξασθαι Ἴωσι χρησιμωτάτην· τῇ εἰ ἐπείθοντο, παρεῖχε ἄν σφι εὐδαιμονέειν Ἑλλήνων μάλιστα· ὃς ἐκέλευε „κοινῷ στόλῳ Ἴωνας „ἀερθέντας πλέειν ἐς Σαρδὼ, καὶ ἔπειτα πόλιν μίαν „κτίζειν πάντων Ἰώνων. καὶ οὕτω ἀπαλλαχθέντας „σφέας δουλοσύνης, εὐδαιμονήσειν, νήσων τε ἁπασέων „μεγίστην νεμομένους, καὶ ἄρχοντας ἄλλων· μένουσι „δέ σφι ἐν τῇ Ἰωνίῃ οὐκ, ἔφη, ἐνορᾶν ἐλευθερίην ἔτι

quietem habuerunt. Atque ita quidem *Ionia* iterum *in servitutem redacta* est. Postquam vero Ionas continentem incolentes subegit Harpagus, insulani Iones, horum exemplo perterriti, ultro se Cyro tradiderunt. (170.) His malis adflicti Iones quum nihilo minus ad Panionium convenirent, *Biantem* civem Prienensem audio saluberrimam illis aperuisse sententiam; quam si essent secuti, potuerant Graecorum omnium esse opulentissimi. Hortabatur ille, ut *sociata classe Iones vela darent ventis, et in Sardiniam navigarent, ibique unam Ionum omnium conderent civitatem: ita servitute liberatos, opulentos fore, insulam omnium maximam obtinentes, aliisque imperantes: qui si in Ionia manerent, non videre se,* ait, *quo pacto libertatem umquam sint recuperaturi.* Haec fuit Biantis sententia, quum

„ἐσομένην,“ Αὕτη μὲν Βίαντος τοῦ Πριηνέος γνώμη, ἐπὶ διεφθαρμένοισι Ἴωσι γενομένη. χρηστὴ δὲ καὶ πρὶν ἢ διαφθαρῆναι Ἰωνίην, Θάλεω ἀνδρὸς Μιλησίου ἐγένετο, τὸ ἀνέκαθεν γένος ἐόντος Φοίνικος· ὃς ἐκέλευε ἓν βουλευτήριον Ἴωνας ἐκτῆσθαι, τὸ δὲ εἶναι ἐν Τέῳ· Τέων γὰρ μέσον εἶναι Ἰωνίης. τὰς δὲ ἄλλας πόλιας οἰκεομένας, μηδὲν ἧσσον νομίζεσθαι κατάπερ εἰ δῆμοι εἶεν. οὕτω μὲν δή σφι γνώμας τοιάσδε ἀπεδέξαντο.

171 Ἅρπαγος δὲ καταστρεψάμενος Ἰωνίην, ἐποιέετο στρατηίην ἐπὶ Κᾶρας καὶ Καυνίους καὶ Λυκίους, ἅμα ἀγόμενος καὶ Ἴωνας καὶ Αἰολέας. Εἰσὶ δὲ τούτων Κᾶρες μὲν ἀπιγμένοι ἐς τὴν ἤπειρον ἐκ τῶν νήσων. τὸ γὰρ παλαιὸν ἐόντες Μίνω τε κατήκοοι, καὶ καλεόμενοι Λέλεγες, εἶχον τὰς νήσους, φόρον μὲν οὐδένα ὑποτελέον-

iam perditae essent res Ionum. Sed etiam, priusquam pessum iret Ionia, salutaris fuerat *Thaletis* sententia, civis Milesii, qui generis originem e Phoenicia repetebat. Is Ionas erat hortatus, *ut unam communem curiam haberent, quae esset Tei: Teum enim meditullium esse Ioniae: reliquae autem civitates, a Ionibus habitatae, nihilo minus suis uterentur institutis, perinde ac si singuli essent populi.* Tales illis sententias duo hi viri in medium proposuerunt.

(171.) Ioniâ subactâ *Harpagus* bellum intulit Caribus, Cauniis, atque Lyciis, simul et Ionas et Aeolenses secum ducens. CARES, quos dixi, ex insulis in continentem olim advenerant. Prius enim *Minois* imperio subiecti, Lelegesque nominati, insulas incoluerant: et tributum quidem, quoad ego auditu, ul-

τες, ὅσον καὶ ἐγὼ δυνατός εἰμι μακρότατον ἐξικέσθαι ἀκοῇ· οἱ δὲ, ὅκως Μίνως δέοιτο, ἐπλήρουν οἱ τὰς νέας. ἅτε δὲ δὴ Μίνω τε κατεστραμμένου γῆν πολλὴν, καὶ εὐτυχέοντος τῷ πολέμῳ, τὸ Καρικὸν ἦν ἔθνος λογιμώτατον τῶν ἐθνέων ἁπάντων κατὰ τοῦτον ἅμα τὸν χρόνον μακρῷ μάλιστα. καί σφι τριξὰ ἐξευρήματα ἐγένετο, τοῖσι οἱ Ἕλληνες ἐχρήσαντο. καὶ γὰρ ἐπὶ τὰ κράνεα λόφους ἐπιδέεσθαι Κᾶρές εἰσι οἱ καταδέξαντες, καὶ ἐπὶ τὰς ἀσπίδας τὰ σημήϊα ποιέεσθαι. καὶ ὄχανα ἀσπίσι οὗτοί εἰσι οἱ ποιησάμενοι πρῶτοι· τέως δὲ ἄνευ ὀχάνων ἐφόρεον τὰς ἀσπίδας πάντες οἵπερ ἐώθεσαν ἀσπίσι χρέεσθαι, τελαμῶσι σκυτίνοισι οἰηκίζοντες, περὶ τοῖσι αὐχέσι τε καὶ τοῖσι ἀριστεροῖσι ὤμοισι περικείμενοι. Μετὰ δὲ, τοὺς Κᾶρας χρόνῳ ὕστερον πολλῷ Δωριέες τε καὶ Ἴωνες ἐξανέστησαν ἐκ τῶν νήσων· καὶ οὕτω ἐς τὴν ἤπει-

tima tempora repetens, potui cognoscere, nullum pependerant; sed, quoties Minos eorum operâ indigebat, naves eius compleverant. Quandoquidem igitur multos terrae tractus Minos sibi subiecit, et felicitate usus est in bello, *Carica gens* omnium gentium per id tempus longe fuerat clarissima. Ac tria illis inventa debentur, quibus Graeci usi sunt: nam et galeis cristas inponere primi Cares docuere, et signa clypeis insculpere; denique, qui clypeis ansas adiungerent, hi primi fuere, quum antea clypeos absque ansis gestassent quicumque clypeis consueverant uti, coriaceis loris illos regentes, quae cervici et dextero humero circumligata habebant. Deinde, multo tempore interiecto, Cares a Doriensibus et Ionibus ex insulis sunt eiecti, atque ita in continentem pervene-

ρον ἀπίκοντο. Κατὰ μὲν δὴ Κᾶρας οὕτω Κρῆτες λέγουσι γενέσθαι. οὐ μέν τοι αὐτοί γε ὁμολογέουσι τούτοισι οἱ Κᾶρες· ἀλλὰ νομίζουσι αὐτοὶ ἑωυτοὺς εἶναι αὐτόχθονας ἠπειρώτας, καὶ τῷ οὐνόματι τῷ αὐτῷ ἀεὶ διαχρεωμένους τῷπερ νῦν. ἀποδεικνῦσι δὲ ἐν Μυλάσοισι Διὸς Καρίου ἱρὸν ἀρχαῖον, τοῦ Μυσοῖσι μὲν καὶ Λυδοῖσι μέτεστι, ὡς κασιγνήτοισι ἐοῦσι τοῖσι Καρσί. τὸν γὰρ Λυδὸν καὶ τὸν Μυσὸν λέγουσι εἶναι Καρὸς ἀδελφεούς. τούτοισι μὲν δὴ μέτεστι· ὅσοι δὲ, ἐόντες ἄλλου ἔθνεος, ὁμόγλωσσοι τοῖσι Καρσὶ ἐγένοντο, τού-
172 τοισι δὲ οὐ μέτα. Οἱ δὲ Καύνιοι, αὐτόχθονες, δοκέειν ἐμοὶ, εἰσί· αὐτοὶ μέντοι ἐκ Κρήτης φασὶ εἶναι. προσκεχωρήκασι δὲ γλῶσσαν μὲν πρὸς τὸ Καρικὸν ἔθνος, ἢ οἱ Κᾶρες πρὸς τὸ Καυνικόν· τοῦτο γὰρ οὐκ

runt. Haec quidem de Caribus Cretenses memorant; at *Cares* ipsi his non adsentiuntur; sed a prima gentis origine continentem se autumant incoluisse, eodemque nomine semper fuisse adpellatos, quo nunc utuntur. Ostenduntque in oppido, cui Mylasa nomen, priscum *Iovis Carii* templum, quod quidem cum Mysis atque Lydis commune habent, ut qui consanguinei sint Carum; Lydum enim et Mysum fratres Caris aiunt fuisse. Cum his igitur templum illud commune habent; sed quicumque ex alia gente sunt, quamvis eâdem cum Caribus linguâ utentes, ad hos communio illa nihil pertinet. (172.) *Caunii* vero ex eâdem, quam incolunt, terrâ oriundi mihi videntur, quamquam ipsi se Cretenses esse affirmant. Linguam vero aut ipsi ad Caricum populum adcommodarunt, aut Cares ad Caunium; nec enim hoc diiudicare li-

ἔχω ἀτρεκέως διακρῖναι. νόμοισι δὲ χρέωνται κεχωρισμένοισι πολλὸν τῶν τε ἄλλων ἀνθρώπων καὶ Καρῶν. τοῖσι γὰρ κάλλιστόν ἐστι, κατ᾽ ἡλικίην τε καὶ φιλότητα εἰλαδὸν συγγίνεσθαι ἐς πόσιν, καὶ ἀνδράσι καὶ γυναιξὶ καὶ παισί. ἱδρυνθέντων δέ σφι ἱρῶν ξεινικῶν, μετέπειτα ὥς σφι ἀπέδοξε, (ἔδοξε δὲ τοῖσι πατρίοισι μοῦνον χρᾶσθαι θεοῖσι,) ἐνδύντες τὰ ὅπλα ἅπαντες Καύνιοι ἡβηδὸν, τύπτοντες δούρασι τὸν ἠέρα, μέχρι οὔρων τῶν Καλυνδικῶν ἕποντο, καὶ ἔφασαν ἐκβάλλειν τοὺς ξεινικοὺς θεούς. καὶ οὗτοι μὲν τρόποισι τοιούτοισι χρέωνται.

Οἱ δὲ Λύκιοι ἐκ Κρήτης τὠρχαῖον γεγόνασι. τὴν γὰρ 173
Κρήτην εἶχον τὸ παλαιὸν πᾶσαν βάρβαροι. διενειχθέντων δὲ ἐν Κρήτῃ περὶ τῆς βασιληΐης τῶν Εὐρώπης παίδων, Σαρπηδόνος τε καὶ Μίνω, ὡς ἐπεκράτησε τῇ στάσει Μίνως, ἐξήλασε αὐτόν τε Σαρπηδόνα καὶ τοὺς

quido possum. Institutis autem utuntur longe et ab aliis populis et a Caribus discrepantibus; habetur enim apud illos honestissimum, ut secundum aetatem et amicitiam catervatim ad compotationes conveniant viri, et mulieres, et pueri. Iidem, quum prius templa constituta habuissent peregrinorum deorum, deinde mutatâ sententiâ, postquam eis placuit nonnisi patriis uti diis, arma capessiverunt cuncti, senes iuvenesque, et hastis aërem ferientes usque ad Calyndicos montes progressi sunt, dicentes se peregrinos eiicere deos. Talibus institutis Caunii utuntur. (173.) *Lycii* vero antiquitus ex Cretâ erant oriundi. Cretam enim omnem olim barbari tenebant. Quum vero de regno in Creta dissiderent Europae filii, Sarpedon et Minos, superior ex contentione discedens Minos, Sar-

στασιώτας αὐτοῦ· οἱ δὲ ἀπωσθέντες, ἀπίκοντο τῆς Ἀσίης ἐς γῆν τὴν Μιλυάδα· τὴν γὰρ νῦν Λύκιοι νέμονται, αὕτη τὸ παλαιὸν ἦν Μιλυάς· οἱ δὲ Μιλύαι, τότε Σόλυμοι ἐκαλέοντο. τέως μὲν δὴ αὐτέων Σαρπηδὼν ἦρχε· οἱ δὲ ἐκαλέοντο, τό περ τε ἠνείκαντο οὔνομα, καὶ νῦν ἔτι καλέονται ὑπὸ τῶν περιοίκων οἱ Λύκιοι, Τερμίλαι. ὡς δὲ ἐξ Ἀθηνέων Λύκος ὁ Πανδίονος, ἐξελαθεὶς καὶ οὗτος ὑπὸ τοῦ ἀδελφεοῦ Αἰγέως, ἀπίκετο ἐς τοὺς Τερμίλας παρὰ Σαρπηδόνα, οὕτω δὴ κατὰ τοῦ Λύκου τὴν ἐπωνυμίην Λύκιοι ἀνὰ χρόνον ἐκλήθησαν. νόμοισι δὲ, τὰ μὲν Κρητικοῖσι, τὰ δὲ Καρικοῖσι χρέωνται. ἓν δὲ τόδε ἴδιον νενομίκασι, καὶ οὐδαμοῖσι ἄλλοισι συμφέρονται ἀνθρώπων· καλέουσι ἀπὸ τῶν μητέρων ἑωυτοὺς, καὶ οὐκὶ ἀπὸ τῶν πατέρων. εἰρομένου δὲ

pedonem eiusque asseclas eiecit. Tum hi, insulâ expulsi, in Asiam pervenerunt, in terram Milyadem: nam, quam regionem nunc *Lycii* incolunt, haec olim *Milyas* erat: Milyae vero Solymi olim nominabantur. Aliquantum igitur temporis regnum in eos obtinuit Sarpedon: ipsi vero nominabantur, quod et olim nomen obtinuerant, et quo etiam nunc Lycii a finitimis adpellantur, *Termilae.* Ut vero Athenis *Lycus*, Pandionis filius, et ipse a fratre expulsus Aegeo, in Termilas ad Sarpedonem pervenit, inde demum, a Lyci nomine, successu temporis, *Lycii* sunt adpellati. Institutis autem utuntur partim Creticis, partim Caricis. Unum autem hocce proprium habent, nec cum ullis aliis hominibus commune: sese ipsi a matribus nominant, non a patribus. Si quis ex altero, quis sit, quaerit; respondebit illi hic, *esse*

ἑτέρου τὸν πλησίον, τίς εἴη, καταλέξει ἑωυτὸν μητρόθεν, καὶ τῆς μητρὸς ἀνανεμέεται τὰς μητέρας. καὶ ἢν μέν γε γυνὴ ἀστὴ δούλῳ συνοικήσῃ, γενναῖα τὰ τέκνα νενόμισται· ἢν δὲ ἀνὴρ ἀστὸς, καὶ ὁ πρῶτος αὐτέων, γυναῖκα ξείνην ἢ παλλακὴν ἔχῃ, ἄτιμα τὰ τέκνα γίνεται.

Οἱ μέν νυν Κᾶρες οὐδὲν λαμπρὸν ἔργον ἀποδεξά- 174
μενοι, ἐδουλώθησαν ὑπὸ Ἁρπάγου· οὔτε αὐτοὶ οἱ Κᾶρες ἀποδεξάμενοι οὐδὲν, οὔτε ὅσοι Ἑλλήνων ταύτην τὴν χώρην οἰκέουσι. οἰκέουσι δὲ καὶ ἄλλοι, καὶ Λακεδαιμονίων ἄποικοι Κνίδιοι, τῆς χώρης τῆς σφετέρης τετραμμένης ἐς πόντον, τὸ δὴ Τριόπιον καλέεται. ἀργμένης δὲ ἐκ τῆς χερσονήσου τῆς Βυβασσίης, ἐούσης τε πάσης τῆς Κνιδίης, πλὴν ὀλίγης, περιῤῥόου· (τὰ μὲν γὰρ αὐτῆς πρὸς βορῆν ἄνεμον, ὁ Κεραμεικὸς κόλπος ἀπέρ-

se huius vel illius matris filium, et matris suae matres a superioribus temporibus repetet. Porro, si mulier, quae civis sit, servo nupserit, honesto loco nati censentur liberi: sin vir civis, atque etiam princeps civium, peregrinam aut uxorem aut pellicem habet, ignobiles erunt liberi.

(174.) Iam Cares quidem, nullo claro edito facinore, subiugati sunt ab Harpago: nec vel Cares ipsi memorabile quidquam tunc gesserunt, nec quicumque natione Graeci illam regionem incolunt. Incolunt autem quum alii, tum Lacedaemoniorum coloni *Cnidii*, quorum ager mari est obversus, Triopiumque vocatur. Initium capit Cnidiorum ditio a Bybassiâ peninsulâ, et est tota, exiguo excepto spatio, mari circumflua: nam quae pars eius ad septemtrionem spectat, eam Ceramicus sinus includit; quae vero ad

γει· τὰ δὲ πρὸς νότον, ἡ κατὰ Σύμην τε καὶ Ῥόδον θάλασσα·) τὸ ὦν δὴ ὀλίγον τοῦτο, ἐὸν ὅσον τε ἐπὶ πέντε στάδια, ὤρυσσον οἱ Κνίδιοι, ἐν ὅσῳ Ἅρπαγος τὴν Ἰωνίην κατεστρέφετο, βουλόμενοι νῆσον τὴν χώρην ποιῆσαι. ἐντὸς δὲ πᾶσά σφι ἐγένετο· τῇ γὰρ ἡ Κνιδίη χώρη ἐς τὴν ἤπειρον τελευτᾷ, ταύτῃ ὁ ἰσθμός ἐστι τὸν ὤρυσσον. καὶ δὴ πολλῇ χειρὶ ἐργαζομένων τῶν Κνιδίων· μᾶλλον γάρ τι καὶ θειότερον ἐφαίνοντο τιτρώσκεσθαι οἱ ἐργαζόμενοι τοῦ οἰκότος τά τε ἄλλα τοῦ σώματος, καὶ μάλιστα τὰ περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς, θραυομένης τῆς πέτρης· ἔπεμπον ἐς Δελφοὺς θεοπρόπους ἐπειρησομένους τὸ ἀντίξοον. ἡ δὲ Πυθίη σφι, ὡς αὐτοὶ Κνίδιοι λέγουσι, χρᾷ ἐν τριμέτρῳ τόνῳ τάδε·

Ἰσθμὸν δὲ μὴ πυργοῦτε, μηδ' ὀρύσσετε·

meridiem, mare quod ad Symen et Rhodum est. Istud igitur exiguum spatium, quod quinque fere stadiorum est, perfodere instituerunt Cnidii per id tempus quo Ioniam Harpagus subegit, cupientes ex agro suo insulam facere. Erat autem universa eorum ditio intra isthmum; nam ubi illa versus continentem desinit, ibi is isthmus est, quem perfodiebant. Multorum igitur hominum manibus in opere occupatis, quum magis quam consentaneum erat vulnerarentur et alia corporis membra et maxime oculi eorum qui opus faciebant et petram perfringebant, ita ut adpareret non sine deorum numine id fieri; miserunt Delphos qui consulerent oraculum *quidnam esset quod ipsis adversaretur.* Quibus Pythia, ut ipsi fatentur Cnidii, trimetro tenore haecce respondit:

Nec aggerate, nec vel isthmum fodite;

Ζεὺς γάρ κ' ἔθηκε νῆσον, εἴ κ' ἐβούλετο.

Κνίδιοι μὲν, ταῦτα τῆς Πυθίης χρησάσης, τοῦ τε ὀρύγ-
ματος ἐπαύσαντο· καὶ Ἁρπάγῳ, ἐπιόντι σὺν τῷ στρα-
τῷ, ἀμαχητί σφεας αὐτοὺς παρέδοσαν. Ἦσαν δὲ 175
Πηδασέες οἰκοῦντες ὑπὲρ Ἁλικαρνησσοῦ μεσόγαιαν·
τοῖσι ὅκως τι μέλλοι ἀνεπιτήδεον ἔσεσθαι, αὐτοῖσί τε
καὶ τοῖσι περιοίκοισι, ἡ ἱερείη τῆς Ἀθηναίης πώγωνα
μέγαν ἴσχει. τρίς σφι τοῦτο ἐγένετο. οὗτοι τῶν περὶ
Καρίην ἀνδρῶν μοῦνοί τε ἀντέσχον χρόνον Ἁρπάγῳ,
καὶ πρήγματα παρέσχον πλεῖστα, ὄρος τειχίσαντες,
τῷ οὔνομά ἐστι Λίδη. Πηδασέες μέν νυν χρόνῳ ἐξαι-
ρέθησαν. Λύκιοι δὲ, ὡς ἐς τὸ Ξάνθιον πεδίον ἤλασε 176
ὁ Ἅρπαγος τὸν στρατὸν, ὑπεξιόντες, καὶ μαχόμενοι
ὀλίγοι πρὸς πολλοὺς, ἀρετὰς ἀπεδείκνυντο· ἑσσωθέντες

nam, si placuisset, insulam dederat Deus.

Quo accepto responso, Cnidii a fodiendo destitere; et Harpago cum exercitu advenienti ultro sese, nullâ initâ pugnâ, dediderunt. (175.) Fuere autem *Pedasenses*, mediterranea super Halicarnassum habitantes: quibus quoties publice imminet aliquod incommodum, sacerdos foemina Minervae ingentem emittit barbam; quae res illis tribus separatis temporibus accidit. Hi soli ex omnibus Cariam habitantibus Harpago aliquamdiu restitere, et plurimam illi molestiam crearunt; quum montem, cui Lida nomen, muro muniissent. Sed et hi haud multo post sunt expugnati. (176.) *Lycii* vero, ut in *Xanthium* campum Harpagus promovit exercitum, eductis copiis pugnam inierunt, pauci adversus multos, et egregia virtutis specimina edidere. Sed praelio superati, et

δὲ, καὶ κατειληθέντες ἐς τὸ ἄστυ, συνήλισαν ἐς τὴν ἀκρόπολιν τάς τε γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα καὶ τὰ χρήματα καὶ τοὺς οἰκέτας· καὶ ἔπειτα ὑπῆψαν τὴν ἀκρόπολιν πᾶσαν ταύτην καίεσθαι. ταῦτα δὲ ποιήσαντες καὶ συνομόσαντες ὅρκους δεινοὺς, ὑπεξελθόντες ἀπέθανον πάντες Ξάνθιοι μαχόμενοι. τῶν δὲ νῦν Λυκίων φαμένων Ξανθίων εἶναι, οἱ πολλοὶ, πλὴν ὀγδώκοντα ἱστιέων, εἰσὶ ἐπήλυδες· αἱ δὲ ὀγδώκοντα ἱστίαι αὗται ἔτυχον τηνικαῦτα ἐκδημέουσαι, καὶ οὕτω περιεγένοντο. τὴν μὲν δὴ Ξάνθον οὕτως ἔσχε ὁ Ἅρπαγος. παραπλησίως δὲ καὶ τὴν Καῦνον ἔσχε. καὶ γὰρ οἱ Καύνιοι τοὺς Λυκίους ἐμιμήσαντο τὰ πλέω.

177 ΤΑ μέν νυν κάτω τῆς Ἀσίης Ἅρπαγος ἀνάστατα ἐποίεε· τὰ δὲ ἄνω αὐτῆς, αὐτὸς Κῦρος, πᾶν ἔθνος καταστρεφόμενος, καὶ οὐδὲν παριείς. τὰ μέν νυν αὐτέων

in oppidum compulsi, congregatis in arcem uxoribus liberisque et rebus pretiosis et servis, ignem subiecerunt arci, ut tota concremaretur. His factis, diris iuramentis invicem adstricti, egressi sunt, et fortiter pugnantes Xanthii omnes obierunt. Eorum Lyciorum, qui nostra aetate *Xanthios* se esse praedicant, advenae sunt plerique, exceptis octoginta familiis; quae familiae tunc temporis forte domo aberant, atque ita superfuerunt. Xantho igitur tali modo potitus Harpagus est. Simili vero ratione etiam *Cauno* est potitus; nam et Caunii maiori ex parte Lycios sunt imitati.

(177.) Inferiorem igitur Asiam subegit Harpagus, superiora autem Asiae *Cyrus* ipse; singulos populos in potestatem suam redigens, nullumque praeter-

πλέω παρήσομεν· τὰ δέ οἱ παρέσχε πόνον τε πλεῖστον, καὶ ἀξιαπηγητότατά ἐστι, τούτων ἐπιμνήσομαι.

178 Κῦρος ἐπεί τε τὰ πάντα τῆς ἠπείρου ὑποχείρια ἐποιήσατο, Ἀσσυρίοισι ἐπετίθετο. Τῆς δὲ Ἀσσυρίης ἐστὶ τὰ μέν κου καὶ ἄλλα πολίσματα μεγάλα πολλά· τὸ δὲ ὀνομαστότατον καὶ ἰσχυρότατον, καὶ ἔνθα σφι, Νίνου ἀναστάτου γενομένης, τὰ βασιλήϊα κατεστήκεε, ἦν ΒΑΒΥΛΩ'Ν· ἐοῦσα τοιαύτη δή τις. πόλις κέεται ἐν πεδίῳ μεγάλῳ, μέγαθος ἐοῦσα μέτωπον ἕκαστον, εἴκοσι καὶ ἑκατὸν σταδίων, ἐούσης τετραγώνου· οὗτοι στάδιοι τῆς περιόδου τῆς πόλιος γίνονται συνάπαντες ὀγδώκοντα καὶ τετρακόσιοι. τὸ μέν νυν μέγαθος τοσοῦτόν ἐστι τοῦ ἄστεος τοῦ Βαβυλωνίου. ἐκεκόσμητο δὲ ὡς οὐδὲν ἄλλο πόλισμα τῶν ἡμεῖς ἴδμεν. τάφρος μὲν πρῶτά μιν βα-

mittens. Cuius res gestas plerasque quidem silentio nos praeteribimus: quae vero plurimo cum labore gessit, quaeve prae caeteris maxime sunt memorabilia, eorum faciam mentionem.

(178) Universo continente inferioris Asiae potestati suae subiecto, *Assyrios* Cyrus adgressus est. Sunt autem Assyriae quum aliae urbes insignes multae, tum clarissima omnium et munitissima, quae post Ninum eversam regia sedes erat, *Babylon;* cuius haec erat conditio. Sita in ampla planitie, formam habet quadratam, cuius quodque latus centum et viginti stadia metitur: ita totius urbis circuitus conficitur quadringentorum octoginta stadiorum. Haec amplitudo est urbis Babyloniae. Exornata vero instructaque erat ita, ut nulla alia cuius ad nos notitia pervenit. Statim fossa eam circumdat alta lataque,

θέα τε καὶ εὐρέα καὶ πλέη ὕδατος περιθέει· μετὰ δὲ,
τεῖχος πεντήκοντα μὲν πηχέων βασιληΐων ἐὸν τὸ εὖρος,
ὕψος δὲ, διηκοσίων πηχέων. ὁ δὲ βασιλήϊος πῆχυς τοῦ
179 μετρίου ἐστὶ πήχεος μέζων τρισὶ δακτύλοισι. Δεῖ δή
με πρὸς τούτοισι ἐπιφράσαι, ἵνα τε ἐκ τῆς τάφρου ἡ
γῆ ἀναισιμώθη, καὶ τὸ τεῖχος ὅντινα τρόπον ἔργαστο.
ὀρύσσοντες ἅμα τὴν τάφρον, ἐπλίνθευον τὴν γῆν τὴν ἐκ
τοῦ ὀρύγματος ἐκφερομένην· ἑλκύσαντες δὲ πλίνθους
ἱκανὰς, ὤπτησαν αὐτὰς ἐν καμίνοισι. μετὰ δὲ, τέλ-
ματι χρεώμενοι ἀσφάλτῳ θερμῇ, καὶ διὰ τριήκοντα
δόμων πλίνθου ταρσοὺς καλάμων διαστοιβάζοντες, ἔδει-
μαν πρῶτα μὲν τῆς τάφρου τὰ χείλεα· δεύτερα δὲ,
αὐτὸ τὸ τεῖχος τὸν αὐτὸν τρόπον. ἐπάνω δὲ τοῦ τείχεος
παρὰ τὰ ἔσχατα, οἰκήματα μουνόκωλα ἔδειμαν, τε-
τραμμένα ἐς ἄλληλα· τὸ μέσον δὲ τῶν οἰκημάτων ἐλι-

et aquâ numquam non repleta: dein murus, cuius latitudo quinquaginta cubitorum regiorum est, altititudo ducentorum cubitorum. Est autem cubitus regius maior vulgari tribus digitis. (179.) Oportet me vero ad haec declarare, quem in usum insumta sit terra e fossâ egesta, et murus ille quo pacto fuerit confectus. Ut fossam fodiebant, ita simul terram e fossâ egestam formabant in lateres: utque laterum probabilem numerum duxerant, ita eos in fornacibus coquebant. Tum loco calcis asphalto calidâ utentes, et tricesimo cuique laterum ordini arundinum alas interstipantes, primum labia construxerunt fossae, deinde ipsum murum eodem modo. Super muro vero in utriusque lateris orâ, contiguas aedificarunt domunculas, sibi invicem obversas; medium autem

πον τεθρίππῳ περιέλασιν. πύλαι δὲ ἐνεστᾶσι πέριξ τοῦ τείχεος ἑκατὸν, χάλκεαι πᾶσαι· καὶ σταθμοί τε καὶ ὑπέρθυρα ὡσαύτως. ἔστι δὲ ἄλλη πόλις ἀπέχουσα ὀκτὼ ἡμερέων ὁδὸν ἀπὸ Βαβυλῶνος· Ἶς οὔνομα αὐτῇ. ἔνθα ἐστὶ ποταμὸς οὐ μέγας· Ἶς καὶ τῷ ποταμῷ τὸ οὔνομα· ἐσβάλλει δὲ οὗτος ἐς τὸν Εὐφρήτην ποταμὸν τὸ ῥέεθρον. οὗτος ὦν ὁ Ἶς ποταμὸς, ἅμα τῷ ὕδατι θρόμβους ἀσφάλτου ἀναδιδοῖ πολλούς· ἔνθεν ἡ ἄσφαλτος ἐς τὸ ἐν Βαβυλῶνι τεῖχος ἐκομίσθη. Τετείχιστο 180
μέν νυν ἡ Βαβυλὼν τρόπῳ τοιῷδε. ἔστι δὲ δύο φάρσεα τῆς πόλιος· τὸ γὰρ μέσον αὐτῆς ποταμὸς διέργει, τῷ οὔνομά ἐστι Εὐφρήτης. ῥέει δὲ ἐξ Ἀρμενίων, ἐὼν μέγας, καὶ βαθὺς, καὶ ταχύς· ἐξίει δὲ οὗτος ἐς τὴν Ἐρυθρὴν θάλασσαν. τὸ ὦν δὴ τεῖχος ἑκάτερον τοὺς ἀγκῶνας ἐς τὸν ποταμὸν ἐλήλαται. τὸ δὲ ἀπὸ τούτου, αἱ

spatium tantum reliquerunt, ut circumagi quadrigae possent. In muro circumcirca centum sunt portae, aeneae omnes; et postes etiam, et superiora limina, itidem ex aere. Est autem aliud oppidum, octo dierum itinere distans a Babylone, cui nomen Is. Ibi fluvius est, non magnus, cui et ipsi Is nomen, qui in Euphratem undam suam infundit. Hic igitur Is fluvius simul cum undâ suâ complures edit grumos asphalti: unde ad aedificandum murum Babylonis asphaltus devecta est. (180.) Tali igitur modo munita *Babylon* est. Sunt autem duae urbis regiones: mediam enim perfluit et in duas partes dividit flumen, cui nomen *Euphrates*. Is ex Armenia fluit amplus et altus atque rapidus; exonerat se autem in Erythraeum mare. Murus igitur utrimque brachia ad

ἐπικαμπαὶ παρὰ χεῖλος ἑκάτερον τοῦ ποταμοῦ, αἱμασιὴ πλίνθων ὀπτέων παρατείνει. τὸ δὲ ἄστυ αὐτὸ, ἐὸν πλῆρες οἰκιέων τριορόφων τε καὶ τετρωρόφων, κατατέτμηται τὰς ὁδοὺς ἰθείας, τάς τε ἄλλας, καὶ τὰς ἐπικαρσίας τὰς ἐπὶ τὸν ποταμὸν ἐχούσας. κατὰ δὴ ὦν ἑκάστην ὁδὸν ἐν τῇ αἱμασιῇ τῇ παρὰ τὸν ποταμὸν πυλίδες ἐπῆσαν, ὅσαι περ αἱ λαῦραι, τοσαῦται ἀριθμόν. ἦσαν δὲ καὶ αὗται χάλκεαι, φέρουσαι καὶ αὐταὶ ἐς
181 αὐτὸν τὸν ποταμόν. Τοῦτο μὲν δὴ τὸ τεῖχος θώρηξ ἐστί. ἕτερον δὲ ἔσωθεν τεῖχος περιθεῖ, οὐ πολλῷ τέῳ ἀσθενέστερον τοῦ ἑτέρου τείχεος, στεινότερον δέ. Ἐν δὲ φάρσεϊ ἑκατέρῳ τῆς πόλιος τετείχιστο ἐν μέσῳ· ἐν τῷ ἦεν τὰ βασιλήϊα, περιβόλῳ μεγάλῳ τε καὶ ἰσχυρῷ·

CLXXXI. 5. ἦεν. εἶεν *unus cod. ms.* μὲν *corrigunt viri docti. Poteras et* ἐν τῷ ἐνὶ *suspicari.*

flumen usque ducta habet: inde inflexa procedit utrimque maceria ex coctili latere, quae utrique fluminis labio praetenditur. Urbs ipsa domibus repleta est trium aut quatuor tabulatorum; per eamque ductae sunt viae ad lineam directae, quum aliae, tum eae quae e transverso ad flumen pertinent. Ad quamque harum viarum apertae sunt in maceria iuxta flumen decurrente portae minores, totidem numero quot viae sunt: atque etiam hae portae ex aere sunt, per quas ad ipsum flumen transitur. (181.) Murus quem dixi, robur praecipuum munimenti est: circumductus est autem interius alius murus, haud multo infirmior altero, sed angustior. In medio autem utriusque regionis, in quas urbs dividitur, exstructa erat, in alterâ quidem regia aula, vasto circuitu validoque;

ἐν δὲ τῷ ἑτέρῳ, Διὸς Βήλου ἱρὸν χαλκόπυλον, καὶ ἐς ἐμὲ τοῦτο ἔτι ἐὸν, δύο σταδίων πάντη, ἐὸν τετράγωνον. ἐν μέσῳ δὲ τοῦ ἱροῦ πύργος στερεὸς οἰκοδόμηται, σταδίου καὶ τὸ μῆκος καὶ τὸ εὖρος· καὶ ἐπὶ τούτῳ τῷ πύργῳ ἄλλος πύργος ἐπιβέβηκε, καὶ ἕτερος μάλα ἐπὶ τούτῳ, μέχρις οὗ ὀκτὼ πύργων. ἀνάβασις δὲ ἐς αὐτοὺς ἔξωθεν κύκλῳ περὶ πάντας τοὺς πύργους ἔχουσα πεποίηται. μεσοῦντι δέ κου τῆς ἀναβάσιος, ἔστι καταγωγή τε καὶ θῶκοι ἀμπαυστήριοι, ἐν τοῖσι κατίζοντες ἀμπαύονται οἱ ἀναβαίνοντες. ἐν δὲ τῷ τελευταίῳ πύργῳ νηὸς ἔπεστι μέγας· ἐν δὲ τῷ νηῷ κλίνη μεγάλη κέεται εὖ ἐστρωμένη, καί οἱ τράπεζα παρακέεται χρυσέη. ἄγαλμα δὲ οὐκ ἔνι οὐδὲν αὐτόθι ἐνιδρυμένον· οὐδὲ νύκτα οὐδεὶς ἐναυλίζεται ἀνθρώπων, ὅτι μὴ γυνὴ μούνη τῶν ἐπιχωρίων, τὴν ἂν ὁ θεὸς ἕληται ἐκ πασέων, ὡς

in alterâ, Iovis Beli templum aeneis portis instructum, quod nunc etiam superest, duo stadia quaquaversum metiens, formâ quadratâ. Huius in templi medio turris solida exstructa est, unum stadium tam in longitudinem quum in latitudinem patens: et super hac turri erecta est alia, iterumque super hac alia ad octo turres numero. Hae turres conscenduntur extrinsecus, viâ circum omnes sursum ducente: in medio vero adscensu diversorium est, et sellae in quibus residentes requiescere possint qui adscendunt. Extremae turri templum superstructum est amplum: quo in templo stratus lectus magnus, iuxtaque cum adposita mensa aurea. Imago autem aut statua nulla inest, neque pernoctat ibi quisquam mortalium, praeter unam mulierum ex indigenis, quamcumque

λέγουσι οἱ Χαλδαῖοι, ἐόντες ἱρέες τούτου τοῦ θεοῦ.
182 Φασὶ δὲ οἱ αὐτοὶ οὗτοι, ἐμοὶ μὲν οὐ πιστὰ λέγοντες,
τὸν θεὸν αὐτὸν φοιτᾶν τε ἐς τὸν νηὸν, καὶ ἀμπαύεσθαι
ἐπὶ τῆς κλίνης, κατάπερ ἐν Θήβῃσι τῇσι Αἰγυπτίῃσι
κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, ὡς λέγουσι οἱ Αἰγύπτιοι· καὶ
γὰρ δὴ ἐκεῖθι κοιμᾶται ἐν τῷ τοῦ Διὸς τοῦ Θηβαιέος
γυνή· ἀμφότεραι δὲ αὗται λέγονται ἀνδρῶν οὐδαμῶν
ἐς ὁμιλίην φοιτᾶν· καὶ κατάπερ ἐν Πατάροισι τῆς Λυ-
κίης ἡ πρόμαντις τοῦ θεοῦ, ἐπεὰν γένηται· οὐ γὰρ ὦν
αἰεί ἐστι χρηστήριον αὐτόθι· ἐπεὰν δὲ γένηται, τότε ὦν
183 συγκατακληΐεται τὰς νύκτας ἔσω ἐν τῷ νηῷ. Ἔστι
δὲ τοῦ ἐν Βαβυλῶνι ἱροῦ καὶ ἄλλος κάτω νηός· ἔνθα
ἄγαλμα μέγα τοῦ Διὸς ἔνι κατήμενον χρύσεον, καί
οἱ τράπεζα μεγάλη παρακέεται χρυσέη, καὶ τὸ βά-
θρον οἱ καὶ ὁ θρόνος χρύσεός ἐστι· καὶ, ὡς ἔλεγον οἱ
Χαλδαῖοι, ταλάντων ὀκτακοσίων χρυσίου πεποίηται

ex omnibus selegerit deus, ut Chaldaei aiunt, qui sunt huius dei sacerdotes. (182.) Narrant autem iidem, quod mihi quidem non persuadent, ventitare hunc deum in istud templum, et in lecto illo quiescere, sicut Thebis Aegyptiis fit eodem modo, ut Aegyptii narrant, nam et ibi in Iovis Thebani templo decumbit mulier: utrumque autem harum cum nullo viro aiunt habere consuetudinem. Simile institutum Pataris in Lycia obtinet, quando ibi fatidica Dei sacerdos est; nec enim constanter ibi est oraculum: quod si est, tunc qualibet nocte cum deo illa in templo includitur. (183.) Est autem in Babylonico templo alia etiam aedes inferne: ubi magnum est simulacrum Iovis sedentis, cui mensa adposita aurea, et scabellum et sella ex auro: omnia, ut narraverunt

ταῦτα. ἔξω δὲ τοῦ νηοῦ, βωμός ἐστι χρύσεος. ἔστι δὲ καὶ ἄλλος βωμὸς μέγας, ὅπου θύεται τὰ τέλεα τῶν προβάτων. ἐπὶ γὰρ τοῦ χρυσέου βωμοῦ οὐκ ἔξεστι θύειν, ὅτι μὴ γαλαθηνὰ μοῦνα. ἐπὶ δὲ τοῦ μέζονος βωμοῦ καὶ καταγίζουσι λιβανωτοῦ χίλια τάλαντα ἔτεος ἑκάστου οἱ Χαλδαῖοι, τότε ἐπεὰν τὴν ὁρτὴν ἄγωσι τῷ θεῷ τούτῳ. Ἦν δὲ ἐν τῷ τεμένεϊ τούτῳ ἔτι τὸν χρόνον ἐκεῖνον καὶ ἀνδριὰς δυώδεκα πηχέων, χρύσεος, στερεός. ἐγὼ μέν μιν οὐκ εἶδον· τὰ δὲ λέγεται ὑπὸ Χαλδαίων, ταῦτα λέγω. τούτῳ τῷ ἀνδριάντι Δαρεῖος μὲν ὁ Ὑστάσπεος ἐπιβουλεύσας, οὐκ ἐτόλμησε λαβεῖν· Ξέρξης δὲ ὁ Δαρείου ἔλαβε, καὶ τὸν ἱρέα ἀπέκτεινε, ἀπαγορεύοντα μὴ κινέειν τὸν ἀνδριάντα. τὸ μὲν δὴ ἱρὸν τοῦτο οὕτω κεκόσμητο. ἔστι δὲ καὶ ἴδια ἀναθήματα πολλά.

Chaldaei, ex octingentis auri talentis confecta. Extra templum vero altare est aureum: estque praeterea alia ara ingens, ubi iustae aetatis mactantur victimae; nam ad auream illam aram non nisi lactentes mactare pecudes fas est. In maiore ara vero adolent etiam singulis annis Chaldaei mille thuris talenta, quo tempore festos dies huic deo agunt. Erat autem illâ adhuc aetate in eodem templo statua solida ex auro, duodecim cubitorum: quam ego quidem non vidi, refero autem quae a Chaldaeis narrantur. Huic statuae insidiatus Darius, Hystaspis filius, non tamen ausus est eam auferre: Xerxes vero abstulit, occiso sacerdote, qui, ut statuam loco moveret, conatus erat prohibere. Atque ita quidem exornatum illud templum erat: exstant vero in eodem complura etiam privata donaria.

184 Τῆς δὲ Βαβυλῶνος ταύτης πολλοὶ μέν κου καὶ ἄλλοι ἐγένοντο βασιλῆες, τῶν ἐν τοῖσι Ἀσσυρίοισι λόγοισι μνήμην ποιήσομαι, οἳ τὰ τείχεά τε ἐπεκόσμησαν καὶ τὰ ἱρά· ἐν δὲ δὴ καὶ γυναῖκες δύο. ἡ μὲν πρότερον ἄρξασα, τῆς ὕστερον γενεῇσι πέντε πρότερον γενομένη, τῇ οὔνομα ἦν Σεμίραμις. αὕτη μὲν ἀπεδέξατο χώματα ἀνὰ τὸ πεδίον ἐόντα ἀξιοθέητα· πρότερον δὲ ἐώθεε ὁ πο-
185 ταμὸς ἀνὰ τὸ πεδίον πᾶν πελαγίζειν. Ἡ δὲ δὴ δεύτερον γενομένη ταύτης βασίλεια, τῇ οὔνομα ἦν Νίτωκρις, (αὕτη δὲ συνετωτέρη γενομένη τῆς πρότερον ἀρξάσης,) τοῦτο μὲν, μνημόσυνα ἐλίπετο τὰ ἐγὼ ἀπηγήσομαι· τοῦτο δὲ, τὴν Μήδων ὁρῶσα ἀρχὴν μεγάλην τε καὶ οὐκ ἀτρεμίζουσαν, ἄλλα τε ἀραιρημένα ἄστεα αὐτοῖσι, ἐν δὲ δὴ καὶ τὴν Νῖνον, προεφυλάξατο ὅσα ἐδύνατο μάλιστα. Πρῶτα μὲν τὸν Εὐφρήτην ποταμὸν,

(184.) *Babylonis* huius quum multi alii fuerant *Reges*, qui et urbem et templa exornarunt, quorum in *Assyriarum rerum Historiâ* faciam mentionem: tum in his etiam duae mulieres. Harum illa, quae prior regnavit, posteriorem quinque generationibus antecessit, cui nomen fuit *Semiramis;* quae aggeres per planitiem excitavit spectatu dignos, quum antea fluvius per universum campum solitus esset restagnare. (185.) Altera, quae post hanc regnavit, nomine *Nitocris*, quae priori fuit intelligentior, partim monumenta reliquit, quae commemorabo; partim, quum Medorum imperium amplum videret, nec agens quietem, quod et alia multa oppida ab illis capta essent, et in his Ninus, praemunivit se adversus illos quam maxime potuit. Primum quidem Eu-

ῥέοντα πρότερον ἰθὺν, ὅς σφι διὰ τῆς πόλιος μέσης ῥέει, τοῦτον, ἄνωθεν διώρυχας ὀρύξασα, οὕτω δή τι ἐποίησε σκολιὸν, ὥστε δὴ τρὶς ἐς τῶν τινὰ κωμέων τῶν ἐν τῇ Ἀσσυρίῃ ἀπικνέεται ῥέων. τῇ δὲ κώμῃ οὔνομά ἐστι, ἐς τὴν ἀπικνέεται ὁ Εὐφρήτης, Ἀρδέρικκα. καὶ νῦν οἳ ἂν κομίζωνται ἀπὸ τῆσδε τῆς θαλάσσης ἐς Βαβυλῶνα, καταπλέοντες ἐς τὸν Εὐφρήτην ποταμὸν, τρίς τε ἐς τὴν αὐτὴν ταύτην κώμην παραγίνονται, καὶ ἐν τρισὶ ἡμέρῃσι. τοῦτο μὲν δὴ τοιοῦτο ἐποίησε. Χῶμα δὲ παρέχωσε παρ᾽ ἑκάτερον τοῦ ποταμοῦ τὸ χεῖλος, ἄξιον θώματος, μέγαθος καὶ ὕψος ὅσον τί ἐστι. κατύπερθε δὲ πολλῷ Βαβυλῶνος ὤρυσσε ἔλυτρον λίμνῃ, ὀλίγον τι παρατείνουσα ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ, βάθος μὲν ἐς τὸ ὕδωρ αἰεὶ ὀρύσσουσα, εὖρος δὲ τὸ περίμετρον αὐτοῦ ποιεῦσα εἴκοσί τε καὶ τετρακοσίων σταδίων· τὸν δὲ ὀρυσσόμενον

phratem fluvium, qui Babylonem perfluit, quum antea recto cursu fluxisset, hunc illa, fossis superne ductis, ita tortuosum reddidit, ut ter in suo cursu ad quempiam Assyriae vicum perveniat. Ardericca vici nomen est, ad quem ita Euphrates accedit. Et nunc, qui ab hoc nostro mari Babylonem proficiscuntur, quum Euphrate fluvio versus illam descendunt, ter ad eumdem vicum accedunt, et quidem tribus deinceps diebus. Hoc tale ab illa effectum est. Praeterea aggerem ad utramque fluvii ripam adgessit miratu dignum, quum latitudinis caussâ, tum altitudinis. Longe vero supra Babylonem alveum effodit recipiendo lacui, nonnihil deflectens a flumine; et in altitudinem quidem ubique fodit usque dum aqua scaturiret, in amplitudinem vero circuitum alvei

χοῦν ἐκ τούτου τοῦ ὀρύγματος ἀναισίμου παρὰ τὰ χεί-
λεα τοῦ ποταμοῦ παραχέουσα. ἐπεί τε δέ οἱ ὤρυκτο,
λίθους ἀγαγομένη, κρηπῖδα κύκλῳ περὶ αὐτὴν ἤλασε.
Ἐποίεε δὲ ἀμφότερα ταῦτα, τόν τε ποταμὸν σκολιὸν,
καὶ τὸ ὄρυγμα πᾶν ἕλος· ὡς ὅ τε ποταμὸς βραδύ-
τερος εἴη, περὶ καμπὰς πολλὰς ἀγνύμενος, καὶ οἱ
πλόοι ἔωσι σκολιοὶ ἐς τὴν Βαβυλῶνα· ἔκ τε τῶν πλόων
ἐκδέκηται περίοδος τῆς λίμνης μακρή. κατὰ τοῦτο δὲ
εἰργάζετο τῆς χώρης τῇ αἵ τε ἐσβολαὶ ἦσαν, καὶ τὰ
σύντομα τῆς ἐκ Μήδων ὁδοῦ, ἵνα μὴ ἐπιμισγόμενοι οἱ
186 Μῆδοι ἐκμανθάνοιεν αὐτῆς τὰ πρήγματα. Ταῦτα μὲν
δὴ ἐκ βάθεος περιεβάλετο· τοιήνδε δὲ ἐξ αὐτῶν παρεν-
θήκην ἐποιήσατο. Τῆς πόλιος ἐούσης δύο φαρσέων,

fecit quadringentorum et viginti stadiorum : terram autem ex fossa egestam insumsit in aggeres iuxta ripam fluvii iaciendos. Tum, absoluto effodiendi labore, advectis lapidibus, totum alveum circumcirca crepidine munivit. Duo autem ista opera fecit, flumen tortuosum, et ex effosso alveo lacunam, hoc consilio, ut lentior flueret flumen, multis flexibus fracto illius impetu, utque flexuosa fieret navigatio, aut, si navibus vellent exscendere hostes, exciperet illos longus circa lacunam anfractus. Ab ea autem parte terrae Babyloniae fecit haec Nitocris, quâ erat ex Media introitus et iter brevissimum; ne Medi sese ingerentes, res ipsius specularentur. (186) Has igitur munitiones illa ex profundo sibi circumdedit : quibus tale quoddam corollarium, alteri instituto veluti medium interponens, adiecit. Quum in duas regiones divisa urbs esset, quarum medium fluvius obti-

τοῦ δὲ ποταμοῦ μέσον ἔχοντος, ἐπὶ τῶν πρότερον βασιλέων ὅκως τις ἐθέλοι ἐκ τοῦ ἑτέρου Φάρσεος ἐς τοὔτερον διαβῆναι, χρῆν πλοίῳ διαβαίνειν. καὶ ἦν, ὡς ἐγὼ δοκέω, ὀχληρὸν τοῦτο· αὕτη δὲ καὶ τοῦτο προεῖδε. ἐπεί τε γὰρ ὤρυσσε τὸ ἔλυτρον τῇ λίμνῃ, μνημόσυνον τόδε ἄλλο ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἔργου ἐλίπετο. ἐτάμνετο λίθους περιμήκεας· ὡς δέ οἱ ἦσαν οἱ λίθοι ἕτοιμοι, καὶ τὸ χωρίον ὀρώρυκτο, ἐκτρέψασα τοῦ ποταμοῦ τὸ ῥέεθρον πᾶν ἐς τὸ ὤρυσσε χωρίον· ἐν τῷ ἐπίμπλατο τοῦτο, ἐν τούτῳ ἀπεξηρασμένου τοῦ ἀρχαίου ῥεέθρου, τοῦτο μὲν, τὰ χείλεα τοῦ ποταμοῦ κατὰ τὴν πόλιν καὶ τὰς καταβάσιας, τὰς ἐκ τῶν πυλίδων ἐς τὸν ποταμὸν Φερούσας, ἀνοικοδόμησε πλίνθοισι ὀπτῇσι, κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον τῷ τείχεϊ· τοῦτο δὲ, κατὰ μέσην κου μάλιστα τὴν πόλιν, τοῖσι λίθοισι, τοὺς ὠρύξατο, οἰκοδόμεε γέφυ-

nebat; superiorum regum aetate, quoties ex una regione in alteram vellet aliquis transire, navigio erat transeundum. Quod quum, ut equidem existimo, esset molestum, illa huic rei providit. Ut enim alveum stagno recipiendo effodit, simul aliud hoc monumentum eiusdem operis reliquit. Lapides caedendos curavit permagnos: qui postquam fuere parati, effossusque locus fuit quem dixi, in hunc ipsum effossum locum cursum omnem fluminis avertit; qui locus ut implebatur, ita vetus fluminis alveus exsiccabatur. Igitur per id tempus partim fluvii labia, qua is per urbem decurrit, ac descensus qui ex minoribus portis ad flumen ducunt, coctis lateribus eodem modo, quo murus structus erat, exaedificavit: partim, in mediâ fere urbe, ex lapidibus, quos exscindi iusse-

ραν, δέουσα τοὺς λίθους σιδήρῳ τε καὶ μολίβδῳ. ἐπι-
τείνεσκε δὲ ἐπ' αὐτὴν, ὅκως μὲν ἡμέρη γένοιτο, ξύλα
τετράγωνα, ἐπ' ὧν τὴν διάβασιν ἐποιεῦντο οἱ Βαβυ-
λώνιοι· τὰς δὲ νύκτας τὰ ξύλα ταῦτα ἀπαίρεσκον,
τοῦδε εἵνεκα, ἵνα μὴ διαφοιτέοντες τὰς νύκτας κλέπ-
τοιεν παρ' ἀλλήλων. ὡς δὲ τό τε ὀρυχθὲν λίμνη πλήρης
ἐγεγόνεε ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ, καὶ τὰ περὶ τὴν γέφυραν
ἐκεκόσμητο, τὸν Εὐφρήτην ποταμὸν ἐς τὰ ἀρχαῖα ῥέε-
θρα ἐκ τῆς λίμνης ἐξάγαγε· καὶ οὕτω τὸ ὀρυχθὲν, ἕλος
γενόμενον, ἐς δέον ἐδόκεε γεγονέναι, καὶ τοῖσι πολιή-
187 τῃσι γέφυρα ἦν κατεσκευασμένη. Ἡ δ' αὐτὴ αὕτη
βασίλεια καὶ ἀπάτην τοιήνδε τινὰ ἐμηχανήσατο. Ὑπὲρ
τῶν μάλιστα λεωφόρων πυλέων τοῦ ἄστεος τάφον
ἑωυτῇ κατεσκευάσατο μετέωρον ἐπιπολῆς αὐτέων τῶν
πυλέων. ἐνεκόλαψε δὲ ἐς τὸν τάφον γράμματα λέ-

rat, pontem aedificavit, ferro et plumbo lapides vinciens. Eo super ponte interdiu quotidie tigna quadrata intendebantur, quibus transirent Babylonii; noctu vero tollebantur haec tigna, eâ caussâ, ne per noctem ex altera urbis regione in alteram transeuntes furta exercerent. Postquam fossa lacus fuerat factus aquâ fluminis repletus, perfectusque pons fuerat; tum deinde Euphrates fluvius in pristinum alveum iterum est derivatus: atque ita, quum effossus locus palus fieret, commode hoc recteque factum visum est, et civibus pons erat exstructus. (187.) Eadem regina dolum etiam quempiam machinata est huiusmodi. Super porta urbis celeberrima sepulcrum exstrui sibi iussit sublime, in summo ipsius portae. Ei sepulcro inscriptionem incidi curavit in hanc sententiam: Si

γοντα τάδε· ΤΩΝ ΤΙΣ ἘΜΕΥ ὙΣΤΕΡΟΝ ΓΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ, ἨΝ ΣΠΑΝΙΣΗι ΧΡΗΜΑΤΩΝ, ἈΝΟΙΞΑΣ ΤΟΝ ΤΑΦΟΝ, ΛΑΒΕΤΩ ὉΚΟΣΑ ΒΟΥΛΕΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ. ΜΗ ΜΕΝΤΟΙ ΓΕ ΜΗ ΣΠΑΝΙΣΑΣ ΓΕ, ἈΛΛΩΣ ἈΝΟΙΞΗι. ὈΥ ΓΑΡ ἈΜΕΙΝΟΝ. Οὗτος ὁ τάφος ἦν ἀκίνητος, μέχρι οὗ ἐς Δαρεῖον περιῆλθε ἡ βασιληΐη. Δαρείῳ δὲ καὶ δεινὸν ἐδόκεε εἶναι τῇσι πύλῃσι ταύτῃσι μηδὲν χρέεσθαι· καὶ χρημάτων κειμένων, καὶ αὐτῶν τῶν χρημάτων ἐπικαλεομένων, μὴ οὐ λαβεῖν αὐτά. τῇσι δὲ πύλῃσι ταύτῃσι οὐδὲν ἐχρᾶτο, τοῦδε εἵνεκα, ὅτι ὑπὲρ κεφαλῆς οἱ ἐγίνετο ὁ νεκρὸς διεξελαύνοντι. ἀνοίξας δὲ τὸν τάφον, εὗρε χρήματα μὲν οὔ, τὸν δὲ νεκρὸν, καὶ γράμματα λέγοντα τάδε· ἘΙ ΜΗ ἈΠΛΗΣΤΟΣ ΤΕ ἘΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑἸΣΧΡΟΚΕΡΔΗΣ, ΟΥ̓Κ ἈΝ ΝΕΚΡΩΝ ΘΗΚΑΣ ἈΝΕΩι-

QUIS EORUM, QUI POST ME REGES ERUNT BABYLONIS, PECUNIA INDIGUERIT, APERIAT HOC SEPULCRUM, ET SUMAT QUANTUM VOLUERIT PECUNIAE. AT, NISI ADMODUM INDIGUERIT, UTIQUE NON APERIAT. NEC ENIM ID ILLI PROFUERIT. Hoc sepulcrum intactum stetit, donec regnum ad Darium pervenit. Dario vero indigna res esse videbatur, hac portâ non uti, et pecuniam quae ibi deposita esset, atque etiam ipsa invitaret, non auferre. Portâ hac autem non utebatur eo, quod per illam transeunti cadaver capiti immineret. Igitur aperuit sepulcrum: at pecuniam quidem reperit nullam, sed cadaver, et aliam inscriptionem, in hanc sententiam: NISI INSATIABILIS ESSES ET TURPI LUCRO INHIANS, DEFUNCTORUM LOCULOS

ΓΕΣ, Αὕτη μέν νυν ἡ βασίλεια, τοιαύτη τις λέγεται
γενέσθαι.
188 Ὁ δὲ δὴ Κῦρος ἐπὶ ταύτης τῆς γυναικὸς τὸν παῖδα
ἐστρατεύετο, ἔχοντά τε τοῦ πατρὸς τοῦ ἑωυτοῦ τοὔνομα
Λαβυνήτου καὶ τὴν Ἀσσυρίων ἀρχήν. Στρατεύεται δὲ
δὴ βασιλεὺς ὁ μέγας καὶ σιτίοισι εὖ ἐσκευασμένοισι
ἐξ οἴκου, καὶ προβάτοισι· καὶ δὴ καὶ ὕδωρ ἀπὸ τοῦ
Χοάσπεω ποταμοῦ ἅμα ἄγεται τοῦ παρὰ Σοῦσα
ῥέοντος, τοῦ μούνου πίνει βασιλεὺς, καὶ ἄλλου οὐδενὸς
ποταμοῦ. τούτου δὲ τοῦ Χοάσπεω τοῦ ὕδατος ἀπεψη-
μένου πολλαὶ κάρτα ἅμαξαι τετράκυκλοι ἡμιόνειαι, κο-
μίζουσαι ἐν ἀγγείοισι ἀργυρέοισι, ἕπονται ὅπη ἂν ἐλαύ-
189 νῃσι ἑκάστοτε. Ἐπεί τε δὲ ὁ Κῦρος πορευόμενος ἐπὶ
τὴν Βαβυλῶνα ἐγίνετο ἐπὶ Γύνδῃ ποταμῷ, τοῦ αἱ μὲν
πηγαὶ ἐν Ματιηνοῖσι οὔρεσι, ῥέει δὲ διὰ Δαρδανέων,

CLXXXIX. 3. Δαρδανέων. Δαρνέων *forsan.*

NON APERUISSES. Haec sunt quae de regione hac memorantur.

(188.) Eiusdem huius reginae filium, Assyriae regem, cui nomen erat *Labynetus*, idem quod patri, bello petiit *Cyrus*. Proficiscitur autem in bellum Rex magnus, bene instructus domo farinaceis cibariis et pecudibus: atque etiam aquam ex Choaspe fluvio secum vehit, qui Susa praeterfluit, ex quo solo rex bibit. Hoc ex Choaspe aquam decoctam vehentes in vasis argenteis quam plurimae quadrigae mulis iunctae constanter eum sequuntur quocumque proficiscitur. (189.) Cyrus igitur, adversus Babylonem profectus, ubi ad Gyndem amnem pervenit; qui fontes in Matianis habens, postquam per Dardanenses

ἐκδιδοῖ δὲ ἐς ἕτερον ποταμὸν Τίγριν· ὁ δὲ παρὰ Ὦπιν πόλιν ῥέων ἐς τὴν Ἐρυθρὴν θάλασσαν ἐκδιδοῖ· τοῦτον δὴ τὸν Γύνδην ποταμὸν ὡς διαβαίνειν ἐπειρᾶτο ὁ Κῦρος, ἐόντα νηυσὶ περητόν, ἐνθαῦτά οἱ τῶν τις ἱρῶν ἵππων τῶν λευκῶν ὑπὸ ὕβριος ἐσβὰς ἐς τὸν ποταμόν, διαβαίνειν ἐπειρᾶτο. ὁ δέ μιν συμψήσας, ὑποβρύχιον οἰχώκεε φέρων. κάρτα τε δὴ ἐχαλέπαινε τῷ ποταμῷ ὁ Κῦρος τοῦτο ὑβρίσαντι, καί οἱ ἐπηπείλησε, οὕτω δή μιν ἀσθενέα ποιήσειν, ὥστε τοῦ λοιποῦ καὶ γυναῖκάς μιν εὐπετέως, τὸ γόνυ οὐ βρεχούσας, διαβήσεσθαι. μετὰ δὲ τὴν ἀπειλήν, μετεὶς τὴν ἐπὶ Βαβυλῶνα στράτευσιν, διαίρεε τὴν στρατιὴν δίχα. διελὼν δέ, κατέτεινε σχοινοτενέας ὑποδέξας διώρυχας ὀγδώκοντα καὶ ἑκατὸν παρ' ἑκάτερον τὸ χεῖλος τετραμμένας τοῦ Γύνδεω πάντα τρόπον. διατάξας δὲ τὸν στρατόν, ὀρύσσειν ἐκέλευε.

perfluit, in alium fluvium Tigrin sese exonerat, qui Opin oppidum praeterfluens in Erythraeum mare infunditur; hunc *Gyndem* fluvium, qui navibus erat traiiciendus, quum transire Cyrus conaretur; ibi tunc unus e sacris equis candidis, ferox et petulans ut erat, ingressus flumen, transire conabatur: at fluminis impetus, illum contorquens, demersum abripuit. Cui fluvio vehementer ob hanc contumeliam iratus Cyrus, minatus est, ita tenuem illum se effecturum, ut posthac mulieres etiam, ne genu quidem madefacientes, possint transire. Haec minatus, omissâ adversus Babylonem expeditione, exercitum bifariam divisit: eoque facto, intentis funibus designavit ab utraque fluminis ripâ centum et octoginta fossas, quaquaversum ducendas; distributumque exercitum

οἷα δὲ ὁμίλου πολλοῦ ἐργαζομένου, ἤνετο μὲν τὸ ἔργον, ὅμως μέντοι τὴν θερείην πᾶσαν αὐτοῦ ταύτῃ διέτριψαν
190 ἐργαζόμενοι. Ὡς δὲ τὸν Γύνδην ποταμὸν ἐτίσατο Κῦρος, ἐς τριηκοσίας καὶ ἑξήκοντά μιν διώρυχας διαλαβὼν, καὶ τὸ δεύτερον ἔαρ ὑπέλαμπε, οὕτω δὴ ἤλαυνε ἐπὶ τὴν Βαβυλῶνα. οἱ δὲ Βαβυλώνιοι ἐκστρατευσάμενοι, ἔμενον αὐτόν. ἐπεὶ δὲ ἐγένετο ἐλαύνων ἀγχοῦ τῆς πόλιος, συνέβαλόν τε οἱ Βαβυλώνιοι, καὶ ἑσσωθέντες τῇ μάχῃ, κατειλήθησαν ἐς τὸ ἄστυ. οἷα δὲ ἐξεπιστάμενοι ἔτι πρότερον τὸν Κῦρον οὐκ ἀτρεμίζοντα, ἀλλ' ὁρέοντες αὐτὸν παντὶ ἔθνεϊ ὁμοίως ἐπιχειρέοντα, προεσάξαντο σιτία ἐτέων κάρτα πολλῶν. Ἐνθαῦτα οὗτοι μὲν λόγον εἶχον τῆς πολιορκίης οὐδένα· Κῦρος δὲ ἀπορίῃσι ἐνείχετο, ἅτε χρόνου τε ἐγγινομένου συχνοῦ, ἀνωτέρω

has fossas fodere iussit. Igitur, magnâ hominum multitudine opus faciente, effectum quidem est opus; verumtamen totam aestatem in eodem hoc loco opus facientes consumsere. (190.) Postquam Gyndae fluvio hanc poenam inflixit *Cyrus*, ut in trecentos sexaginta canales esset diductus, altero demum adpetente vere adversus *Babylonem* exercitum duxit. Et Babylonii, copiis extra urbem eductis, eum exspectarunt. Ubi propius urbem accessit, praelio cum eo conflixerunt Babylonii; quo praelio superati, in urbem sunt compulsi. Iam pridem vero, bene gnari non quieturum Cyrum, quum vidissent eum cunctos pariter populos adgredi, permultorum annorum commeatum in urbem comportaverant. Quare hi quidem non admodum graviter ferebant obsidionem: at Cyrus difficultatibus premebatur, quandoquidem multo iam

τε οὐδὲν τῶν πρηγμάτων προκοπτομένων. Εἴτε δὴ ὦν 191
ἄλλος οἱ ἀπορέοντι ὑπεθήκατο, εἴ τε καὶ αὐτὸς ἔμαθε τὸ ποιητέον οἱ ἦν, ἐποίεε δὴ τοιόνδε. τάξας τὴν στρατιὴν ἅπασαν ἐξ ἐμβολῆς τοῦ ποταμοῦ, τῇ ἐς τὴν πόλιν ἐσβάλλει, καὶ ὄπισθε αὖτις τῆς πόλιος τάξας ἑτέρους, τῇ ἐξίει ἐκ τῆς πόλιος ὁ ποταμός· προεῖπε τῷ στρατῷ, ὅταν διαβατὸν τὸ ῥέεθρον ἴδωνται γενόμενον, ἐσιέναι ταύτῃ ἐς τὴν πόλιν. οὕτω τε δὴ τάξας, καὶ κατὰ ταῦτα παραινέσας, ἀπήλαυνε αὐτὸς σὺν τῷ ἀχρηΐῳ τοῦ στρατοῦ. Ἀπικόμενος δὲ ἐπὶ τὴν λίμνην, τά περ ἡ τῶν Βαβυλωνίων βασίλεια ἐποίησε κατά τε τὸν ποταμὸν καὶ κατὰ τὴν λίμνην, ἐποίεε καὶ ὁ Κῦρος ἕτερα τοιαῦτα. τὸν γὰρ ποταμὸν διώρυχι ἐσαγαγὼν ἐς τὴν λίμνην ἐοῦσαν ἕλος, τὸ ἀρχαῖον ῥέεθρον διαβατὸν εἶναι ἐποίησε, ὑπονοστήσαντος τοῦ ποταμοῦ. γε-

tempore circumacto nihil admodum promotae res eius erant. (191.) Igitur, sive quis alius ei dubitanti consilium subgessit, sive ipse quid faciendum esset intellexit, hoc facere instituit. Universo exercitu circa flumen disposito, ab ea maxime parte qua urbem influit, partim vero etiam a tergo ubi ex urbe egreditur, praedixit militibus, ut, quum viderint vado transiri flumen posse, tunc eâ viâ urbem ingrediantur. Hoc dato mandato, ipse cum inutili copiarum parte abiit, et ad lacunam contendit. Quo ut pervenit, quod Babyloniorum regina circa flumen et circa paludem fecerat, idem nunc ipse *Cyrus* fecit. Fluvio per fossam in eum locum, qui nunc palus erat, derivato, pristinum alveum vado pervium reddidit, subsidente

νομένου δὲ τούτου τοιούτου, οἱ Πέρσαι, οἵπερ ἐτετάχατο ἐπ' αὐτῷ τούτῳ, κατὰ τὸ ῥέεθρον τοῦ Εὐφρήτεω ποταμοῦ, ὑπονενοστηκότος ἀνδρὶ ὡς ἐς μέσον μηρὸν μάλιστά κη, κατὰ τοῦτο ἐσήεσαν ἐς τὴν Βαβυλῶνα. Εἰ μέν νυν προεπύθοντο, ἢ ἔμαθον οἱ Βαβυλώνιοι τὸ ἐκ τοῦ Κύρου ποιεύμενον, οὐκ ἂν, περιϊδόντες τοὺς Πέρσας ἐσελθεῖν ἐς τὴν πόλιν, διέφθειραν κάκιστα. κατακληΐσαντες γὰρ ἂν πάσας τὰς ἐς τὸν ποταμὸν πυλίδας ἐχούσας, καὶ αὐτοὶ ἐπὶ τὰς αἱμασιὰς ἀναβάντες τὰς παρὰ τὰ χείλεα τοῦ ποταμοῦ ἐληλαμένας, ἔλαβον ἂν σφεας ὡς ἐν κύρτῃ. νῦν δὲ ἐξ ἀπροσδοκήτου σφι παρέστησαν οἱ Πέρσαι. ὑπὸ δὲ μεγάθεος τῆς πόλιος, ὡς λέγεται ὑπὸ τῶν ταύτῃ οἰκημένων, τῶν περὶ τὰ ἔσχατα τῆς πόλιος ἑαλωκότων, τοὺς τὸ μέσον οἰκέοντας τῶν Βαβυλωνίων οὐ μανθάνειν ἑαλωκότας· ἀλλὰ

aquâ. Quo facto Persae, qui ad hoc ipsum ibi dispositi erant, per alveum Euphratis fluvii, cuius aqua in tantum retrogressa erat, ut vix medium femur hominis adtingeret, per hunc alveum Babylonem sunt ingressi. Quod si igitur aut ante cognovissent aut animadvertissent Babylonii quae *Cyrus* instituebat, sane non passi essent Persas urbem intrare, neque ita misere periissent. Quippe si portulas omnes, quae ad flumen pertinent, clausissent, ipsique macerias conscendissent secundum utramque fluminis ripam ductas, veluti in nassâ capturi illos fuerant. Nunc ex inopinato adstiterunt eis Persae. Propter amplitudinem vero urbis, ut aiunt oppidani, postquam captae iam erant extremae urbis partes, qui mediam Babylonem incolebant, non animadverterunt captos se esse; sed,

(τυχεῖν γάρ σφι ἐοῦσαν ὁρτήν) χορεύειν τε τοῦτον τὸν χρόνον, καὶ ἐν εὐπαθείῃσι εἶναι, ἐς ὃ δὴ καὶ τὸ κάρτα ἐπύθοντο. καὶ Βαβυλὼν μὲν οὕτω τότε πρῶτον ἀραίρητο.

Τὴν δὲ δύναμιν τῶν Βαβυλωνίων πολλοῖσι μὲν καὶ 192
ἄλλοισι δηλώσω ὅση τίς ἐστι, ἐν δὲ δὴ καὶ τῷδε. Βασιλεῖ τῷ μεγάλῳ ἐς τροφὴν αὐτοῦ τε καὶ τῆς στρατιῆς διαραίρηται, πάρεξ τοῦ φόρου, γῆ πᾶσα ὅσης ἄρχει. δυώδεκα ὦν μηνῶν ἐόντων ἐς τὸν ἐνιαυτὸν, τοὺς τέσσερας μῆνας τρέφει μιν ἡ Βαβυλωνίη χώρη· τοὺς δὲ ὀκτὼ τῶν μηνῶν, ἡ λοιπὴ πᾶσα Ἀσίη. οὕτω τριτημορίη ἡ Ἀσσυρίη χώρη τῇ δυνάμει τῆς ἄλλης Ἀσίης· καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς χώρης ταύτης, τὴν οἱ Πέρσαι σατραπηΐην καλέουσι, ἔστι ἁπασέων τῶν ἀρχέων πολλόν τι κρατίστη· ὅκου Τριτανταίχμῃ τῷ Ἀρταβάζου ἐκ βασιλέως

quum festus forte tunc ageretur dies, saltabant per id tempus et voluptatibus indulgebant, donec tandem verum resciverunt. Atque ita quidem tunc primum *capta* est *Babylon*.

(192.) *Opes* autem quantae sint *Babyloniorum*, quum aliis documentis declarabo, tum hoc. Magno Regi, praeter tributa quae ei penduntur, universa terra cui imperat, ad alendum ipsum et exercitum eius, in certas partes est distributa. Iam quum in anno duodecim sint menses; per quatuor menses alit eum Babylonica terra; per octo reliquos menses, tota reliqua Asia. Ita Assyria haec terra tertiam partem possidet opum totius Asiae: et praefectura huius regionis (*Satrapias* Persae vocant) omnium praefecturarum longe est praestantissima; quandoquidem Tri-

ἔχοντι τὸν νομὸν τοῦτον, ἀργυρίου μὲν προσήει ἑκάστης ἡμέρης ἀρτάβη μεστή· ἡ δὲ ἀρτάβη, μέτρον ἐὸν Περσικὸν, χωρέει μεδίμνου Ἀττικῆς πλεῖον χοίνιξι τρισὶ Ἀττικῇσι. ἵπποι δέ οἱ αὐτοῦ ἦσαν ἰδίῃ, πάρεξ τῶν πολεμιστηρίων, οἱ μὲν ἀναβαίνοντες τὰς θηλέας, ὀκτακόσιοι· αἱ δὲ βαινόμεναι, ἑξακισχίλιαι καὶ μύριαι. ἀνέβαινε γὰρ ἕκαστος τῶν ἐρσένων τούτων εἴκοσι ἵππους. κυνῶν δὲ Ἰνδικῶν τοσοῦτο δή τι πλῆθος ἐτρέφετο, ὥστε τέσσερες τῶν ἐν τῷ πεδίῳ κῶμαι μεγάλαι, τῶν ἄλλων ἐοῦσαι ἀτελέες, τοῖσι κυσὶ προσετετάχατο σιτία παρέχειν. τοιαῦτα μὲν τῷ ἄρχοντι τῆς Βαβυλῶνος ὑπῆρχε ἐόντα.
193 Ἡ δὲ γῆ τῶν Ἀσσυρίων ὕεται μὲν ὀλίγῳ, καὶ τὸ ἐκτρέφον τὴν ῥίζαν τοῦ σίτου ἐστὶ τοῦτο. ἀρδόμενον μέντοι ἐκ τοῦ ποταμοῦ ἁδρύνεταί τε τὸ λήϊον,

tantaechmae, Artabazi filio, cui hic districtus a rege commissus erat, quotidie redibat artaba pecuniâ repleta: est autem *artaba* mensura Persica, capiens medimnum Atticum cum tribus choenicibus Atticis. Equos autem ibidem rex suum in usum alebat, exceptis his qui ad belli usum erant destinati, admissarios quidem octingentos, equas autem, quibus illi admittebantur, decies sexies mille; nam singuli mares vicenis foeminis admittebantur. Canum autem Indicorum tanta alebatur multitudo, ut quatuor essent ampli vici in planitie siti, aliorum tributorum immunes, quibus hoc iniunctum erat, ut canes illos alerent. Has opes possidebat is, qui Babyloni imperabat. (193.) In agro Assyriaco pluit quidem aliquantulum, et hoc est ex quo radix frumenti primum capit nutrimentum; dein vero ex fluvio irrigata seges

καὶ παραγίνεται ὁ σῖτος· οὐ, κατάπερ ἐν Αἰγύπτῳ, αὐτοῦ τοῦ ποταμοῦ ἀναβαίνοντος ἐς τὰς ἀρούρας, ἀλλὰ χερσί τε καὶ κηλωνηΐοισι ἀρδόμενος. ἡ γὰρ Βαβυλωνίη χώρη πᾶσα, κατάπερ ἡ Αἰγυπτίη, κατατέτμηται ἐς διώρυχας· καὶ ἡ μεγίστη τῶν διωρύχων ἐστὶ νηυσιπέρητος, πρὸς ἥλιον τετραμμένη τὸν χειμερινόν· ἐσέχει δὲ ἐς ἄλλον ποταμὸν ἐκ τοῦ Εὐφρήτεω, ἐς τὸν Τίγριν, παρ' ὃν Νῖνος πόλις οἴκητο. ἔστι δὲ χωρέων αὕτη ἁπασέων μακρῷ ἀρίστη, τῶν ἡμεῖς ἴδμεν, Δήμητρος καρπὸν ἐκφέρειν. τὰ γὰρ δὴ ἄλλα δένδρεα οὐδὲ πειρᾶται ἀρχὴν φέρειν, οὔτε συκέην, οὔτε ἄμπελον, οὔτε ἐλαίην. τὸν δὲ τῆς Δήμητρος καρπὸν ὧδε ἀγαθὴ ἐκφέρειν ἐστὶ, ὥστε ἐπὶ διηκόσια μὲν τὸ παράπαν ἀποδιδοῖ· ἐπεὰν δὲ ἄριστα αὐτὴ ἑωυτῆς ἐνείκῃ, ἐπὶ τριηκόσια ἐκφέρει. τὰ δὲ φύλλα αὐτόθι τῶν τε πυρῶν καὶ τῶν κριθέων τὸ

augetur, et maturescit triticum; non quod fluvius ipse, sicut in Aegypto, arva inundet, sed manibus hominum et tollenonibus haec irrigantur. Est enim tota *Babylonica terra* fossis discissa: quarum fossarum maxima, orienti hiberno obversa, navibus traiicitur; influit autem ex Euphrate in alium fluvium Tigrin, ad quem Ninus urbs aedificata erat. Est autem haec regio omnium, quas quidem novimus, longe fertilissima ferendo cereali frumento. Nam alias fruges ex arboribus ne conatur quidem proferre, nec ficum, nec vitem progignens, nec oleam. Sed cereali frumento progignendo ita opportunum solum est, ut ducena plerumque reddat: quando vero plurimum, etiam tricena profert. Folia autem tritici at-

πλάτος γίνεται τεσσέρων εὐπετέως δακτύλων. ἐκ δὲ κέγχρου καὶ σησάμου ὅσον τι δένδρον μέγαθος γίνεται, ἐξεπιστάμενος, μνήμην οὐ ποιήσομαι· εὖ εἰδὼς ὅτι τοῖσι μὴ ἀπιγμένοισι ἐς τὴν Βαβυλωνίην χώρην, καὶ τὰ εἰρημένα καρπῶν ἐχόμενα ἐς ἀπιστίην πολλὴν ἀπῖκται. χρέωνται δὲ οὐδὲν ἐλαίῳ, ἀλλ' ἐκ τῶν σησάμων ποιεῦντες. εἰσὶ δέ σφι φοίνικες πεφυκότες ἀνὰ πᾶν τὸ πεδίον· οἱ πλεῦνες αὐτέων καρποφόροι, ἐκ τῶν καὶ σιτία καὶ οἶνον καὶ μέλι ποιεῦνται. τοὺς συκέων τρόπον θεραπεύουσι, τά τε ἄλλα, καὶ φοινίκων τοὺς ἔρσενας Ἕλληνες καλέουσι, τούτων τὸν καρπὸν περιδέουσι τῇσι βαλανηφόροισι τῶν φοινίκων, ἵνα πεπαίνῃ τέ σφι ὁ ψὴν τὴν βάλανον ἐσδύνων, καὶ μὴ ἀποῤῥέῃ ὁ καρπὸς ὁ τοῦ φοίνικος. ψῆνας γὰρ δὴ φορέουσι ἐν τῷ καρπῷ οἱ ἔρσενες, κατάπερ δὴ οἱ ὄλυνθοι.

que hordei quatuor admodum digitorum latitudinem habent. Ex milio et sesamo quantae magnitudinis arbor existat, bene equidem cognitum habens, commemorare nolo; satis gnarus, eos qui Babyloniam terram non adierunt, ne his quidem, quae de aliis frumenti generibus dicta sunt, fidem adhibituros. Oleo non utuntur, nisi quod e sesamo paratur. *Palmas* vero arbores habent, per totam planitiem plantatas: quarum pleraeque frugiferae sunt, e quibus et cibum et vinum et mel parant. Has arbores colunt ficuum more, quum aliis rebus, tum quod mascularum quas Graeci vocant palmarum fructum glandiferis palmis circumligant, quo glandem maturet culex sese insinuans, nec decidat fructus palmae. Nam culices in suo fructu generant masculae palmae, similiter ut apud nos caprificorum grossi.

Τὸ δὲ ἁπάντων θῶυμα μέγιστόν μοί ἐστι τῶν ταύ- 194
τῃ, μετά γε αὐτὴν τὴν πόλιν, ἔρχομαι φράσων. τὰ πλοῖα αὐτοῖσί ἐστι τὰ κατὰ τὸν ποταμὸν πορευόμενα ἐς τὴν Βαβυλῶνα, ἐόντα κυκλοτερέα, πάντα σκύτινα. ἐπεὰν γὰρ ἐν τοῖσι Ἀρμενίοισι, τοῖσι κατύπερθε Ἀσσυρίων οἰκημένοισι, νομέας ἰτέης ταμόμενοι ποιήσωνται, περιτείνουσι τούτοισι διφθέρας στεγαστρίδας ἔξωθεν, ἐδάφεος τρόπον, οὔτε πρύμνην ἀποκρίνοντες, οὔτε πρώρην συνάγοντες, ἀλλ᾽ ἀσπίδος τρόπον κυκλοτερέα ποιήσαντες. καὶ καλάμης πλήσαντες πᾶν τὸ πλοῖον τοῦτο, ἀπιᾶσι κατὰ τὸν ποταμὸν φέρεσθαι, φορτίων πλήσαντες· μάλιστα δὲ βίκους φοινικηΐου κατάγουσι οἴνου πλέους. ἰθύνεται δὲ ὑπό τε δύο πλήκτρων, καὶ δύο ἀνδρῶν ὀρθῶν ἑστεώτων· καὶ ὁ μὲν ἔσω ἕλκει τὸ πλῆκτρον, ὁ δὲ ἔξω ὠθέει. ποιέεται δὲ καὶ κάρτα με-

(194.) Quod vero eorum quae sunt in illa regione, post ipsam quidem urbem, maxime mihi mirabile visum est, exponere adgredior. *Navigia*, quibus utuntur qui secundo flumine Babylonem proficiscuntur, rotunda sunt, et ex corio confecta cuncta. Scilicet in Armeniis, qui supra Assyrios incolunt, ex sectis salicibus costas conficiunt: his, fundi loco, pelles extrinsecus tectorias praetendunt, nec puppim distinguentes, nec proram in angustius contrahentes, sed clypei instar rotunda facientes navigia. Tale navigium, mercibus inpositis, totum stramine complent, et flumini permittunt deferendum: maxime vero dolia palmeo vino onusta devehunt. Regitur autem navis duobus remis, a duobus viris, quorum alter introrsus trahit remum, alter extrorsus pellit, uterque stans rectus.

γάλα ταῦτα τὰ πλοῖα, καὶ ἐλάσσω· τὰ δὲ μέγιστα αὐτέων, καὶ πεντακισχιλίων ταλάντων γόμον ἔχει. ἐν ἑκάστῳ δὲ πλοίῳ ὄνος ζωὸς ἔνεστι, ἐν δὲ τοῖσι μέζοσι πλεῦνες. ἐπεὰν ὦν ἀπίκωνται πλέοντες ἐς τὴν Βαβυλῶνα, καὶ διαθέωνται τὸν φόρτον, νομέας μὲν τοῦ πλοίου καὶ τὴν καλάμην πᾶσαν ἀπ' ὧν ἐκήρυξαν· τὰς δὲ διφθέρας ἐπισάξαντες ἐπὶ τοὺς ὄνους, ἀπελαύνουσι ἐς τοὺς Ἀρμενίους. ἀνὰ τὸν ποταμὸν γὰρ δὴ οὐκ οἷά τέ ἐστι πλέειν οὐδενὶ τρόπῳ, ὑπὸ τάχεος τοῦ ποταμοῦ. διὰ γὰρ ταῦτα καὶ οὐκ ἐκ ξύλων ποιεῦνται τὰ πλοῖα, ἀλλ' ἐκ διφθερέων. ἐπεὰν δὲ τοὺς ὄνους ἐλαύνοντες ἀπίκωνται ὀπίσω ἐς τοὺς Ἀρμενίους, ἄλλα τρόπῳ τῷ αὐτῷ ποιεῦνται πλοῖα. τὰ μὲν δὴ πλοῖα αὐ-
195 τοῖσί ἐστι τοιαῦτα. Ἐσθῆτι δὲ τοιῇδε χρέωνται, κι-
θῶνι ποδηνεκέϊ λινέῳ· καὶ ἐπὶ τοῦτον ἄλλον εἰρίνεον κιθῶ-

Conficiuntur autem huiusmodi navigia etiam admodum magna, itemque minora: et maxima quidem onus ferunt quinque millium talentorum. In quoque navigio asinus inest vivus, in maioribus plures. Postquam igitur navi Babylonem pervenerunt, mercesque distraxerunt, tum et costas navigii et stramentum venumdant; pelles vero asinis imponunt, hosque retro agunt in Armeniam. Nam adverso flumine navigari nullo pacto potest, propter fluminis impetum: quam ob caussam etiam non ex ligno, sed ex pellibus, conficiunt navigia. Postquam asinos agitando in Armeniam redierunt, alia navigia eodem modo conficiunt. Talis igitur illis est navigiorum ratio. (195.) *Vestimento* autem utuntur huiusmodi: tunicâ ad pedes promissâ lineâ, cui aliam superinduunt

να ἐπενδύνει, καὶ χλανίδιον λευκὸν περιβαλλόμενος, ὑποδήματα ἔχων ἐπιχώρια, παραπλήσια τῇσι Βοιωτίῃσι ἐμβάσι. κομῶντες δὲ, τὰς κεφαλὰς μίτρῃσι ἀναδέονται, μεμυρισμένοι πᾶν τὸ σῶμα. σφρηγῖδα δ' ἕκαστος ἔχει, καὶ σκῆπτρον χειροποίητον· ἐπ' ἑκάστῳ δὲ σκήπτρῳ ἔπεστι πεποιημένον ἢ μῆλον, ἢ ῥόδον, ἢ κρίνον, ἢ αἰετὸς, ἢ ἄλλο τι. ἄνευ γὰρ ἐπισήμου οὔ σφι νόμος ἐστὶ ἔχειν σκῆπτρον. αὕτη μὲν δή σφι ἄρτισις περὶ τὸ σῶμα ἐστί.

196 Νόμοι δὲ αὐτοῖσι ὧδε κατεστέαται. ὁ μὲν σοφώτατος ὅδε, κατὰ γνώμην τὴν ἡμετέρην, τῷ καὶ Ἰλλυριῶν Ἐνετοὺς πυνθάνομαι χρῆσθαι. κατὰ κώμας ἑκάστας ἅπαξ τοῦ ἔτεος ἑκάστου ἐποιέετο τάδε. ὡς ἂν αἱ παρθένοι γινοίατο γάμων ὡραῖαι, ταύτας ὅκως συναγάγοιεν πάσας, ἐς ἓν χωρίον ἐσάγεσκον ἁλέας· πέριξ δὲ

tunicam laneam, tum candidam paenulam superne circumiiciunt. Calceamenta gestant sui moris, Boeotiis soccis fere similia. Comam alunt; mitris caput redimiunt: toto corpore unguntur. Annulum signatorium unusquisque gestat, et baculum arte factum: in quoque baculo superne vel malum est arte factum, vel rosa, vel lilium, vel aquila, aut aliud quidpiam: nec enim illis mos est baculum absque insigni gestare. Talis igitur illis est corporis cultus.

(196.) *Institutis* vero utuntur huiusmodi. Uno quidem hoc, ut mea fert sententia, prudentissimo; quo etiam Venetos uti, Illyricum populum, fando accepi. In singulis vicis semel quotannis, haec faciebant. Virgines, quotquot viro maturae essent, congregatas simul omnes, in unum locum deducebant:

αὐτὰς ἵστατο ὅμιλος ἀνδρῶν. ἀνιστὰς δὲ κατὰ μίην ἑκάστην κῆρυξ πωλέεσκε, πρῶτα μὲν τὴν εὐειδεστάτην ἐκ πασέων· μετὰ δὲ, ὅκως αὕτη εὑροῦσα πολλὸν χρυσίον πρηθείη, ἄλλην ἀνεκήρυσσε, ἣ μετ' ἐκείνην ἔσκε εὐειδεστάτη. ἐπωλέοντο δὲ ἐπὶ συνοικήσει. ὅσοι μὲν δὴ ἔσκον εὐδαίμονες τῶν Βαβυλωνίων ἐπίγαμοι, ὑπερβάλλοντες ἀλλήλους ἐξωνέοντο τὰς καλλιστευούσας· ὅσοι δὲ τοῦ δήμου ἔσκον ἐπίγαμοι, οὗτοι δὲ εἴδεος μὲν οὐδὲν ἐδέοντο χρηστοῦ, οἱ δ' ἂν χρήματά τε καὶ αἰσχίονας παρθένους ἐλάμβανον. ὡς γὰρ δὴ διεξέλθοι ὁ κῆρυξ πωλέων τὰς εὐειδεστάτας τῶν παρθένων, ἀνίστη ἂν τὴν ἀμορφεστάτην, ἢ εἴ τις αὐτέων ἔμπηρος ἦε, καὶ ταύτην ἀνεκήρυσσε, ὅστις θέλοι, ἐλάχιστον χρυσίον λαβὼν, συνοικέειν αὐτῇ· ἐς ὃ τῷ τὸ

ibi eas virorum circulus circumstabat. Tunc praeco singulas deinceps, quamque sigillatim, in medio statuens venum exponebat; incipiens ab ea quae omnium pulcerrima esset: deinde, hac magno auri pretio venum datâ, aliam proclamabat, quae huic venustate formae proxima erat. Vendebantur autem hac conditione, ut matrimonio iungerentur. Igitur ex Babyloniis nuptiarum cupidis quicumque erant locupletiores, hi licitando quisque alterum superantes emebant sibi formosissimas: qui vero de plebe erant, hi formae speciem nihil curantes, pecuniam accipiebant et virgines deformiores. Nam praeco, postquam speciosissimarum virginum peregerat venditionem, tum vero deformissimam excitabat, aut si qua illarum manca esset, et hanc proclamabat quis vellet, accepto minimo auri pondere, in matrimo-

ἐλάχιστον ὑπισταμένῳ προσεκέετο. τὸ δὲ ἂν χρυσίον ἐγίνετο ἀπὸ τῶν εὐειδέων παρθένων· καὶ οὕτω αἱ εὔμορφοι τὰς ἀμόρφους καὶ ἐμπήρους ἐξεδίδοσαν. ἐκδοῦναι δὲ τὴν ἑωυτοῦ θυγατέρα ὅτεῳ βούλοιτο ἕκαστος οὐκ ἐξῆν, οὐδὲ ἄνευ ἐγγυητέω ἀπαγαγέσθαι τὴν παρθένον πριάμενον, ἀλλ' ἐγγυητὰς χρῆν καταστήσαντα, ἦ μὴν συνοικήσειν αὐτῇ, οὕτω ἂν ἄγεσθαι· εἰ δὲ μὴ συμφεροίατο, ἀποφέρειν τὸ χρυσίον ἐκέετο νόμος. ἐξῆν δὲ καὶ ἐξ ἄλλης ἐλθόντα κώμης τὸν βουλόμενον ὠνέεσθαι. ὁ μέν νυν κάλλιστος νόμος, οὗτός σφι ἦν· οὐ μέντοι νῦν γε διετέλεσε ἐών. ἄλλο δέ τι ἐξευρήκασι νεωστὶ γενέσθαι, ἵνα μὴ ἀδικοῖεν αὐτὰς, μηδ' ἐς ἑτέρην πόλιν ἄγωνται· ἐπεί τε γὰρ ἁλόντες ἐκακώθησαν

nium ducere; et, qui minimo se contentum fore declarasset, ei haec tradebatur. Aurum autem conficiebatur a formosioribus virginibus: atque ita formosiores elocabant deformes et mancas. Nemini autem licitum erat, filiam suam cui ipse vellet in matrimonium dare: neque absque fideiussore domum ducere virnem emtam licebat; sed dato praede spondere quisque tenebatur, *in matrimonium se eam utique accepturum*, et sic demum abducere secum licebat: si sibi mutuo non convenissent, lege cautum erat ut pecuniam acceptam sponsus repraesentaret. Licitum vero etiam erat homini, qui ex alio vico adfuisset, aliquam ex virginibus, si quam vellet, sibi emere. Hoc igitur pulcerrimum institutum apud eos olim valebat. At nunc quidem non amplius est in usu. Sed recens aliud quiddam invenerunt, ne iniuriâ adficerentur filiae aut in aliam civitatem abduceren-

καὶ οἰκοφθορήθησαν, πᾶς τις τοῦ δήμου, βίου σπανί-
197 ζων, καταπορνεύει τὰ θήλεα τέκνα. Δεύτερος δὲ σο-
φίῃ ὅδε ἄλλος σφι νόμος κατεστήκεε. τοὺς κάμνοντας
ἐς τὴν ἀγορὴν ἐκφορέουσι· οὐ γὰρ δὴ χρέωνται ἰητροῖσι.
προσιόντες ὦν πρὸς τὸν κάμνοντα, συμβουλεύουσι περὶ
τῆς νούσου, εἴ τις καὶ αὐτὸς τοιοῦτο ἔπαθε, ὁκοῖον ἔχει
ὁ κάμνων, ἢ ἄλλον εἶδε παθόντα. ταῦτα προσιόντες
συμβουλεύουσι, καὶ παραινέουσι ἅσσα αὐτὸς ποιήσας
ἐξέφυγε ὁμοίην νοῦσον, ἢ ἄλλον εἶδε ἐκφυγόντα. σιγῇ
δὲ παρεξελθεῖν τὸν κάμνοντα οὔ σφι ἔξεστι, πρὶν ἂν
198 ἐπείρηται ἥντινα νοῦσον ἔχει. Ταφαὶ δέ σφι ἐν μέλιτι.
θρῆνοι δὲ παραπλήσιοι τοῖσι ἐν Αἰγύπτῳ. ὁσάκις δ᾽ ἂν
μιχθῇ γυναικὶ τῇ ἑωυτοῦ ἀνὴρ Βαβυλώνιος, περὶ θυ-
μίημα καταγιζόμενον ἵζει· ἑτέρωθι δὲ ἡ γυνὴ τὠυτὸ τοῦτο

tur: ex quo captâ urbe malis premi coeperunt, resque eorum perditae sunt, quilibet homo de plebe, inopiâ victus laborans, filias suas ad quaestum corpore faciendum adigit. (197.) Alio, post istud, prudenti instituto utuntur hocce. Aegrotos in forum publicum exportant; medicis enim non utuntur: ibi accedunt ad aegrotum, eique de curando morbo consulunt, si quis vel eodem morbo, quo ille, olim laboravit, aut alium vidit laborantem. Adeuntes igitur consulunt huic ea suadentque, quibus quisque remediis adhibitis vel ipse morbum evaserat, vel alium vidit evasisse. Silentio vero praeterire aegrotum nemini licet, quin eum interrogaverit quonam morbo laboret. (198.) Mortuos melle condunt. Luctus funebres, Aegyptiis similes. Quoties cum uxore concubuit vir Babylonius, incenso thuri adsidet, et ex aliâ parte idem

ποιέει. ὄρθρου δὲ γενομένου, λοῦνται καὶ ἀμφότεροι· ἄγγεος γὰρ οὐδενὸς ἅψονται πρὶν ἂν λούσωνται. ταὐτὰ δὲ ταῦτα καὶ Ἀράβιοι ποιεῦσι.

Ὁ δὲ δὴ αἴσχιστος τῶν νόμων, ἔστι τοῖσι Βαβυλω- 199
νίοισι ὅδε. δεῖ πᾶσαν γυναῖκα ἐπιχωρίην ἱζομένην ἐς ἱρὸν Ἀφροδίτης, ἅπαξ ἐν τῇ ζόῃ μιχθῆναι ἀνδρὶ ξείνῳ. πολλαὶ δὲ καὶ, οὐκ ἀξιεύμεναι ἀναμίσγεσθαι τῇσι ἄλλῃσι, οἷα πλούτῳ ὑπερφρονέουσαι, ἐπὶ ζευγέων ἐν καμάρῃσι ἐλάσασαι, πρὸς τὸ ἱρὸν ἑστᾶσι· θεραπηίη δέ σφι ὄπισθεν ἕπεται πολλή. αἱ δὲ πλεῦνες ποιεῦσι ὧδε. ἐν τεμένεϊ Ἀφροδίτης κατέαται, στέφανον περὶ τῇσι κεφαλῇσι ἔχουσαι θώμιγγος, πολλαὶ γυναῖκες· αἱ μὲν γὰρ προσέρχονται, αἱ δὲ ἀπέρχονται. σχοινοτενέες δὲ διέξοδοι πάντα τρόπον ὁδῶν ἔχουσι διὰ τῶν γυναι-

CXCIX. 11. ὁδῶν. *Al.* ὁδόν. *Prorsus fors. delendum vocab.*

facit mulier: tum, ubi illucescit, lavantur ambo; nullum enim vas tangunt priusquam se abluerint. Idem institutum Arabes sequuntur.

(199.) Est autem aliud *institutum turpissimum*, quo *Babylonii* utuntur, huiusmodi. Quamlibet indigenam mulierem oportet, in Veneris templo sedentem, semel in vitâ cum peregrino viro consuetudinem habere. Multae igitur, dedignantes aliis se immiscere mulieribus, quippe divitiis superbientes, plaustris vectae in camaris stant ad templum, et ingens illas famularum numerus sequitur. Pleraeque autem hoc modo faciunt. In septo Veneri consecrato sedent coronâ funiculi modo tortâ caput redimitae mulieres numero multae; aliae enim adveniunt, aliae abeunt. Sunt autem per medias mulieres transitus

κῶν, δι' ὧν οἱ ξεῖνοι διεξιόντες ἐκλέγονται. ἔνθα ἐπεὰν ἵζηται γυνὴ, οὐ πρότερον ἀπαλλάσσεται ἐς τὰ οἰκία, ἤ τίς οἱ ξείνων ἀργύριον ἐμβαλὼν ἐς τὰ γούνατα, μιχθῇ ἔξω τοῦ ἱροῦ. ἐμβαλόντα δὲ δεῖ εἰπεῖν τοσόνδε· „Ἐπικαλέω τοι τὴν θεὸν Μύλιττα.“ Μύλιττα δὲ καλέουσι τὴν Ἀφροδίτην Ἀσσύριοι. τὸ δὲ ἀργύριον μέγαθός ἐστι ὅσον ὦν· οὐ γὰρ μὴ ἀπώσηται· οὐ γάρ οἱ θέμις ἐστί· γίνεται γὰρ ἱρὸν τοῦτο τὸ ἀργύριον. τῷ δὲ πρώτῳ ἐμβαλόντι ἕπεται, οὐδὲ ἀποδοκιμᾷ οὐδένα. ἐπεὰν δὲ μιχθῇ, ἀποσιωσαμένη τῇ θεῷ, ἀπαλλάσσεται ἐς τὰ οἰκία· καὶ τὠπὸ τούτου οὐκ οὕτω μέγα τί οἱ δώσεις ὥς μιν λάμψεαι. ὅσαι μέν νυν εἰδεός τε ἐπαμμέναι εἰσὶ καὶ μεγάθεος, ταχὺ ἀπαλλάσσονται· ὅσαι δὲ ἄμορφοι αὐτέων εἰσὶ, χρόνον πολλὸν προσμένουσι, οὐ δυνά-

viarum ad lineam quaquaversum directi, quibus transeuntes viri seligunt quas volunt. Ibi postquam consedit mulier, non prius domum abit, quam peregrinorum quispiam, pecuniâ in sinum coniectâ, cum eâ extra fanum concubuit. Qui pecuniam ei proiicit, is compellare eam his verbis debet: *Mylitta deam, ut tibi adsit, precor. Mylitta* autem Venerem vocant Assyrii. Pecunia vero quantulacumque fuerit, nefas est mulieri eam reiicere; fit enim sacra pecunia. Sequitur igitur eum qui primus pecuniam proiecit, nec enim ullum repudiat. Postquam vero cum illo rem habuit, deam testata se religioni illius satisfecisse, domum abit: ab eoque tempore, quantumcumque sit quod ei offeras, frustra eris. Quae igitur speciosâ sunt formâ et staturâ, eae cito redeunt: quae vero deformes, multum manent tempo-

μεναι τὸν νόμον ἐκπλῆσαι· καὶ γὰρ τριέτεα καὶ τετραέ-
τεα μετεξέτεραι χρόνον μένουσι. Ἐνιαχῆ δὲ καὶ τῆς Κύ-
πρου ἐστὶ παραπλήσιος τούτῳ νόμος. Νόμοι μὲν δὴ 200
τοῖσι Βαβυλωνίοισι οὗτοι κατεστέασι. Εἰσὶ δὲ αὐτέων
πατριαὶ τρεῖς, αἳ οὐδὲν ἄλλο σιτέονται εἰ μὴ ἰχθῦς
μοῦνον· τοὺς ἐπεί τε ἂν θηρεύσαντες αὐήνωσι πρὸς ἥλιον,
ποιεῦσι τάδε. ἐσβάλλουσι ἐς ὅλμον, καὶ λεήναντες
ὑπέροισι, σῶσι διὰ σινδόνος· καὶ ὃς μὲν ἂν βούληται
αὐτέων, ἅτε μάζαν μαξάμενος ἔχει· ὁ δὲ, ἄρτου τρό-
πον ὀπτήσας.

Ὡς δὲ τῷ Κύρῳ καὶ τοῦτο τὸ ἔθνος κατέργαστο, 201
ἐπεθύμησε Μασσαγέτας ὑπ' ἑωυτῷ ποιήσασθαι. τὸ
δὲ ἔθνος τοῦτο, καὶ μέγα λέγεται εἶναι καὶ ἄλκιμον,
οἰκημένον δὲ πρὸς ἠῶ τε καὶ ἡλίου ἀνατολὰς, πέρην τοῦ
Ἀράξεω ποταμοῦ, ἀντίον δὲ Ἰσσηδόνων ἀνδρῶν. εἰσὶ

ris, priusquam legi possint satisfacere; manent enim nonnullae ad tres et quatuor annos. Obtinet autem alicubi etiam in Cypro simile institutum. (200.) Sed de institutis Babyloniorum haec hactenus. Sunt autem inter illos tres familiae sive tribus, quae nullâ re aliâ, nisi piscibus vescuntur. Hos illi postquam ceperunt, siccant ad solem, deinde tali modo parant. In mortarium coniectos, et pistillis contusos, per sindonem tamquam cribro incernunt. Tum, qui his vesci cupit, vel tamquam mazam subigit, vel coquit veluti panem.

(201.) Iam *Cyrum*, hoc etiam subacto populo, incessit cupido *Massagetas* sub potestatem suam redigendi. Populus hic et magnus dicitur esse et validus, habitans versus orientem trans Araxen fluvium, ex

δὲ οἵ τινες καὶ Σκυθικὸν λέγουσι τοῦτο τὸ ἔθνος εἶναι.

202 Ὁ δὲ Ἀράξης λέγεται καὶ μέζων καὶ ἐλάσσων εἶναι τοῦ Ἴστρου· νήσους δ' ἐν αὐτῷ, Λέσβῳ μεγάθεα παραπλησίας, συχνάς φασι εἶναι. ἐν δὲ αὐτῇσι ἀνθρώπους, οἳ σιτέονται μὲν ῥίζας τὸ θέρος ὀρύσσοντες παντοίας· καρποὺς δὲ ἀπὸ δενδρέων ἐξευρημένους σφι ἐς φορβὴν κατατίθεσθαι ὡραίους, καὶ τούτους σιτέεσθαι τὴν χειμερινήν. ἄλλα δέ σφι ἐξευρῆσθαι δένδρεα, καρποὺς τοιούσδε τινὰς φέροντα, τοὺς, ἐπεί τε ἂν ἐς τὠυτὸ συνέλθωσι κατὰ εἴλας, καὶ πῦρ ἀνακαύσωνται, κύκλῳ περιϊζομένους ἐπιβάλλειν ἐπὶ τὸ πῦρ· ὀσφραινομένους δὲ καταγιζομένου τοῦ καρποῦ τοῦ ἐπιβαλλομένου, μεθύσκεσθαι τῇ ὀδμῇ, κατάπερ Ἕλληνας τῷ οἴνῳ. πλεῦνος δὲ ἐπιβαλλομένου τοῦ καρποῦ, μᾶλλον μεθύσκεσθαι· ἐς ὃ ἐς ὄρχησίν τε ἀνίστασθαι, καὶ ἐς

adverso Issedonum. Aiuntque etiam nonnulli, esse Scythicum hunc populum. (202.) *Araxes* autem ab aliis maior, ab aliis minor esse perhibetur Istro: esse autem in illo aiunt insulas frequentes, Lesbi fere magnitudine. In his habitare homines, qui aestate radicibus vescantur cuiusque generis, quas e terra effodiunt; fruges autem arborum, quas maturas reperiunt, in cibum seponant, eisque vescantur per hiemem. Repertas autem ab his etiam esse alias arbores, huiusmodi fructus ferentes, quos catervatim congressi, accensoque igni circumsedentes, in ignem coniiciant, tum olfacientes fructum in igne ardentem, odore inebrientur, perinde atque Graeci vino: maiore vero copiâ iniecto fructu, magis inebriari; denique ad saltandum surgere, et ad canendum pro-

ἀοιδὴν ἀπικνέεσθαι. τούτων μὲν αὕτη λέγεται δίαιτα εἶναι. Ὁ δὲ Ἀράξης ποταμὸς ῥέει μὲν ἐκ Ματιηνῶν, ὅθεν περ ὁ Γύνδης, τὸν ἐς τὰς διώρυχας τὰς ἑξήκοντά τε καὶ τριηκοσίας διέλαβε ὁ Κῦρος· στόμασι δὲ ἐξερεύγεται τεσσαράκοντα, τῶν τὰ πάντα, πλὴν ἑνὸς, ἐς ἕλεά τε καὶ τενάγεα ἐκδιδοῖ. ἐν τοῖσι ἀνθρώπους κατοικῆσθαι λέγουσι ἰχθῦς ὠμοὺς σιτεομένους, ἐσθῆτι δὲ νομίζοντας χρᾶσθαι φωκέων δέρμασι. τὸ δὲ ἓν τῶν στομάτων τοῦ Ἀράξεω ῥέει διὰ καθαροῦ ἐς τὴν Κασπίην θάλασσαν. ἡ δὲ Κασπίη θάλασσα, ἔστι ἐπ' ἑωυτῆς, οὐ συμμίσγουσα τῇ ἑτέρῃ θαλάσσῃ. τὴν μὲν γὰρ Ἕλληνες ναυτίλλονται πᾶσαν, καὶ ἡ ἔξω στηλέων θάλασσα ἡ Ἀτλαντὶς καλεομένη, καὶ ἡ Ἐρυθρὴ, μία τυγχάνει ἐοῦσα. Ἡ δὲ Κασπίη, ἔστι ἑτέρη ἐπ' ἑωυ- 203
τῆς· ἐοῦσα μῆκος μὲν πλόου, εἰρεσίῃ χρεωμένῳ, πεν-

gredi. Talem his esse vitae rationem narrant. Fluit autem Araxes ex Matianis, indidem atque Gyndes ille quem in trecentos sexaginta fossas Cyrus diduxit. Erumpit autem ex quadraginta orificiis, quae omnia, uno excepto, in paludes et lacunas exeunt; quibus in paludibus habitare aiunt homines, nudis piscibus vescentes, et pro vestimento pellibus utentes phocarum. Unus ille, quem dixi, alveorum Araxis nullo obstante impedimento in Caspium mare influit. Exsistit autem *Caspium mare* seorsim per se, et eum reliquo mari non miscetur. Nam et totum quod Graeci navigant mare, et quod est extra columnas, quod Atlanticum vocatur, et Erythraeum, haec omnia unum sunt mare et continuum. (203.) Caspium autem aliud est, ab illo disiunctum; longitudinem habens

τεκαίδεκα ἡμερέων· εὖρος δὲ, τῇ εὐρυτάτη ἐστὶ αὐτὴ ἑωυτῆς, ὀκτὼ ἡμερέων. Καὶ τὰ μὲν πρὸς τὴν ἑσπέρην φέροντα τῆς θαλάσσης ταύτης ὁ Καύκασος παρατείνει, ἐὸν ὀρέων καὶ πλήθεϊ μέγιστον, καὶ μεγάθεϊ ὑψηλότατον. ἔθνεα δὲ ἀνθρώπων πολλὰ καὶ παντοῖα ἐν ἑωυτῷ ἔχει ὁ Καύκασος· τὰ πολλὰ πάντα ἀπ' ὕλης ἀγρίης ζώοντα. ἐν τοῖσι καὶ δένδρεα φύλλα τοιῆσδε ἰδέης παρεχόμενα εἶναι λέγεται, τὰ τρίβοντάς τε καὶ παραμίσγοντας ὕδωρ, ζῶα ἑωυτοῖσι ἐς τὴν ἐσθῆτα ἐγγράφειν· τὰ δὲ ζῶα οὐκ ἐκπλύνεσθαι, ἀλλὰ συγκαταγηράσκειν τῷ ἄλλῳ εἰρίῳ, κατάπερ ἐνυφανθέντα ἀρχήν. μίξιν δὲ τούτων τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἐμφανέα,
204 κατάπερ τοῖσι προβάτοισι. Τὰ μὲν δὴ πρὸς ἑσπέρην τῆς θαλάσσης ταύτης, τῆς Κασπίης καλεομένης, ὁ Καύκασος ἀπέργει· τὰ δὲ πρὸς ἠῶ τε καὶ ἥλιον ἀνα-

navigationis dierum quindecim, navi remis agitata; latitudinem, ubi latissime patet, octo dierum. Et ei quidem parti huius maris quae ad occidentem spectat, *Caucasus* mons praetenditur, montium omnium et amplissimus et altissimus. Populos enim multos et multiplicis generis in se comprehendit Caucasus; quorum plerique fructibus sylvestrium arborum arbustorumque vitam sustentant. In his aiunt esse arbores, folia huiusmodi ferentes, quibus contritis, admixtâ aquâ, varias in vestimentis figuras pingant; easque figuras non elui, sed cum reliqua lana senescere, tales manentes, quales initio intextae fuissent. Concubitum autem horum hominum in propatulo fieri aiunt, veluti pecudum. (204.) Occidentalem igitur plagam huius maris, quod Caspium vocatur, Caucasus

τέλλοντα, πεδίον ἐκδέκεται, πλῆθος ἄπειρον ἐς ἄποψιν. τοῦ ὦν δὴ πεδίου τοῦ μεγάλου οὐκ ἐλαχίστην μοίρην μετέχουσι οἱ Μασσαγέται, ἐπ' οὓς ὁ Κῦρος ἔσχε προθυμίην στρατεύσασθαι. πολλά τε γάρ μιν καὶ μεγάλα τὰ ἐπαείροντα καὶ ἐποτρύνοντα ἦν. πρῶτον μὲν ἡ γένεσις, τὸ δοκέειν πλέον τι εἶναι ἀνθρώπου· δεύτερα δὲ, ἡ εὐτυχίη ἡ κατὰ τοὺς πολέμους γενομένη· ὅκῃ γὰρ ἰθύσειε στρατεύεσθαι Κῦρος, ἀμήχανον ἦν ἐκεῖνο τὸ ἔθνος διαφυγέειν.

Ἦν δὲ, τοῦ ἀνδρὸς ἀποθανόντος, γυνὴ τῶν Μασσαγε- 205
τέων βασίλεια· Τόμυρίς οἱ ἦν οὔνομα. ταύτην πέμπων ὁ Κῦρος ἐμνᾶτο τῷ λόγῳ, θέλων γυναῖκα ἣν ἔχειν. ἡ δὲ Τόμυρις συνιεῖσα οὐκ αὐτήν μιν μνώμενον,

mons includit: versus auroram vero et orientem solem, excipit planities, immensae amplitudinis prospectu: cuius amplae planitiei haud minimam partem tenebant hi *Massagetae*, quos *Cyrus* bello adgredi ingenti studio parabat. Fuerunt autem multae res magnaeque, quae ad hoc bellum illum excitaverant atque stimulaverant. Primum quidem, ipsius ortus, quo fiebat ut aliquid amplius quam hominem se esse existimaret: tum vero felicitas, qua in bellis usus erat; nam quocumque arma sua Cyrus direxisset, nullo pacto fieri poterat ut ea gens vim illius effugeret.

(205.) Erat ea tempestate Massagetarum regnum penes foeminam, quam mortuus rex viduam reliquerat: *Tomyris* reginae nomen fuit. Hanc *Cyrus*, missis legatis, voluit sibi (ut aiebat) despondere, cupiens in matrimonio habere. At Tomyris intelligens, non se, sed regnum ambiri Massagetarum, aditu

ἀλλὰ τὴν Μασσαγετέων βασιληΐην, ἀπείπατο τὴν πρόσοδον. Κῦρος δὲ μετὰ τοῦτο, ὥς οἱ δόλῳ οὐ προεχώρεε, ἐλάσας ἐπὶ τὸν Ἀράξεα, ἐποιέετο ἐκ τοῦ ἐμφανέος ἐπὶ τοὺς Μασσαγέτας στρατηΐην, γεφύρας τε ζευγνύων ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ, διάβασιν τῷ στρατῷ, καὶ πύργους ἐπὶ πλοίων τῶν διαπορθμευόντων τὸν ποτα-
206 μὸν οἰκοδομεόμενος. Ἔχοντι δέ οἱ τοῦτον τὸν πόνον, πέμψασα ἡ Τόμυρις κήρυκα, ἔλεγε τάδε· „Ὦ βα„σιλεῦ Μήδων, παῦσαι σπεύδων τὰ σπεύδεις· οὐ „γὰρ ἂν εἰδείης εἴ τοι ἐς καιρὸν ἔσται ταῦτα τελεύ„μενα· παυσάμενος δὲ, βασίλευε τῶν σεωυτοῦ, καὶ „ἡμέας ἀνέχευ ὁρέων ἄρχοντας τῶν περ ἄρχομεν. Οὐκ„ων ἐθελήσεις ὑποθήκῃσι τῇσίδε χρέεσθαι, ἀλλὰ πάν„τα μᾶλλον ἢ δι' ἡσυχίης εἶναι. σὺ δὲ εἰ μεγάλως „προθυμέαι Μασσαγετέων πειρηθῆναι, φέρε, μόχθον

illi interdixit. Post haec *Cyrus*, ut dolo res non successit, exercitu ad Araxem ducto, aperto bello *Massagetas* adortus est, fluvium pontibus iungens, quibus traduceret copias, et turres in navigiis aedificans, quibus pars copiarum transveheretur. (206.) Qui dum his rebus occupatur, mittit ad eum *Tomyris* caduceatorem, qui reginae verbis haec Cyro diceret: *O rex Medorum, desine urgere quae tu urges: nec enim nosti an tuo commodo sit futurum ut haec perficiantur. His vero omissis, regna in tuis, et patere ut nos videas regnare apud hos quibus imperamus. Noles autem meis monitis uti; immo quidlibet potius, quam quietem agere, voles. Quod si ergo vehementer cupis pugnae discrimen cum Massagetis experiri; age, omisso labore quem iun-*

„μὲν, τὸν ἔχεις ζευγνὺς τὸν ποταμὸν, ἄφες· σὺ δὲ, „ἡμέων ἀναχωρησάντων ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τριῶν ἡμε„ρέων ὁδὸν, διάβαινε ἐς τὴν ἡμετέρην. εἰ δ' ἡμέας βού„λεαι ἐσδέξασθαι μᾶλλον ἐς τὴν ὑμετέρην, σὺ τὠυ„τὸ τοῦτο ποίεε." Ταῦτα δὲ ἀκούσας ὁ Κῦρος, συνεκάλεσε Περσέων τοὺς πρώτους· συναγείρας δὲ τούτους, ἐς μέσον σφι προετίθεε τὸ πρῆγμα, συμβουλευόμενος ὁκότερα ποιέοι. τῶν δὲ κατὰ τὠυτὸ αἱ γνῶμαι συνεξέπιπτον, κελευόντων ἐσδέκεσθαι Τόμυρίν τε καὶ τὸν στρατὸν αὐτῆς ἐς τὴν χώρην. Παρεὼν δὲ καὶ μεμφό- 207
μενος τὴν γνώμην ταύτην Κροῖσος ὁ Λυδὸς, ἀπεδείκνυτο ἐναντίην τῇ προκειμένῃ γνώμῃ, λέγων τάδε· „Ὦ βα„σιλεῦ, εἶπον μὲν καὶ πρότερόν τοι, ὅτι ἐπεί με Ζεὺς „ἔδωκέ τοι, τὸ ἂν ὁρῶ σφάλμα ἐὸν οἴκῳ τῷ σῷ, κα„τὰ δύναμιν ἀποτρέψειν. τὰ δέ μοι παθήματα, ἐόν-

gendo flumini impendis, ingredere nostram terram, nos interim trium dierum itinere a fluvio recedemus. Sin malueris nos in vestram recipere, tu similiter fac. His auditis *Cyrus*, convocatis Persarum primatibus, rem in medium proposuit, una cum eis deliberaturus quidnam faceret. Quorum cunctorum sententiae in hoc consentiebant, ut illum iuberent Tomyrin eiusque exercitum in suam regionem recipere. (207.) At consilio quum interesset *Croesus* Lydus, hanc ille sententiam improbans, contrariam proposuit, his usus verbis: *O Rex, iam aliâs tibi professus sum, quoniam me Deus tibi in manus tradidit, si quem videro cqsum domui tuae impendere, pro viribus me illum aversurum. Quae mihi acciderant tristia, documenta mihi fuere.*

,,τα ἀχάριτα, μαθήματα γεγόνεε. Εἰ μὲν ἀθάνατος
,,δοκέεις εἶναι, καὶ στρατιῆς τοιαύτης ἄρχειν, οὐδὲν ἂν
,,εἴη πρῆγμα γνώμας ἐμὲ σοι ἀποφαίνεσθαι. εἰ δ'
,,ἔγνωκας ὅτι ἄνθρωπος καὶ σύ εἷς, καὶ ἑτέρων τοιῶν-
,,δε ἄρχεις, ἐκεῖνο πρῶτον μάθε, ὡς κύκλος τῶν ἀν-
,,θρωπηΐων ἐστὶ πρηγμάτων· περιφερόμενος δὲ, οὐκ
,,ἐᾷ αἰεὶ τοὺς αὐτοὺς εὐτυχέειν. ἤδη ὦν ἐγὼ γνώμην
,,ἔχω περὶ τοῦ προκειμένου πρήγματος τὰ ἔμπαλιν ἢ
,,οὗτοι. εἰ γὰρ ἐθελήσομεν ἐσδέξασθαι τοὺς πολεμίους
,,ἐς τὴν χώρην, ὅδε τοι ἐν αὐτῷ κίνδυνος ἔνι· ἑσσωθεὶς
,,μὲν, προσαπολλύεις πᾶσαν τὴν ἀρχήν· δῆλα γὰρ
,,δὴ, ὅτι νικῶντες Μασσαγέται, οὐ τὸ ὀπίσω φεύ-
,,ξονται, ἀλλ' ἐπ' ἀρχὰς τὰς σὰς ἐλῶσι. νικῶν δὲ,
,,οὐ νικᾷς τοσοῦτον, ὅσον εἰ διαβὰς ἐς τὴν ἐκείνων,

CCVII. 6 *seq.* ἐόντα ἀχάριτα. τὰ ἐόντα *habent libri fere omnes, et dein unus* ἄριστα μαθήματα, optima documenta, optima monita.

Quod si immortalis existimas esse, et exercitui imperare immortali, nil opus fuerit me meam tibi sententiam declarare. Sin et te hominem esse intelligis, et hominibus imperare; illud primum cogita, orbem quemdam esse rerum humanarum, qui dum convertitur, non sinit eosdem semper esse felices. Iam igitur ego de re propositâ contra, quam hi, sentio. Si enim hostes voluerimus in nostram recipere terram, hoc tibi in ea re periculum inest: si inferior discesseris, simul universum regnum perdes; manifestum est enim, victores Massagetas non retro fugituros, sed in tua regna irrupturos: sin viceris, non tanta erit vi-

„νικῶν Μασσαγέτας, ἕποιο φεύγουσι· τὠυτὸ γὰρ ἀν-
„τιθήσω ἐκείνῳ, ὅτι νικήσας τοὺς ἀντιευμένους ἐλᾷς
„ἰθὺ τῆς ἀρχῆς τῆς Τομύριος. Χωρίς τε τοῦ ἀπηγη-
„μένου, αἰσχρὸν καὶ οὐκ ἀνασχετὸν, τὸν Κῦρόν γε
„τὸν Καμβύσεω γυναικὶ εἴξαντα ὑποχωρῆσαι τῆς χώ-
„ρης. Νῦν ὦν μοι δοκέει, διαβάντας προελθεῖν ὅσον ἂν
„ἐκεῖνοι διεξίωσι· ἐνθεῦτεν δὲ τάδε ποιεῦντας, πειρᾶ-
„σθαι ἐκείνων περιγενέσθαι. ὡς γὰρ ἐγὼ πυνθάνομαι,
„Μασσαγέται εἰσὶ ἀγαθῶν τε Περσικῶν ἄπειροι, καὶ
„καλῶν μεγάλων ἀπαθέες. τούτοισι ὦν τοῖσι ἀνδρά-
„σι, τῶν προβάτων ἀφειδέως πολλὰ κατακόψαντας,
„καὶ σκευάσαντας, προθεῖναι ἐν τῷ στρατοπέδῳ τῷ
„ἡμετέρῳ δαῖτα· πρὸς δὲ, καὶ κρητῆρας ἀφειδέως οἴ-
„νου ἀκρήτου, καὶ σιτία παντοῖα. ποιήσαντας δὲ ταῦ-

ctoria, quanta si traiecto flumine viceris Massagetas, et fugientes fueris insecutus; nam hoc idem priori oppono, victorem te continuo in medium illorum regnum ducturum exercitum. Sed, praeter haec quae exposui, turpe est, nec ferendum, ut Cyrus Cambysis filius, foeminae cedens, pedem referat ex regione quam occupavit. Nunc ergo mihi videtur, traiecto fluvio progrediendum esse quantum illi recesserint, ac deinde operam dandam ut illos superes tali initâ ratione. Scilicet quum Massagetae, ut equidem audio, bonorum Persicorum sint insueti, et magnorum vitae commodorum expertes; hisce hominibus, caesâ paratâque magnâ pecudum copiâ, ad haec vini meri crateribus et farinaceis omnis generis cibariis largiter adpositis, epulum parandum est nostris in

„τα, ὑπολειπομένους τῆς στρατιῆς τὸ φλαυρότατον,
„τοὺς λοιποὺς αὖτις ἐξαναχωρέειν ἐπὶ τὸν ποταμόν.
„ἢν γὰρ ἐγὼ γνώμης μὴ ἁμάρτω, κεῖνοι ἰδόμενοι ἀγα-
„θὰ πολλὰ, τρέψονταί τε πρὸς αὐτὰ, καὶ ἡμῖν τὸ
„ἐνθεῦτεν λείπεται ἀπόδεξις ἔργων μεγάλων."

208 Γνῶμαι μὲν αὗται συνέστασαν. Κῦρος δὲ, μετεὶς τὴν προτέρην γνώμην, τὴν Κροίσου δὲ ἑλόμενος, προηγόρευε Τομύρι ἐξαναχωρέειν, ὡς αὐτοῦ διαβησομένου ἐπ᾽ ἐκείνην. ἡ μὲν δὴ ἐξαναχώρεε, κατὰ ὑπέσχετο πρῶτα. Κῦρος δὲ, Κροῖσον ἐς τὰς χεῖρας ἐσθεὶς τῷ ἑωυτοῦ παιδὶ Καμβύσῃ, τῷ περ τὴν βασιληίην ἐδίδου, καὶ πολλὰ ἐντειλάμενός οἱ τιμᾶν τε αὐτὸν καὶ εὖ ποιέειν, ἢν ἡ διάβασις ἡ ἐπὶ Μασσαγέτας μὴ ὀρθωθῇ· ταῦτα ἐντειλάμενος, καὶ ἀποστείλας τούτους ἐς Πέρσας,

castris; ac deinde, relictâ vilissimâ copiarum parte, cum reliquis versus fluvium retrogrediendum. Nisi enim me fallit sententia, illi conspecto bonarum rerum adparatu, in has se coniicient, et nobis oblata erit magnorum edendorum facinorum occasio.

(208.) Hae quum inter se oppositae essent sententiae, *Cyrus* repudiatâ priore, Croesi sententiam amplexus est, et *Tomyri* praedixit, ut *retro cederet; se enim, traiecto flumine, illi occursurum.* Illa igitur retro cessit, quemadmodum prius pollicita erat. Et Cyrus, postquam Croesum in manus filii sui Cambysis, cui etiam regnum reliquit, tradidisset, multisque verbis filio mandasset, ut illum in honore haberet, beneque ei faceret, si transitus in Massagetas minus prospere cessisset; hisce datis man-

αὐτὸς διέβαινε τὸν ποταμὸν, καὶ ὁ στρατὸς αὐτοῦ.
Ἐπεί τε δὲ ἐπεραιώθη τὸν Ἀράξεα, νυκτὸς ἐπελθού- 209
σης, εἶδε ὄψιν, εὕδων ἐν τῶν Μασσαγετέων τῇ χώρῃ, τοιήνδε. ἐδόκεε ὁ Κῦρος ἐν τῷ ὕπνῳ ὁρᾷν τῶν Ὑστάσπεος παίδων τὸν πρεσβύτατον ἔχοντα ἐπὶ τῶν ὤμων πτέρυγας· καὶ τουτέων τῇ μὲν τὴν Ἀσίην, τῇ δὲ τὴν Εὐρώπην ἐπισκιάζειν. Ὑστάσπεϊ δὲ τῷ Ἀρσάμεος, ἐόντι ἀνδρὶ Ἀχαιμενίδῃ, ἦν τῶν παίδων Δαρεῖος πρεσβύτατος, ἐὼν τότε ἡλικίην ἐς εἴκοσί κου μάλιστα ἔτεα. καὶ οὗτος καταλέλειπτο ἐν Πέρσῃσι· οὐ γὰρ εἶχέ κω ἡλικίην στρατεύεσθαι. ἐπεὶ ὦν δὴ ἐξεγέρθη ὁ Κῦρος, ἐδίδου λόγον ἑωυτῷ περὶ τῆς ὄψιος. ὡς δέ οἱ ἐδόκεε μεγάλη εἶναι ἡ ὄψις, καλέσας Ὑστάσπεα, καὶ ἀπολαβὼν μοῦνον, εἶπε· „Ὕστασπες, παῖς σὸς ἐπιβου„λεύων ἐμοί τε καὶ τῇ ἐμῇ ἀρχῇ ἑάλωκε· ὡς δὲ ἀτρε-

datis, illos remisit in Persiam, ipse vero cum exercitu flumen traiecit. (209.) Traiecto Araxe, prima nocte in Massagetarum terrâ quiescenti Cyro visum oblatum est tale. Visus sibi est per somnum conspicere filiorum Hystapis maximum natu, alas in humeris habentem, et harum alterâ Asiam obumbrantem, alterâ Europam. Erat autem Hystaspi, Arsamis filio, ex Achaemenidarum familiâ, filius natu maximus Darius, iuvenis tunc temporis viginti maxime annorum: isque relictus erat in Perside, quippe militarem nondum habens aetatem. E somno experrectus Cyrus, de oblato viso secum cogitabat: quod quum illi magni videretur esse momenti, Hystaspen ad se vocat, remotisque arbitris ei dicit: *Hystaspes! filius tuus deprehensus est mihi et meo regno insidiari:*

„κέως ταῦτα οἶδα, ἐγὼ σημανέω. ἐμεῦ θεοὶ κήδονται, καί μοι πάντα προδεικνύουσι τὰ ἐπιφερόμενα· ἤδη ὦν ἐν τῇ παροιχομένῃ νυκτὶ εὕδων, εἶδον τῶν σῶν παίδων τὸν πρεσβύτατον ἔχοντα ἐπὶ τῶν ὤμων πτέρυγας· καὶ τουτέων τῇ μὲν τὴν Ἀσίην, τῇ δὲ τὴν Εὐρώπην ἐπισκιάζειν. οὔκων ἐστὶ μηχανὴ ἀπὸ τῆς ὄψιος ταύτης οὐδεμίη, τὸ μὴ κεῖνον ἐπιβουλεύειν ἐμοί. σὺ τοίνυν τὴν ταχίστην πορεύεο ὀπίσω ἐς Πέρσας, καὶ ποίεε ὅκως ἐπεὰν ἐγὼ τάδε καταστρεψάμενος ἔλθω ἐκεῖ, ὥς μοι καταστήσῃς τὸν παῖδα ἐς ἔλεγχον."

210 Κῦρος μὲν δοκέων Δαρεῖόν οἱ ἐπιβουλεύειν, ἔλεγε τάδε· τῷ δὲ ὁ δαίμων προέφαινε, ὡς αὐτὸς μὲν τελευτήσειν αὐτοῦ ταύτῃ μέλλοι, ἡ δὲ βασιληΐη αὐτοῦ περιχωρέοι ἐς Δαρεῖον. Ἀμείβεται δὴ ὦν ὁ Ὑστάσπης τοῖσ-

id qua ratione certo cognoverim, tibi dicam. Mei curam gerunt dii, mihique ante significant omnia quae imminent. Nunc igitur proximâ nocte per quietem vidi filiorum tuorum natu maximum alas in humeris habentem, earumque alterâ Asiam obumbrantem, alterâ Europam. Quod quum mihi oblatum sit visum, fieri prorsus nullo modo potest quin mihi illum insidiari intelligam. Quare tu ocyus retro proficiscere in Persidem, et fac, postquam rebus hîc bene gestis illuc rediero, filium tuum mihi sistas, ut eius caussam cognoscam.

(210) Haec Cyrus Dario, ratus illius filium sibi insidias struere, dixit: at illi deus significaverat, ipsum eodem loco, ubi erat, periturum, regnumque ipsius ad Darium transiturum. Hystaspes illi his verbis respon-

δὲ· „Ὦ βασιλεῦ, μὴ εἴη ἀνὴρ Πέρσης γεγονὼς, „ὅστις τοι ἐπιβουλεύσει· εἰ δ' ἔστι, ἀπόλοιτο ὡς τά„χιστα· ὃς ἀντὶ μὲν δούλων, ἐποίησας ἐλευθέρους Πέρ„σας εἶναι· ἀντὶ δὲ ἄρχεσθαι ὑπ' ἄλλων, ἄρχειν ἁπάν„των. εἰ δέ τίς τοι ὄψις ἀπαγγέλλει παῖδα τὸν ἐμὸν „νεώτερα βουλεύειν περὶ σέο, ἐγώ τοι παραδίδωμι „χρῆσθαι αὐτῷ τοῦτο ὅ τι σὺ βούλεαι.“ Ὑστάσπης μὲν τούτοισι ἀμειψάμενος, καὶ διαβὰς τὸν Ἀράξεα, ἤϊε ἐς Πέρσας, φυλάξων Κύρῳ τὸν παῖδα Δαρεῖον.

Κῦρος δὲ προελθὼν ἀπὸ τοῦ Ἀράξεω ἡμέρης ὁδὸν, 211
ἐποίεε τὰς Κροίσου ὑποθήκας. μετὰ δὲ ταῦτα, Κύρου τε καὶ Περσέων τοῦ καθαροῦ στρατοῦ ἀπελάσαντος ὀπίσω ἐπὶ τὸν Ἀράξεα, λειφθέντος δὲ τοῦ ἀχρηΐου, ἐπελθοῦσα τῶν Μασσαγετέων τριτημορὶς τοῦ στρατοῦ,

dit: *O Rex, ne sit is homo Persa, si quis tibi insidias est structurus! Sin fuerit, pereat quam primum! Tibi-ne insidiari, qui Persas ex servitute in libertatem vindicasti; et, quum aliis fuissent subiecti, fecisti ut imperent omnibus! Quod si vero visum aliquod tibi significat, filium meum res novas adversus te moliri, ego illum tibi tradam, ut de eo facias quodcumque placuerit.* Haec postquam respondit Hystaspes, traiecto Araxe in Persas profectus est, Cyro filium suum Darium custoditurus.

(211.) *Cyrus* ab Araxe unius diei itinere progressus, fecit quod Croesus illum monuerat. Deinde postquam ipse, inutili copiarum parte in castris relictâ, cum reliquo exercitu, quotquot natione Persae erant, ad Araxem regressus est, adcurrit castra invadens ter-

τούς τε λειφθέντας τῆς Κύρου στρατιῆς ἐφόνευε ἀλεξο-
μένους, καὶ τὴν προκειμένην ἰδόντες δαῖτα, ὡς ἐχειρώ-
σαντο τοὺς ἐναντίους, κλιθέντες δαίνυντο· πληρωθέντες
δὲ φορβῆς καὶ οἴνου, εὗδον. οἱ δὲ Πέρσαι ἐπελθόντες
πολλοὺς μέν σφεων ἐφόνευσαν, πολλῷ δ᾽ ἔτι πλεῦνας
ἐζώγρησαν, καὶ ἄλλους, καὶ τὸν τῆς βασιλείης Το-
μύριος παῖδα, στρατηγέοντα Μασσαγετέων, τῷ οὔνο-
212 μα ἦν Σπαργαπίσης. Ἡ δὲ, πυθομένη τά τε περὶ
τὴν στρατιὴν γεγονότα καὶ τὰ περὶ τὸν παῖδα, πέμ-
πουσα κήρυκα παρὰ Κῦρον, ἔλεγε τάδε· „Ἄπληστε
„αἵματος Κῦρε, μηδὲν ἐπαρθῇς τῷ γεγονέτι τῷδε
„πρήγματι, εἰ ἀμπελίνῳ καρπῷ, τῷ περ αὐτοὶ ἐμ-
„πιπλάμενοι μαίνεσθε οὕτω, ὥστε κατιόντος τοῦ οἴνου
„ἐς τὸ σῶμα, ἐπαναπλώειν ὑμῖν ἔπεα κακὰ, τοιούτῳ
„φαρμάκῳ δολώσας, ἐκράτησας παιδὸς τοῦ ἐμοῦ,

tia pars exercitus Massagetarum. Hi eos, qui de Cyri exercitu relicti erant, repugnantes occidunt; tum, paratum conspicati epulum, superatis adversariis, ad epulandum discumbunt; denique cibo potuque repleti, sopore opprimuntur. Inter haec supervenientes Persae magnum eorum numerum interficiunt, multo vero plures vivos capiunt, quum alios, tum reginae Tomyrios filium, ducem Massagetarum, cui nomen erat Spargapises. (212.) Tum illa, cognitis quae et exercitui et filio suo acciderant, misso ad Cyrum legato, haec ei edixit: *Inexplebilis sanguine Cyre! ne utique efferaris re gestâ, quod viteo fructu, quo repleti vos ita insanitis, ut, postquam vinum in corpus descendit, scelestis vocibus exundetis, tali veneno deceptum filium meum su-*

„ἀλλ' οὐ μάχῃ κατὰ τὸ καρτερόν. νῦν ὦν μευ εὖ πα-
„ραινεούσης ὑπόλαβε τὸν λόγον. ἀποδούς μοι τὸν παῖ-
„δα, ἄπιθι ἐκ τῆσδε τῆς χώρης ἀζήμιος, Μασσαγε-
„τέων τριτημορίδι τοῦ στρατοῦ κατυβρίσας. εἰ δὲ μὴ
„ταῦτα σὺ ποιήσεις, ἥλιον ἐπόμνυμί τοι τὸν Μασσα-
„γετέων δεσπότην, ἦ μὴν σὲ ἐγὼ, καὶ ἄπληστον ἐόν-
„τα, αἵματος κορέσω." Κῦρος μέν νυν τῶν ἐπέων οὐ- 213
δένα τουτέων ἀνενειχθέντων ἐποιέετο λόγον. ὁ δὲ τῆς
βασιλείης Τομύριος παῖς Σπαργαπίσης, ὥς μιν ὅ τε
οἶνος ἀνῆκε, καὶ ἔμαθε ἵνα ἦν κακοῦ, δεηθεὶς Κύρου
ἐκ τῶν δεσμῶν λυθῆναι, ἔτυχε· ὡς δὲ ἐλύθη τε τά-
χιστα καὶ τῶν χειρῶν ἐκράτησε, διεργάζεται ἑωυτόν.
καὶ δὴ οὗτος μὲν τρόπῳ τοιούτῳ τελευτᾷ. Τόμυρις 214
δὲ, ὥς οἱ ὁ Κῦρος οὐκ ἐσήκουσε, συλλέξασα πᾶσαν

perasti, non iusto praelio et bellica virtute vicisti. Nunc ergo consilium, quod tibi bono animo profero, accipe. Redde mihi filium, et abi ex hac terra, impune ferens quod tertiam exercitus Massagetarum partem hac contumeliâ adfecisti. Quod si haec non feceris, Solem iuro, dominum Massagetarum, certe me te, quamvis inexplebilem, sanguine satiaturam. (213.) Horum verborum ad se relatorum nullam Cyrus habuit rationem. Reginae autem Tomyrios filius Spargapises, postquam remissâ vi vini didicit quonam in malo esset, oravit Cyrum ut vinculis solveretur, idque ei rex indulsit. At simulatque solutus erat et manuum suarum potens, se ipse interemit: et hoc vitae exitu ille usus est. (214.) Sed Tomyris, ubi ei morem non gessit Cyrus, contractis omnibus copiis, praelio cum illo

τὴν ἑωυτῆς δύναμιν, συνέβαλε Κύρῳ. ταύτην τὴν μάχην, ὅσαι δὴ βαρβάρων ἀνδρῶν μάχαι ἐγένοντο, κρίνω ἰσχυροτάτην γενέσθαι· καὶ δὴ καὶ πυνθάνομαι οὕτω τοῦτο γενόμενον. πρῶτα μὲν γὰρ λέγεται αὐτοὺς διαστάντας ἐς ἀλλήλους τοξεύειν· μετὰ δὲ, ὥς σφι τὰ βέλεα ἐξετετόξευτο, συμπεσόντας τῇσι αἰχμῇσί τε καὶ τοῖσι ἐγχειριδίοισι συνέχεσθαι· χρόνον τε δὴ ἐπὶ πολλὸν συνεστάναι μαχομένους, καὶ οὐδετέρους ἐθέλειν φεύγειν· τέλος δὲ, οἱ Μασσαγέται περιεγενέατο. ἥ τε δὴ πολλὴ τῆς Περσικῆς στρατιῆς αὐτοῦ ταύτῃ διεφθάρη, καὶ δὴ καὶ αὐτὸς Κῦρος τελευτᾷ, βασιλεύσας τὰ πάντα ἑνὸς δέοντα τριήκοντα ἔτεα. ἀσκὸν δὲ πλήσασα αἵματος ἀνθρωπηΐου Τόμυρις, ἐδίζητο ἐν τοῖσι τεθνεῶσι τῶν Περσέων τὸν Κύρου νέκυν. ὡς δὲ εὗρε, ἐναπῆπτε αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν ἐς τὸν ἀσκόν· λυμαινομένη δὲ τῷ νε-

CCXIV. 16. ἐναπῆπτε. *Alii* ἐναπῆκε.

conflixit. Hoc praelium, quotquot a barbaris hominibus praelia commissa sunt, equidem existimo omnium fuisse acerrimum; rem enim tali modo gestam esse accepi. Primum ex aliquo spatio distantes, tela invicem coniecisse; dein, absumtis telis, concurrisse, et hastis conflixisse gladiisque; atque diutius ita consertis manibus pugnasse, neutris fugam capessere volentibus. Ad extremum vero superiores Massagetae discesserunt. Igitur maxima pars Persici exercitus eodem in loco est interemta, et ipse *Cyrus obiit*, postquam annos regnasset undetriginta. Tum Tomyris, sacco sanguine repleto humano, Cyri cadaver inter caesorum Persarum stragem iussit perquiri: repertique caput in sacco suspendit, [*sive*, in saccum de-

κρῶ, ἐπέλεγε τάδε· „Σὺ μὲν ἐμὲ ζώουσάν τε καὶ νικῶ„σάν σε μάχῃ ἀπώλεσας, παῖδα τὸν ἐμὸν ἑλὼν δόλῳ· „σὲ δ' ἐγὼ, κατάπερ ἠπείλησα, αἵματος κορέσω." Τὰ μὲν δὴ κατὰ τὴν Κύρου τελευτὴν τοῦ βίου, πολλῶν λόγων λεγομένων, ὅδε μοι ὁ πιθανώτατος εἴρηται.

Μασσαγέται δὲ ἐσθῆτά τε ὁμοίην τῇ Σκυθικῇ φο- 215
ρέουσι, καὶ δίαιταν ἔχουσι. ἱππόται δέ εἰσι καὶ ἄνιπποι· ἀμφοτέρων γὰρ μετέχουσι. καὶ τοξόται τε καὶ αἰχμοφόροι, σαγάρις νομίζοντες ἔχειν. χρυσῷ δὲ καὶ χαλκῷ τὰ πάντα χρέωνται· ὅσα μὲν γὰρ ἐς αἰχμὰς, καὶ ἄρδις, καὶ σαγάρις, χαλκῷ τὰ πάντα χρέωνται· ὅσα δὲ περὶ κεφαλὴν, καὶ ζωστῆρας, καὶ μασχαλιστῆρας, χρυσῷ κοσμέονται. ὡς δ' αὔτως τῶν ἵππων τὰ μὲν περὶ τὰ στέρνα, χαλκέους θώρηκας περιβάλλουσι· τὰ δὲ περὶ τοὺς χαλινοὺς καὶ στόμια καὶ

misit,] mortuo his verbis insultans: *Tu me vivam, tuique victricem, perdidisti, qui filium meum dolo cepisti: te vero ego, sicuti minata sum, sanguine satiabo.* Quod igitur ad *vitae finem Cyri* spectat, multa quidem alia diversaque narrantur, sed ista mihi maxime verisimilis visa erat narratio.

(215.) Utuntur *Massagetae* et vestimento et vitae ratione simili Scytharum. Ex equis pugnant, et pedites: nam utroque genere valent. Et arcu et hastis utuntur, bipennesque gestare consuerunt. Ad omnia auro utuntur aut aere. Ad hastas, ad sagittarum cuspides, ad bipennes non nisi aere utuntur; ad capitis ornatum, et ad cingula circum lumbos et circa axillas, auro. Similiter equis circa pectus aeneos circumponunt thoraces: habenarum autem ornatum et

φάλαρα, χρυσῷ. σιδήρῳ δὲ οὐδ' ἀργύρῳ χρέωνται
οὐδέν· οὐδὲ γάρ οὐδέ σφί ἐστι ἐν τῇ χώρῃ· ὁ δὲ χαλ-
216 κὸς καὶ ὁ χρυσὸς, ἄπλετος. Νόμοισι δὲ χρέωνται
τοιοῖσδε· γυναῖκα μὲν γαμέει ἕκαστος, ταύτῃσι δὲ ἐπί-
κοινα χρέωνται. ὃ γὰρ Σκύθας φασὶ Ἕλληνες ποιέειν,
οὐ Σκύθαι εἰσὶ οἱ ποιέοντες, ἀλλὰ Μασσαγέται· τῆς
γὰρ ἐπιθυμήσει γυναικὸς Μασσαγέτης ἀνὴρ, τὸν φα-
ρετρεῶνα ἀποκρεμάσας πρὸ τῆς ἁμάξης, μίσγεται
ἀδεῶς. Οὖρος δὲ ἡλικίης σφι προκέεται ἄλλος μὲν
οὐδείς· ἐπεὰν δὲ γέρων γένηται κάρτα, οἱ προσήκοντές
οἱ πάντες συνελθόντες θύουσί μιν, καὶ ἄλλα πρόβατα
ἅμα αὐτῷ· ἑψήσαντες δὲ τὰ κρέα, κατευωχέονται.
ταῦτα μὲν τὰ ὀλβιώτατά σφι νενόμισται. τὸν δὲ νού-
σῳ τελευτήσαντα οὐ κατασιτέονται, ἀλλὰ γῇ κρύπ-

frenos et phaleras ex auro habent. Argento vero et ferro nihil utuntur; nec enim in eorum terrâ metalla haec reperiuntur, sed aeris et auri immensa copia. (216.) Institutis utuntur hisce. Uxorem quidem duxit unusquisque; his autem in commune utuntur. Nam, quod Graeci aiunt a Scythis fieri, id non Scythae faciunt, sed *Massagetae*: nempe cuiuscumque mulieris cupido incessit Massagetam, cum eâ, pharetrâ pro plaustro suspensâ, impune concumbit. Terminum quidem aetatis nullum statutum habent: sed quando quis admodum aetate provectus est, convenientes propinqui mactant eum, et alias simul cum eo pecudes, coctisque carnibus laute epulantur. Et haec eis sors felicissima habetur. Qui vero morbo obiit, eum non comedunt, sed terrâ condunt; mi-

τουσι, συμφορὴν ποιεύμενοι, ὅτι οὐκ ἵκετο ἐς τὸ τυθῆναι. Σπείρουσι δὲ οὐδὲν, ἀλλ' ἀπὸ κτηνέων ζώουσι καὶ ἰχθύων· οἳ δὲ, ἄφθονοί σφι ἐκ τοῦ Ἀράξεω ποταμοῦ παραγίνονται· γαλακτοπόται δὲ εἰσί. Θεῶν δὲ μοῦνον ἥλιον σέβονται, τῷ θύουσι ἵππους. νόμος δὲ οὗτος τῆς θυσίης· τῶν θεῶν τῷ ταχίστῳ, πάντων τῶν θνητῶν τὸ τάχιστον δατέονται.

ἹΣΤΟΡΙΩΝ ἩΡΟΔΟΤΟΥ Α΄.

serum reputantes quod eo non pervenit ut immolaretur. Sementem nullam faciunt, sed pecoribus victitant, et piscibus, quos ingenti copiâ Araxes fluvius illis suppeditat: lacte pro potu utuntur. Deorum unum Solem colunt, cui equos immolant. Lex autem et ratio huius sacrificii haec est, deorum pernicissimo tribuunt pernicissimum mortalium.

FINIS LIBRI PRIMI.



ἩΡΟΔΟΤΟΥ

ἹΣΤΟΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ.

ΕΥΤΕΡΠΗ.

1 Τελευτήσαντος δὲ Κύρου, παρέλαβε τὴν βασιληΐην Καμβύσης, Κύρου ἐὼν παῖς καὶ Κασσανδάνης, τῆς Φαρνάσπεω θυγατρός· τῆς προαποθανούσης, Κῦρος αὐτός τε μέγα πένθος ἐποιήσατο, καὶ τοῖσι ἄλλοισι προεῖπε πᾶσι, τῶν ἦρχε, πένθος ποιέεσθαι. ταύτης δὲ τῆς γυναικὸς ἐὼν παῖς καὶ Κύρου Καμβύσης,

HERODOTI HISTORIARUM

LIBER SECUNDUS.

EUTERPE.

(1.) Vitâ functo Cyro, regnum suscepit CAMBYSES, Cyri filius et Cassandanae, Pharnaspis filiae; quae quum antea fato esset functa, ingenti luctu eam Cyrus erat prosequutus, et aliis omnibus, quibus imperabat, luctu eam prosequi praeceperat. Huius igitur mulieris et Cyri filius *Cambyses*, quum Ionas et Aeo-

Ἴωνας μὲν καὶ Αἰολέας ὡς δούλους πατρωΐους ἐόντας ἐνόμιζε· ἐπὶ δὲ Αἴγυπτον ἐποιέετο στρατηλασίην, ἄλλους τε παραλαβὼν τῶν ἦρχε, καὶ δὴ καὶ Ἑλλήνων, τῶν ἐπεκράτεε.

Οἱ δὲ Αἰγύπτιοι, πρὶν μὲν ἢ Ψαμμίτιχον σφέων 2
βασιλεῦσαι, ἐνόμιζον ἑωυτοὺς πρώτους γενέσθαι πάντων ἀνθρώπων. ἐπειδὴ δὲ Ψαμμίτιχος βασιλεύσας ἠθέλησε εἰδέναι, οἵ τινες γενοίατο πρῶτοι, ἀπὸ τούτου νομίζουσι Φρύγας προτέρους γενέσθαι ἑωυτῶν, τῶν δὲ ἄλλων ἑωυτούς. Ψαμμίτιχος δὲ ὡς οὐκ ἐδύνατο πυνθανόμενος πόρον οὐδένα τούτου ἀνευρεῖν, οἳ γενοίατο πρῶτοι ἀνθρώπων, ἐπιτεχνᾶται τοιόνδε. Παιδία δύο νεογνὰ ἀνθρώπων τῶν ἐπιτυχόντων διδοῖ ποιμένι τρέφειν ἐς τὰ ποίμνια τροφήν τινα τοιήνδε· ἐντειλάμενος

lenses pro servis a patre acceptis haberet, adversus Aegyptum expeditionem suscepit, quum alios ad id bellum faciendum ducens, quibus imperabat, tum nimirum et Graecos qui ipsius potestati erant subiecti.

(2.) Aegyptii, priusquam apud eos regnum obtinuisset Psammitichus, *antiquissimos sese omnium hominum esse* existimaverant. Postquam vero Psammitichus, regnum adeptus, voluit cognoscere, quinam fuerint primi et antiquissimi, ab illo tempore *Phrygas* sese priores arbitrantur, se autem reliquis omnibus. *Psammitichus* autem, quum perquisitione institutâ nullum exitum huius quaestionis, *quinam essent primi hominum*, potuisset reperire, tale quiddam est machinatus. Duo pueros recens natos ex humilis sortis parentibus tradidit pastori, qui eos apud greges tali modo aleret. Praecepit ut nemo

μηδένα ἀντίον αὐτέων μηδεμίην φωνὴν ἱέναι, ἐν στέγῃ δὲ ἐρήμῃ ἐπ' ἑωυτῶν κέεσθαι αὐτά, καὶ τὴν ὥρην ἐπαγινέειν σφι αἶγας. πλήσαντα δὲ τοῦ γάλακτος, τἆλλα διαπρήσσεσθαι. ταῦτα δ' ἐποίεέ τε καὶ ἐνετέλλετο ὁ Ψαμμίτιχος, θέλων ἀκοῦσαι τῶν παιδίων, ἀπαλλαχθέντων τῶν ἀσήμων κνυζημάτων, ἥντινα φωνὴν ῥήξουσι πρώτην. τάπερ ὦν καὶ ἐγένετο. ὡς γὰρ διέτης χρόνος ἐγεγόνεε ταῦτα τῷ ποιμένι πρήσσοντι, ἀνοίγοντι τὴν θύρην καὶ ἐσιόντι τὰ παιδία ἀμφότερα προσπίπτοντα βεκὸς ἐφώνεον, ὀρέγοντα τὰς χεῖρας. τὰ μὲν δὴ πρῶτα ἀκούσας, ἥσυχος ἦν ὁ ποιμήν. ὡς δὲ πολλάκι φοιτέοντι καὶ ἐπιμελομένῳ πολλὸν ἦν τοῦτο τὸ ἔπος, οὕτω δὴ σημήνας τῷ δεσπότῃ, ἤγαγε τὰ παιδία κελεύσαντος ἐς ὄψιν τὴν ἐκείνου. ἀκούσας δὲ καὶ αὐτὸς ὁ Ψαμμίτιχος, ἐπυνθάνετο οἵτινες ἀνθρώπων βεκὸς τί κα-

coram illis vocem ullam ederet, sed iacerent in solitaria casa seorsim, et iustis temporibus caprae ad eos adducerentur: ubi lacte expleti forent, alia omnia pastor ageret. Haec fecit praecepitque Psammitichus, cupiens cognoscere, quamnam post obscuros infantum vagitus primam vocem essent edituri. Atque id etiam factum est. Nam postquam per duos continuos annos mandata exsecutus erat pastor, aperienti ianuam intrantique adlabentes ambo pueruli *becos* clamabant, manusque porrigebant. Quod pastor primum audiens, tacuit: sed, quum crebrius adeunti puerosque curanti idem semper verbum repeteretur, ita demum significavit hero, eiusque iussu pueros in conspectum eius produxit. Quod ubi ipse etiam Psammitichus cognovit, sciscitatus est, quinam hominum

λέουσι. πυνθανόμενος δὲ, εὕρισκε Φρύγας καλέοντας
τὸν ἄρτον. οὕτω συνεχώρησαν Αἰγύπτιοι, καὶ τοιούτῳ
σταθμησάμενοι πρήγματι, τοὺς Φρύγας πρεσβυτέρους
εἶναι ἑωυτῶν. Ὧδε μὲν γενέσθαι τῶν ἱρέων τοῦ Ἡφαί- 3
στου ἐν Μέμφι ἤκουον. Ἕλληνες δὲ λέγουσι ἄλλα τε
μάταια πολλὰ, καὶ ὡς γυναικῶν τὰς γλώσσας ὁ
Ψαμμίτιχος ἐκταμὼν, τὴν δίαιταν οὕτως ἐποιήσατο
τῶν παίδων παρὰ ταύτῃσι τῇσι γυναιξί. κατὰ μὲν δὴ
τὴν τροφὴν τῶν παίδων τοσαῦτα ἔλεγον. Ἤκουσα δὲ καὶ
ἄλλα ἐν Μέμφι, ἐλθὼν ἐς λόγους τοῖσι ἱρεῦσι τοῦ
Ἡφαίστου. καὶ δὴ καὶ ἐς Θήβας τε καὶ ἐς Ἡλιούπο-
λιν αὐτέων τουτέων εἵνεκε ἐτραπόμην, ἐθέλων εἰδέναι
εἰ συμβήσονται τοῖσι λόγοισι τοῖσι ἐν Μέμφι. οἱ γὰρ
Ἡλιουπολῖται λέγονται Αἰγυπτίων εἶναι λογιώτατοι.

hoc vocabulo uterentur, quidve eo indigitarent: et sciscitando comperit, apud Phrygas eo vocabulo *panem* significari. Ita *Aegyptii*, ex eo ducto argumento, *Phrygibus* concessere, *esse illos se antiquiores.* (3.) Ita quidem rem actam esse, ex Vulcani sacerdotibus Memphi audivi. Graeci vero et alia narrant vana multa, et in his, mulierum linguas exscidisse Psammitichum, hisque mulieribus pueros illos tradidisse nutriendos. De puerorum igitur illorum nutritione mihi ista narrata sunt. Sed et alia [*ad Aegyptiorum antiquitatem pertinentia*] Memphi audivi, cum Vulcani sacerdotibus sermones miscens. Atque earumdem nempe rerum caussa Thebas etiam et Heliopolim me contuli, scire cupiens, an illorum narrationes conveniant cum his quae Memphi narrantur. Heliopolitae enim dicuntur ex omnibus Aegyptiis pe-

Τὰ μέν νυν θεῖα τῶν ἀπηγημάτων οἷα ἤκουον, οὐκ εἰμὶ πρόθυμος ἐξηγέεσθαι, ἔξω ἢ τὰ οὐνόματα αὐτέων μοῦνον· νομίζων πάντας ἀνθρώπους ἴσον περὶ αὐτέων ἐπίστασθαι· τὰ δ' ἂν ἐπιμνησθῶ αὐτέων, ὑπὸ τοῦ λόγου ἐξαναγκαζόμενος ἐπιμνησθήσομαι.

4 Ὅσα δὲ ἀνθρωπήϊα πρήγματα, ὧδε ἔλεγον ὁμολογέοντες σφίσι. Πρώτους Αἰγυπτίους ἀνθρώπων ἁπάντων ἐξευρέειν τὸν ἐνιαυτὸν, δυώδεκα μέρεα δασαμένους τῶν ὡρέων ἐς αὐτόν. ταῦτα δὲ ἐξευρέειν ἐκ τῶν ἄστρων ἔλεγον. ἄγουσι δὲ τοσῷδε σοφώτερον Ἑλλήνων, ἐμοὶ δοκέειν, ὅσῳ Ἕλληνες μὲν διὰ τρίτου ἔτεος ἐμβόλιμον ἐπεμβάλλουσι, τῶν ὡρέων εἵνεκε· Αἰγύπτιοι δὲ τριηκοντημέρους ἄγοντες τοὺς δυώδεκα μῆνας, ἐπάγουσι ἀνὰ πᾶν ἔτος πέντε ἡμέρας πάρεξ τοῦ ἀριθμοῦ, καὶ

ritissimi antiquitatis. Quae igitur audivi ad res divinas spectantia, ea non est mihi animus in publicum edere, exceptis deorum nominibus, existimans omnes [in Aegypto] homines idem de his nosse: quaecumque vero de illis rebus commemoravero, eorum nonnisi a narrationis ratione coactus faciam mentionem.

(4.) Quod ad res humanas spectat, haec illi secum consentientes dixerunt. Primos hominum omnium *Aegyptios annum invenisse,* duodecim partes succedentium invicem temporum per illum distribuentes. Haec autem illos ex astris invenisse aiebant. Agunt autem annum Aegyptii tanto prudentius, ut equidem arbitror, quam Graeci; quod Graeci tertio quoque anno, vicissitudinis temporum caussâ, intercalarem mensem coguntur adiicere; Aegyptii vero duodecim menses tricenorum dierum agentes, singulis annis

σφι ὁ κύκλος τῶν ὡρέων ἐς τὠυτὸ περιϊὼν παραγίνεται. Δυώδεκά τε θεῶν ἐπωνυμίας ἔλεγον πρώτους Αἰγυπτίους νομίσαι, καὶ Ἕλληνας παρὰ σφέων ἀναλαβεῖν. βωμούς τε καὶ ἀγάλματα καὶ νηοὺς θεοῖσι ἀπονεῖμαι σφέας πρώτους, καὶ ζῶα ἐν λίθοισι ἐγγλύψαι. καὶ τουτέων μέν νυν τὰ πλέω ἔργῳ ἐδήλουν οὕτω γενόμενα. Βασιλεῦσαι δὲ πρῶτον Αἰγύπτου ἀνθρώπων ἔλεγον Μῆνα. ἐπὶ τούτου, πλὴν τοῦ Θηβαϊκοῦ νομοῦ, πᾶσαν Αἴγυπτον εἶναι ἕλος· καὶ αὐτῆς εἶναι οὐδὲν ὑπερέχον τῶν νῦν ἔνερθε λίμνης τῆς Μοίριος ἐόντων· ἐς τὴν ἀνάπλους ἀπὸ θαλάσσης ἑπτὰ ἡμερέων ἐστὶ ἀνὰ τὸν ποταμόν. Καὶ εὖ μοι ἐδόκεον λέγειν περὶ τῆς χώ- 5
ρης. δῆλα γὰρ δὴ καὶ μὴ προακούσαντι, ἰδόντι δὲ, ὅς

quinque dies extra numerum adiiciunt, atque ita illis circumactus vicissitudinum anniversariarum circulus eodem semper tempore redit. Ad haec *duodecim deorum nomina* Aegyptios primos aiebant instituisse, et ab illis Graecos accepisse: aras item et imagines et templa diis primos eosdem tribuisse, et figuras lapidibus insculpsisse. Et horum pleraque re ipsâ demonstrabant ita se habere. ***Regnasse*** autem in Aegypto, ex hominum numero, primum dixere *Menem*. Hoc regnante totam Aegyptum, excepto Thebano districtu, paludem fuisse; et tunc temporis nihil ex aqua eminuisse eorum, quae nunc sunt infra Moeridem lacum, ad quem est ex mari navigatio adverso flumine septem dierum. (5.) Et recte quidem hoc, quod ad terram spectat, dixisse mihi visi sunt. Etenim cuilibet, qui, etiam si non ante audiverit, tamen oculis suis hanc terram adspexerit, si modo non pror-

τίς γε σύνεσιν ἔχει, ὅτι Αἴγυπτος ἐς τὴν Ἕλληνες ναυτίλλονται, ἔστι Αἰγυπτίοισι ἐπίκτητός τε γῆ, καὶ δῶρον τοῦ ποταμοῦ· καὶ τὰ κατύπερθε ἔτι τῆς λίμνης ταύτης, μέχρι τριῶν ἡμερέων πλόου, τῆς πέρι ἐκεῖνοι οὐδὲν ἔτι τοιόνδε ἔλεγον, ἔστι δ᾽ ἕτερον τοιοῦτον.

Αἰγύπτου γὰρ φύσις τῆς χώρης ἐστὶ τοιήδε. Πρῶτα μὲν προσπλέων, ἔτι καὶ ἡμέρης δρόμον ἀπέχων ἀπὸ γῆς, κατεὶς καταπειρητηρίην, πηλόν τε ἀνοίσεις, καὶ ἐν ἕνδεκα ὀργυιῇσι ἔσεαι. τοῦτο μὲν ἐπὶ τοσοῦτον δη-
6 λοῖ πρόχυσιν τῆς γῆς ἐοῦσαν. Αὐτῆς δὲ τῆς Αἰγύπτου ἐστὶ μῆκος τὸ παρὰ θάλασσαν, ἑξήκοντα σχοῖνοι, κατὰ ἡμέες διαιρέομεν εἶναι Αἴγυπτον ἀπὸ τοῦ Πλινθινήτεω κόλπου μέχρι Σερβωνίδος λίμνης, παρ᾽

V. 11. ἐν ἕνδεκα. *Alii* ἐν δέκα, in decem orgyis.

sus destitutus fuerit intelligentia, manifestum est, *Aegyptum hanc, quam Graeci navibus adeunt, adquisitam Aegyptiis terram esse, et fluminis donum; atque etiam eorum, quae supra hunc lacum sita sunt ad trium dierum navigationem, eamdem esse rationem;* quamquam de hoc tractu nihil amplius tale illi narraverunt.

Est enim *natura* huius *regionis, quae Aegyptus vocatur*, huiusmodi. Primum quidem, navi eam petens, quando unius etiam diei cursu adhuc abfueris a terra, si bolidem demiseris, limum extrahes, et in undecim orgyis eris: quod quidem ostendit, in tantum progredi telluris profusionem. (6.) Ipsius autem Aegypti longitudo secundum mare est sexaginta *schoenorum*, quatenus quidem nos Aegyptum definimus, ut a Plinthinete sinu pertineat usque ad Ser-

ἣν τὸ Κάσιον ὄρος τείνει· ταύτης ὦν ἄπο οἱ ἑξήκοντα σχοῖνοί εἰσι. ὅσοι μὲν γὰρ γεωπεῖναί εἰσι ἀνθρώπων, ὀργυιῇσι μεμετρήκασι τὴν χώρην· ὅσοι δὲ ἧσσον γεωπεῖναι, σταδίοισι· οἳ δὲ πολλὴν ἔχουσι, παρασάγγῃσι· οἳ δὲ ἄφθονον λίην, σχοίνοισι. δύναται δὲ ὁ μὲν παρασάγγης τριήκοντα στάδια· ὁ δὲ σχοῖνος ἕκαστος, μέτρον ἐὸν Αἰγύπτιον, ἑξήκοντα στάδια. οὕτω ἂν εἴησαν Αἰγύπτου στάδιοι ἑξακόσιοι καὶ τρισχίλιοι, τὸ
παρὰ θάλασσαν. Ἐνθεῦτεν μὲν καὶ μέχρι Ἡλιου- 7
πόλιος ἐς τὴν μεσόγαιαν, ἔστι εὐρέα Αἴγυπτος, ἐοῦσα πᾶσα ὑπτίη τε καὶ εὔυδρος, καὶ ἰλύς. ἔστι δὲ ὁδὸς ἐς τὴν Ἡλιούπολιν ἀπὸ θαλάσσης ἄνω ἰόντι, παραπλησίη τὸ μῆκος τῇ ἐξ Ἀθηνέων ὁδῷ, τῇ ἀπὸ τῶν δυώδεκα θεῶν τοῦ βωμοῦ φερούσῃ ἐς τε Πῖσαν καὶ ἐπὶ

VII. 3. εὔυδρος. *Fors.* ἔνυδρος. *Vulgo omnes* ἄνυδρος, aquarum inops.

bonidem lacum, ad quem Casius mons porrigitur: ab hoc igitur lacu sunt sexaginta schoeni. Nam qui haud multum terrae possident homines, hi eam orgyis metiuntur; qui paulo plus, stadiis; qui multum possident, parasangis; qui valde amplam regionem, hi schoenis eam metiuntur. Valet autem *parasanga* triginta stadia; *schoenus* vero unusquisque (quae Aegyptia est mensura) sexaginta stadia. Ita *Aegypti longitudo* secundum mare ter mille sexcentorum fuerit stadiorum. (7.) Inde versus interiora, usque Heliopolin, in latitudinem patet Aegyptus, tota plana est, aquis irrigua, limosa. Est autem iter a mari Heliopolin adscendenti par fere longitudine viae ei, quae Athenis a duodecim deorum ara Pisam ducit ad Olym-

τὸν νηὸν τοῦ Διὸς τοῦ Ὀλυμπίου. σμικρόν τι τὸ διάφορον εὕροι τις ἂν λογιζόμενος τῶν ὁδῶν τουτέων, τὸ μὴ ἴσας μῆκος εἶναι, οὐ πλέον πεντεκαίδεκα σταδίων· ἡ μὲν γὰρ ἐς Πίσαν ἐξ Ἀθηνέων, καταδεῖ πεντεκαίδεκα σταδίων, ὡς μὴ εἶναι πεντακοσίων καὶ χιλίων· ἡ δὲ ἐς Ἡλιούπολιν ἀπὸ θαλάσσης, πληροῖ ἐς τὸν
8 ἀριθμὸν τοῦτον. Ἀπὸ δὲ Ἡλιουπόλιος ἄνω ἰόντι, στεινή ἐστι Αἴγυπτος. τῇ μὲν γὰρ, τῆς Ἀραβίης ὄρος παρατέταται, φέρον ἀπ' ἄρκτου πρὸς μεσαμβρίης τε καὶ νότου, αἰεὶ ἄνω τεῖνον ἐς τὴν Ἐρυθρὴν καλεομένην θάλασσαν· ἐν τῷ αἱ λιθοτομίαι ἔνεισι, αἱ ἐς τὰς πυραμίδας κατατμηθεῖσαι τὰς ἐν Μέμφι. ταύτῃ μὲν λῆγον, ἀνακάμπτει ἐς τὰ εἴρηται, τὸ ὄρος. τῇ δὲ αὐτὸ ἑωυτοῦ ἐστὶ μακρότατον, ὡς ἐγὼ ἐπυνθανόμην δύο μηνῶν αὐτὸ εἶναι τῆς ὁδοῦ ἀπὸ ἠοῦς πρὸς ἑσπέρην· τὰ δὲ

pii Iovis templum. Exiguum quiddam interesse reperiet, si quis computaverit, quin aequalis sit longigitudo utriusque itineris; haud amplius quam quindecim stadia: nam via Athenis Pisam est mille quingentorum stadiorum, minus quindecim; a mari autem Heliopolim plenus hic numerus est. (8.) Ab Heliopoli superiora petenti angusta Aegyptus est: nam ab alterâ parte mons Arabiae praetenditur, a septemtrione versus meridiem et austrum excurrens, semper in altius tendens ad Erythraeum quod vocatur mare; quo in monte lapicidinae sunt, unde Memphin ducti sunt lapides ad exstruendas pyramides. Hoc loco desinens mons flectitur in eam quam dixi partem. Qua vero est maxima eius longitudo, duorum mensium itineris esse accepi ab oriente versus occi-

πρὸς τὴν ἠῶ, λιβανωτοφόρα αὐτοῦ τὰ τέρματα εἶναι. τοῦτο μέν νυν τὸ ὄρος τοιοῦτο ἐστί. Τὸ δὲ πρὸς Λιβύης τῆς Αἰγύπτου, ὄρος ἄλλο πέτρινον τείνει, ἐν τῷ αἱ πυραμίδες ἔνεισι, ψάμμῳ κατειλυμένον, τεταμμένον τὸν αὐτὸν τρόπον τὸν καὶ τοῦ Ἀραβίου τὰ πρὸς μεσαμβρίην φέροντα. Τὸ ὦν δὴ ἀπὸ Ἡλιουπόλιος, οὐκέτι πολλὸν χωρίον, ὡς εἶναι Αἰγύπτου· ἀλλ᾽ ὅσον τε ἡμερέων τεσσέρων ἀναπλόου στεινή ἐστι Αἴγυπτος ἐοῦσα. τῶν δὲ οὐρέων τῶν εἰρημένων τὸ μεταξὺ, πεδιὰς μὲν γῆ· στάδιοι δὲ μάλιστα ἐδόκεόν μοι εἶναι, τῇ στεινότατόν ἐστι, διηκοσίων οὐ πλείους, ἐκ τοῦ Ἀραβίου οὔρεος ἐς τὸ Λιβυκὸν καλεύμενον. τὸ δὲ ἐνθεῦτεν αὖτις εὐρέα Αἴγυπτός ἐστι. Πέφυκε μέν νυν ἡ χώρη αὕτη οὕτω. Ἀπὸ δὲ Ἡλιουπόλιος ἐς Θήβας, ἔστι ἀνά- 9
πλοος ἐννέα ἡμερέων· στάδιοι δὲ τῆς ὁδοῦ, ἑξήκοντα

dentem; et extrema quidem illius, orientem spectantia, thuris esse feracia. Haec igitur huius montis ratio est. Ab alterâ Aegypti parte, Lybiam versus, alius mons praetenditur saxeus, in quo pyramides exstructae sunt, arenâ obvolutus, pari modo porrectus atque ea pars Arabici montis quae ad meridiem tendit. Ab Heliopoli igitur non multum in latitudinem patet regio quae Aegyptus esse censetur, sed ad quatuor dierum adverso flumine navigationem angusta Aegyptus est. Est autem regio, inter duos quos dixi montes interiecta, campestris; cuius latitudo, ubi minima, ducentorum admodum stadiorum esse, haud amplius, mihi visa est, ab Arabico monte ad Lybicum: exinde vero rursus fit latior Aegyptus. Haec igitur est huius regionis natura. (9.) Est vero Heliopoli Thebas naviganti iter novem dierum: stadia sunt autem

καὶ ὀκτακόσιοι καὶ τετρακισχίλιοι, σχοίνων ἑνὸς καὶ ὀγδώκοντα ἐόντων. οὗτοι συντιθέμενοι οἱ στάδιοι Αἰγύπτου, τὸ μὲν παρὰ θάλασσαν, ἤδη μοι καὶ πρότερον δεδήλωται ὅτι ἑξακοσίων τέ ἐστι σταδίων καὶ τρισχιλίων· ὅσον δέ τι ἀπὸ θαλάσσης ἐς μεσόγαιαν μέχρι Θηβέων ἐστὶ, σημανέω. στάδιοι γάρ εἰσι εἴκοσι καὶ ἑκατὸν καὶ ἑξακισχίλιοι. τὸ δὲ ἀπὸ Θηβέων ἐς Ἐλεφαντίνην καλεομένην πόλιν, στάδιοι χίλιοι καὶ ὀκτακόσιοι εἰσί.

10 Ταύτης ὦν τῆς χώρης τῆς εἰρημένης ἡ πολλὴ, κατάπερ οἱ ἱρέες ἔλεγον, ἐδόκεε δὲ καὶ αὐτῷ μοι εἶναι ἐπίκτητος Αἰγυπτίοισι. τῶν γὰρ οὐρέων τῶν εἰρημένων τῶν ὑπὲρ Μέμφιν πόλιν κειμένων τὸ μεταξὺ ἐφαίνετό μοι εἶναί κοτε κόλπος θαλάσσης, ὥσπερ γε τὰ περὶ

quater mille octingenta et sexaginta; schoeni enim numerantur octoginta et unus. Haec stadia si inter se componantur, quum latitudinem secundum mare porrectam iam supra dixerim esse trium millium sexcentorum stadiorum, quaenam sit longitudo a mari versus mediterranea Thebas usque, nunc declarabo: est nempe stadiorum sexies mille centum et viginti. Thebis autem usque Elephantinen sunt mille et octingenta stadia.

(10.) Huius igitur quam dixi regionis plurima pars, quemadmodum et narrarunt sacerdotes, et mihi ipsi visum erat, adquisita Aegyptiis terra est. Etenim, quod inter praedictos montes supra Memphin sitos interiectum est, id mihi visum erat olim sinus maris fuisse, quemadmodum ea quae circa Ilium

Ἴλιον καὶ Τευθρανίην, καὶ Ἔφεσόν τε καὶ Μαιάνδρου πεδίον· ὥστε εἶναι σμικρὰ ταῦτα μεγάλοισι συμβαλέειν. τῶν γὰρ ταῦτα τὰ χωρία προσχωσάντων ποταμῶν, ἑνὶ τῶν στομάτων τοῦ Νείλου, ἐόντος πενταστόμου, οὐδεὶς αὐτῶν πλήθεος πέρι ἄξιος συμβληθῆναι ἐστί. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλοι ποταμοὶ οὐ κατὰ τὸν Νεῖλον ἐόντες μεγάθεα, οἵ τινες ἔργα ἀποδεξάμενοι μεγάλα εἰσί· τῶν ἐγὼ φράσαι ἔχω οὐνόματα, καὶ ἄλλων, καὶ οὐκ ἥκιστα Ἀχελώου· ὃς ῥέων δι' Ἀκαρνανίης, καὶ ἐξιεὶς ἐς θάλασσαν, τῶν Ἐχινάδων νήσων τὰς ἡμίσεας ἤδη ἤπειρον πεποίηκε. Ἔστι δὲ τῆς Ἀραβίης 11
χώρης, Αἰγύπτου δὲ οὐ πρόσω, κόλπος θαλάσσης ἐσέχων ἐκ τῆς Ἐρυθρῆς καλεομένης θαλάσσης, μακρὸς οὕτω δή τι καὶ στενὸς, ὡς ἔρχομαι φράσων. μῆκος

sunt et Teuthraniam, et quae circa Ephesum et Maeandri campum, si licet parva conferre cum magnis: nam neuter eorum fluviorum, quorum ex proluvie haec loca enata sunt, ne cum uno quidem ex Nili ostiis, quae numero quinque sunt, magnitudinem si spectes, meretur comparari. Sunt vero etiam alii fluvii, magnitudine cum Nilo neutiquam conferendi, qui tamen res maximas efficiunt: quorum ego nomina edere possum, quum aliorum, tum maxime Acheloi; qui Acarnaniam perfluens, ibique in mare se exonerans, Echinadum iam dimidiam partem ex insulis fecit continentem. (11.) Est autem in Arabiâ, haud procul ab Aegypto, maris sinus, ex Rubro quod vocatur mari in terram pertinens, ita longus et angustus, uti dicturus sum. Longitudo navigationis,

μὲν πλόου, ἀρξαμένῳ ἐκ μυχοῦ διεκπλῶσαι ἐς τὴν εὐρέην θάλασσαν, ἡμέραι ἀναισιμοῦνται τεσσεράκοντα, εἰρεσίῃ χρεωμένῳ· εὖρος δὲ, τῇ εὐρύτατός ἐστι ὁ κόλπος, ἥμισυ ἡμέρης πλόου. ῥηχίη δ' ἐν αὐτῷ καὶ ἄμπωτις ἀνὰ πᾶσαν ἡμέρην γίνεται. ἕτερον τοιοῦτον κόλπον καὶ τὴν Αἴγυπτον δοκέω γενέσθαι κου· τὸν μὲν, ἐκ τῆς βορηΐης θαλάσσης κόλπον ἐσέχοντα ἐπὶ Αἰθιοπίης· τὸν δὲ [Ἀράβιον, τὸν ἔρχομαι λέξων,] ἐκ τῆς νοτίης φέροντα ἐπὶ Συρίης· σχεδὸν μὲν ἀλλήλοισι συντετραίνοντας τοὺς μυχοὺς, ὀλίγον δέ τι παραλλάσσοντας τῆς χώρης. εἰ ὦν δὴ ἐθελήσει ἐκτρέψαι τὸ ῥέεθρον ὁ Νεῖλος ἐς τοῦτον τὸν Ἀράβιον κόλπον, τί μιν κωλύει ῥέοντος τούτου ἐκχωσθῆναι ἐντός γε δισμυρίων ἐτέων; ἐγὼ μὲν γὰρ ἔλπομαί γε καὶ μυρίων ἐντὸς χωσθῆναι

si ab intimo sinus recessu proficiscaris navi remis agitatâ, donec in mare apertum perveneris, tanta est ut dies in eâ consumantur quadraginta: latitudo autem, ubi latissimus sinus, dimidii unius diei navigatio. Obtinet autem in illo quotidie fluxus maris et refluxus. Alium igitur similem fere huic sinum olim Aegyptum fuisse existimo, e septentrionali mari versus Aethiopiam influentem, sicut Arabius [de quo me dicturum esse professus sum,] ex australi mari Syriam versus tendit; ambo propemodum sibi invicem recessus suos perforantes, exiguo terrae spatio interiecto. Quod si igitur Nilus in hunc Arabium sinum voluerit alveum suum avertere, quid impedit quo minus hic sinus intra viginti annorum millia ingesto limo compleatur? Ego quidem arbitror, etiam intra decem millia annorum posse compleri. Cur igitur

ἄν. κοῦ γε δὴ, ἐν τῷ προαναισιμωμένῳ χρόνῳ πρότερον ἢ ἐμὲ γενέσθαι, οὐκ ἂν χωσθείη κόλπος καὶ πολλῷ μέζων ἔτι τούτου, ὑπὸ τοσούτου τε ποταμοῦ καὶ οὕτως ἐργατικοῦ; Τὰ περὶ Αἴγυπτον ὦν καὶ τοῖσι λέ- 12
γουσι αὐτὰ πείθομαι, καὶ αὐτὸς οὕτω κάρτα δοκέω εἶναι, ἰδών τε τὴν Αἴγυπτον προκειμένην τῆς ἐχομένης γῆς, κογχύλιά τε φαινόμενα ἐπὶ τοῖσι οὔρεσι, καὶ ἅλμην ἐπανθέουσαν, ὥστε καὶ τὰς πυραμίδας δηλέεσθαι· καὶ ψάμμον μοῦνον Αἰγύπτου ὄρος τοῦτο τὸ ὑπὲρ Μέμφιος ἔχον· πρὸς δὲ, τῇ χώρῃ οὔτε τῇ Ἀραβίῃ προσούρῳ ἐούσῃ τὴν Αἴγυπτον προσεικέλην, οὔτε τῇ Λιβύῃ, οὐ μὴν οὐδὲ τῇ Συρίῃ, (τῆς γὰρ Ἀραβίης τὰ παρὰ θάλασσαν Σύριοι νέμονται,) ἀλλὰ μελάγγαιόν τε καὶ κατεῤῥηγνυμένην, ὥστε ἐοῦσαν ἰλύν τε καὶ πρό-

intra temporis spatium, quod ante meam aetatem effluxit, sinus multo etiam maior quam hic non potuerit compleri a fluvio tam ingente tamque valido? (12.) Itaque haec, quae de Aegypto retuli, et his qui ea referunt credo, et ipse per me ita se habere existimo; quum et prominere in mare videam Aegyptum ultra regionem utrique adiacentem, et conchylia videam reperiri in montibus, et salsuginem ubique efflorescere, ita ut ab ea etiam pyramides corrodantur, et eum solummodo montem, qui supra Memphin est, arenâ obtectum: adhaec nec finitimae regioni Arabicae similem Aegyptum videmus, nec Lybicae, nec vero etiam Syriacae; (nam Arabiae partem secundum mare porrectam Syrii tenent;) sed nigram terram atque confractam, utpote

χυσιν ἐξ Αἰθιοπίης κατενηνειγμένην ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ. τὴν δὲ Λιβύην ἴδμεν ἐρυθροτέρην τε γῆν, καὶ ὑποψαμμοτέρην· τὴν δὲ Ἀραβίην τε καὶ Συρίην ἀργιλωδεστέρην τε καὶ ὑπόπετρον ἐοῦσαν.

13 Ἔλεγον δὲ καὶ τόδε μοι μέγα τεκμήριον περὶ τῆς χώρης ταύτης οἱ ἱρέες, ὡς ἐπὶ Μοίριος βασιλῆος, ὅκως ἔλθοι ὁ ποταμὸς ἐπὶ ὀκτὼ πήχεας τὸ ἐλάχιστον, ἄρδεσκε Αἴγυπτον τὴν ἔνερθε Μέμφιος. καὶ Μοίρι οὔ κω ἦν ἔτεα εἰνακόσια τετελευτηκότι, ὅτε τῶν ἱρέων ταῦτα ἐγὼ ἤκουον. νῦν δέ, ἢν μὴ ἐπ᾽ ἑκκαίδεκα ἢ πεντεκαίδεκα πήχεας ἀναβῇ τὸ ἐλάχιστον ὁ ποταμός, οὐκ ὑπερβαίνει ἐς τὴν χώρην. δοκέουσί τέ μοι Αἰγυπτίων οἱ ἔνερθε τῆς λίμνης τῆς Μοίριος οἰκέοντες τά τε ἄλλα χωρία καὶ τὸ καλεόμενον Δέλτα, ἢν οὕτω ἡ χώρη αὐ-

limum et proluviem ex Aethiopiâ a fluvio delatam: contra, Libyae solum videmus rubicundum et arenosiorem, Arabiae vero et Syriae magis argillosum petrosumque.

(13.) Magnum vero etiam mihi documentum hoc memorarunt sacerdotes, ex quo de huius terrae natura possit iudicari: scilicet regnante Moeri, quando fluvius ad octo saltem cubitos auctus erat, irrigabat Aegyptum quae infra Memphin est: a Moeridis autem obitu usque ad id tempus, quo ego hoc e sacerdotibus audivi, nondum effluxerant anni nongenti. Nunc vero, nisi ad sedecim, aut ad quindecim minimum, cubitos augeatur, in terram non exundat. Videnturque mihi ex Aegyptiis hi, qui infra Moeridem lacum quum alia loca, tum *Delta* quod vocatur, in-

τῃ κατὰ λόγον ἐπιδιδοῖ ἐς ὕψος, καὶ τὸ ὁμοῖον ἀποδι-
διδοῖ ἐς αὔξησιν, μὴ κατακλύζοντος αὐτὴν τοῦ Νείλου
πείσεσθαι τὸν πάντα χρόνον τὸν ἐπίλοιπον Αἰγύπτιοι,
τό κοτε αὐτοὶ Ἕλληνας ἔφασαν πείσεσθαι. πυθόμενοι
γὰρ ὡς ὕεται πᾶσα ἡ χώρη τῶν Ἑλλήνων, ἀλλ' οὐ
ποταμοῖσι ἄρδεται, κατάπερ ἡ σφετέρη, ἔφασαν
„Ἕλληνας ψευσθέντας κοτὲ ἐλπίδος μεγάλης, κακῶς
πεινήσειν." τὸ δὲ ἔπος τοῦτο ἐθέλει λέγειν, ὡς „εἰ
μὴ ἐθελήσει σφι ὕειν ὁ θεὸς, ἀλλ' αὐχμῷ διαχρᾶ-
σθαι, λιμῷ οἱ Ἕλληνες αἱρεθήσονται· οὐ γάρ δή σφί
ἐστι ὕδατος οὐδεμίη ἄλλη ἀποστροφὴ, ὅτι μὴ ἐκ τοῦ
Διὸς μοῦνον." Καὶ ταῦτα μὲν ἐς Ἕλληνας Αἰγυ- 14
πτίοισι ὀρθῶς ἔχοντα εἴρηται. Φέρε δὲ νῦν, καὶ αὐτοῖσι

XIII. 11. καὶ τὸ ὁμοῖον etc. *Suspicatus eram* καὶ μὴ ὁ ποταμὸς τὸ ὁμοῖον *etc.*

colunt, si pro eâdem portione paulatim exaltabitur terra, et magis magisque augebitur; [*sive potius, nisi simul fluvius pari ratione magis magisque augebitur;*] videntur, inquam, mihi Aegyptii, quum terram eorum non amplius inundare Nilus potuerit, tunc per omne reliquum aevum idem passuri esse, quod ipsi aiebant Graecos aliquando passuros. Nam quum audissent, universam Graecorum terram pluviâ irrigari, non fluviis, quemadmodum Aegyptus; dixerunt, *fore ut Graeci aliquando, magna spe frustrati, misere esuriant.* Quod verbum eo valebat, *si quando ipsis deus noluerit pluere, sed siccitatem immittere; fame pressum iri Graecos; nec enim aliud illis esse refugium unde aquam petant, nisi a solo Iove.* (14.) Et hoc quidem, ad Graecos spectans, recte dixere Aegyptii. Age vero, ipsorum etiam Ae-

Αἰγυπτίοισι ὡς ἔχει, φράσω. εἴ σφι ἐθελήσει, ὡς καὶ πρότερον εἶπον, ἡ χώρη ἡ ἔνερθε Μέμφιος (αὕτη γάρ ἐστι ἡ αὐξανομένη) κατὰ λόγον τοῦ παροιχομένου χρόνου ἐς ὕψος αὐξάνεσθαι, ἄλλο τι ἢ οἱ ταύτῃ οἰκέοντες Αἰγυπτίων πεινήσουσι; εἰ μήτε γε ὕσεταί σφι ἡ χώρη, μήτε ὁ ποταμὸς οἷός τ' ἔσται ἐς τὰς ἀρούρας ὑπερβαίνειν. Ἦ γὰρ δὴ νῦν γε οὗτοι ἀπονητότατα καρπὸν κομίζονται ἐκ γῆς, τῶν τε ἄλλων ἀνθρώπων ἁπάντων, καὶ τῶν λοιπῶν Αἰγυπτίων· οἳ οὔτε ἀρότρῳ ἀναῤῥηγνύντες αὔλακας, ἔχουσι πόνους, οὔτε σκάλλοντες, οὔτε ἄλλο ἐργαζόμενοι οὐδὲν τῶν ὧλλοι ἄνθρωποι περὶ λήϊον πονέουσι· ἀλλ' ἐπεάν σφι ὁ ποταμὸς αὐτόματος ἐπελθὼν ἄρσῃ τὰς ἀρούρας, ἄρσας δὲ ἀπολείπῃ ὀπίσω, τότε σπείρας ἕκαστος τὴν ἑωυτοῦ ἄρουραν, ἐσβάλλει

gyptiorum quaenam conditio sit, dicam.* Si acciderit, quod paulo ante dixi, ut regio infra Memphin sita (haec est enim quae augetur) eadem ratione, qua praeterito tempore, in altitudinem augeatur, quid aliud eveniet, nisi ut fame premantur Aegyptii regionem illam incolentes? quandoquidem nec pluviâ irrigabitur illorum terra, nec fluvius poterit arva inundare. Nam profecto nunc quidem hi, prae aliis hominibus cunctis, et prae reliquis Agyptiis, minimo labore fructum e terra percipiunt: qui neque aratro sulcos findendo, nec terram fodiendo molestiam habent, nec opus ullum faciunt eorum, quibus alii omnes homines circa segetem multo cum labore occupantur: sed, postquam fluvius sponte accedens arva inundavit, et irrigata rursus reliquit, semen quisque in arvum suum spargit, tum sues in illud immittit;

ἐς αὐτὴν ὗς. ἐπεὰν δὲ καταπατήσῃ τῇσι ὑσὶ τὸ σπέρμα, ἄμητον τὸ ἀπὸ τούτου μένει. ἀποδινήσας δὲ τῇσι ὑσὶ τὸν σῖτον, οὕτω κομίζεται.

Εἰ ὦν βουλόμεθα γνώμῃσι τῇσι Ἰώνων χρᾶσθαι τὰ 15
περὶ Αἴγυπτον, οἵ φασι τὸ Δέλτα μοῦνον εἶναι Αἴγυπτον, ἀπὸ Περσέος καλεομένης σκοπιῆς λέγοντες τὸ παρὰ θάλασσαν εἶναι αὐτῆς μέχρι Ταριχηΐων τῶν Πηλουσιακῶν; τῇ δὴ τεσσεράκοντά εἰσι σχοῖνοι· τὸ δὲ ἀπὸ θαλάσσης λεγόντων ἐς μεσόγαιαν τείνειν αὐτὴν μέχρι Κερκασώρου πόλιος, κατ᾽ ἣν σχίζεται ὁ Νεῖλος, ἔς τε Πηλούσιον ῥέων καὶ ἐς Κάνωβον· τὰ δὲ ἄλλα λεγόντων τῆς Αἰγύπτου, τὰ μὲν Λιβύης, τὰ δὲ Ἀραβίης εἶναι· ἀποδεικνύοιμεν ἄν, τούτῳ τῷ λόγῳ χρεώμενοι, Αἰγυπτίοισι οὐκ ἐοῦσαν πρότερον χώρην. ἤδη γὰρ

XIV. 17. *Pro* ὗς *et* ὑσὶ *ex coniect. corrigunt viri docti* βοῦς *et* βουσὶ, boves, bobus. *Equidem tenendum* ὗς, *sed* ὑσὶ *in* βουσὶ *mutandum, arbitror.*

deinde, conculcato a suibus semine, messis tempus exspectat: denique, postquam per sues [*ni potius*, per boves] frumentum protrivit, ita illud domum comportat.

(15.) Quod si igitur Ionum de Aegypto sequi vellemus sententiam, qui *Delta solum* aiunt *esse Aegyptum*, quam secundum mare a Persei quae vocatur speculâ usque ad Pelusiaca Tarichea porrigi dicunt, qua sunt quadraginta schoeni; a mari vero versus mediterranea pertinere Aegyptum aiunt usque ad Cercasurum oppidum, ad quod scinditur Nilus, partim Pelusium versus fluens, partim Canobum; reliquos autem omnes Aegypti tractus, alios Lybiae esse aiunt, alios Arabiae: hac, inquam, ratione utendo demonstrare possemus, nullam olim terram ha-

σφι τό γε Δέλτα, ὡς αὐτοὶ λέγουσι Αἰγύπτιοι, καὶ ἐμοὶ δοκέει, ἔστι κατάρρυτόν τε καὶ νεωστὶ (ὡς λόγῳ εἰπεῖν) ἀναπεφηνός. εἰ τοίνυν σφι χώρη γε μηδεμίη ὑπῆρχε, τί περιειργάζοντο δοκέοντες πρῶτοι ἀνθρώπων γεγονέναι; οὐ δὲ ἔδει σφέας ἐς διάπειραν τῶν παιδίων ἰέναι, τίνα γλῶσσαν πρώτην ἀπήσουσι. Ἀλλ᾽ οὔτε Αἰγυπτίους δοκέω ἅμα τῷ Δέλτα τῷ ὑπ᾽ Ἰώνων καλεομένῳ γενέσθαι, αἰεί τε εἶναι, ἐξ οὗ ἀνθρώπων γένος ἐγένετο· προϊούσης δὲ τῆς χώρης, πολλοὺς μὲν τοὺς ὑπολειπομένους αὐτέων γενέσθαι, πολλοὺς δὲ τοὺς ὑποκαταβαίνοντας. τὸ δ᾽ ὦν πάλαι αἱ Θῆβαι, Αἴγυπτος ἐκαλέετο· τῆς τὸ περίμετρον στάδιοί εἰσι εἴκοσι καὶ ἑκα-
16 τὸν καὶ ἑξακισχίλιοι. Εἰ ὦν ἡμεῖς ὀρθῶς περὶ αὐτέων γινώσκομεν, Ἴωνες οὐκ εὖ φρονέουσι περὶ Αἰγύπτου.

buisse Aegyptios; quandoquidem Delta hoc, ut ipsi adfirmant Aegyptii, utque mihi videtur, adluta terra est, et (verbo ut dicam) nuper enata. Quod si igitur nulla olim fuit Aegyptiorum terra, quas tandem nugas egerunt, primos se hominum fuisse existimantes? Nec vero oportebat eos experimentum facere in puerulis, quemnam sermonem primum essent emissuri. Ego vero existimo, Aegyptios non simul cum Delta, quod Iones vocant, originem cepisse, quin potius semper exstitisse, ex quo hominum exstitit genus; postquam vero proluvione aucta fuit eorum terra, multos quidem eorum in pristinis sedibus mansisse, alios vero paulatim versus inferiora descendisse. Olim igitur Thebais, *Aegyptus* nominabatur; cuius est circuitus sexies mille centum et viginti stadiorum. (16.) Quod si igitur nos recte de his statuimus, Iones non recte de Aegypto sentiunt. Sin vera est Io-

εἰ δὲ ὀρθή ἐστι ἡ τῶν Ἰώνων γνώμη, Ἕλληνάς τε καὶ αὐτοὺς Ἴωνας ἀποδείκνυμι οὐκ ἐπισταμένους λογίζεσθαι· οἵ φασι τρία μόρια εἶναι γῆν πᾶσαν, Εὐρώπην τε καὶ Ἀσίην καὶ Λιβύην. τέταρτον γάρ δή σφεας δεῖ προσλογίζεσθαι, Αἰγύπτου τὸ Δέλτα· εἰ μή τι γέ ἐστι τῆς Ἀσίης, μήτε τῆς Λιβύης. οὐ γὰρ δὴ ὁ Νεῖλός γέ ἐστι, κατὰ τοῦτον τὸν λόγον, ὁ τὴν Ἀσίην οὐρίζων τῆς Λιβύης· τοῦ Δέλτα δὲ τούτου κατὰ τὸ ὀξὺ περιῤῥήγνυται ὁ Νεῖλος, ὥστε ἐν τῷ μεταξὺ Ἀσίης τε
καὶ Λιβύης γίνοιτ' ἄν. Καὶ τὴν μὲν Ἰώνων γνώμην 17
ἀπίεμεν· ἡμεῖς δὲ ὧδε καὶ περὶ τούτων λέγομεν. Αἴγυπτον μὲν πᾶσαν εἶναι ταύτην τὴν ὑπ' Αἰγυπτίων οἰκεομένην, κατάπερ Κιλικίην, τὴν ὑπὸ Κιλίκων, καὶ Ἀσσυρίην, τὴν ὑπὸ Ἀσσυρίων. οὔρισμα δὲ Ἀσίῃ καὶ Λιβύῃ οἴδαμεν οὐδὲν ἐὸν ὀρθῷ λόγῳ, εἰ μὴ τοὺς Αἰγυ-

num sententia, demonstrabo equidem, Graecos et ipsos Ionas nescire computare numeros. Nam quum tres esse dicant universae terrae partes, Europam, Asiam, et Libyam; oportebat sane his quartam adnumerare, Delta Aegyptiacum; si quidem (ut iidem hi aiunt) nec Asiae illud est, nec Libyae. Nam, secundum hanc utique rationem, non Nilus est qui Asiam a Libya disterminat: sed, quum circa apicem huius Delta in duas partes frangatur Nilus, consequens est ut inter Asiam et Libyam medium Delta sit interiectum. (17.) Sed Ionum omittamus opinionem: nos vero de his ita statuimus. *Aegyptum* dicimus esse universam hanc regionem ab Aegyptiis habitatam, quemadmodum Ciliciam quae a Cilicibus, et Assyriam quae ab Assyriis. Limitem vero qui Asiam a Libyâ disterminet, rectam si sequamur rationem, nullum alium

πτίων οὔρους. εἰ δὲ τῷ ὑπ' Ἑλλήνων νενομισμένῳ χρησόμεθα, νομιοῦμεν Αἴγυπτον πᾶσαν, ἀρξαμένην ἀπὸ Καταδούπων τε καὶ Ἐλεφαντίνης πόλιος, δίχα διαιρέεσθαι, καὶ ἀμφοτέρων τῶν ἐπωνυμιέων ἔχεσθαι· τὰ μὲν γὰρ αὐτῆς, εἶναι τῆς Λιβύης· τὰ δὲ, τῆς Ἀσίης. ὁ γὰρ δὴ Νεῖλος ἀρξάμενος ἐκ τῶν Καταδούπων, ῥέει, μέσην Αἴγυπτον σχίζων, ἐς θάλασσαν. μέχρι μέν νυν Κερκασώρου πόλιος ῥέει εἷς ἐὼν ὁ Νεῖλος· τὸ δὲ ἀπὸ ταύτης τῆς πόλιος, σχίζεται τριφασίας ὁδούς· καὶ ἡ μὲν πρὸς ἠῶ τρέπεται, τὸ καλέεται Πηλούσιον στόμα· ἡ δὲ ἑτέρη τῶν ὁδῶν πρὸς ἑσπέρην ἔχει· τοῦτο δὲ Κανωβικὸν στόμα κέκληται. ἡ δὲ δὴ ἰθέα τῶν ὁδῶν τῷ Νείλῳ ἐστὶ ἥδε· ἄνωθεν φερόμενος, ἐς τὸ ὀξὺ τοῦ Δέλτα ἀπικνέεται· τὸ δὲ ἀπὸ τούτου, σχίζων μέσον τὸ Δέλτα, ἐς θάλασσαν ἐξίει, οὔτε ἐλαχίστην μοίρην τοῦ

novimus, nisi Aegyptiorum fines. Sin eâ ratione utamur, quam Graeci sequuntur, statuemus Aegyptum universam, initium sumentem a Catadupis et Elephantine oppido, in duas secari partes, et utrumque nomen participare; alteram enim eius partem Africae esse, alteram Asiae. *Nilus* enim, postquam ad Catadupa Aegyptum primum intravit, mediam illam dividens fluit in mare. Usque ad Cercasorum igitur oppidum nonnisi uno alveo fluit: ab hoc vero oppido tres in vias scinditur, quarum una orientem versus tendit, quod *Pelusium ostium* vocatur; altera via occidentem versus tendens, *Canobicum* nominatur *ostium.* Quae autem Nili via recta progreditur, haec est: postquam e superiore regione delatus, ad apicem illius Delta pervenit, inde medium Delta scin-

ὕδατος παρεχόμενος ταύτῃ, οὔτε ἥκιστα οὐνομαστήν·
τὸ καλέεται Σεβεννυτικὸν στόμα. ἔστι δὲ καὶ ἕτερα
διφάσια στόματα, ἀπὸ τοῦ Σεβεννυτικοῦ ἀποσχι-
σθέντα, φέροντα ἐς θάλασσαν· τοῖσι οὐνόματα κέε-
ται τάδε, τῷ μὲν Σαϊτικὸν αὐτέων, τῷ δὲ, Μενδή-
σιον. τὸ δὲ Βολβίτινον στόμα καὶ τὸ Βουκολικὸν οὐκ
ἰθαγενέα στόματά ἐστι, ἀλλ᾽ ὀρυκτά. Μαρτυρέει δέ 18
μοι τῇ γνώμῃ, ὅτι τοσαύτη ἐστὶ Αἴγυπτος ὅσην τινὰ
ἐγὼ ἀποδείκνυμι τῷ λόγῳ, καὶ τὸ Ἄμμωνος χρηστή-
ριον γενόμενον· τὸ ἐγὼ τῆς ἐμεωυτοῦ γνώμης ὕστερον
περὶ Αἴγυπτον ἐπυθόμην. οἱ γὰρ δὴ ἐκ Μαρέης τε πό-
λιος καὶ Ἄπιος, οἰκέοντες Αἰγύπτου τὰ πρόσουρα Λι-
βύῃ, αὐτοί τε δοκέοντες εἶναι Λίβυες, καὶ οὐκ Αἰγύ-
πτιοι, καὶ ἀχθόμενοι τῇ περὶ τὰ ἱρὰ θρησκίῃ, βουλό-

dens in mare undas suas exonerat, nec minimam aquarum portionem, nec minime notabilem, huic viae tribuens: quae *Sebennyticum ostium* vocatur. Sunt vero etiam duo alia ostia a Sebennytico diremta, et per se in mare exeuntia, quorum alterum *Saiticum,* alterum nominatur *Mendesium. Bolbitinum* vero ostium et *Bucolicum,* non nativa sunt ostia, sed manu effossa. (18.) Confirmatur autem mea sententia, tantam esse Aegyptum quantam ego ratione demonstravi, effato etiam quod Ammonis oraculum edidit; quod effatum ego tum demum cognovi, postquam meam de Aegypto sententiam mecum iam constitutam habueram. Scilicet Mareae oppidi et Apidis incolae, quorum ager Libyae est confinis, ipsi sese Libyes existimantes esse, non Aegyptios; quum aegre ferrent caerimonias sacrorum quae in Aegypto

μενοι θηλέων βοῶν μὴ ἔργεσθαι, ἔπεμψαν ἐς Ἄμμωνα, φάμενοι „οὐδὲν σφίσι τε καὶ Αἰγυπτίοισι κοινὸν εἶναι· οἰκέειν τε γὰρ ἔξω τοῦ Δέλτα, καὶ οὐκ ὁμολογέειν αὐτοῖσι· βούλεσθαί τε πάντων σφίσι ἐξεῖναι γεύεσθαι.“ ὁ δὲ θεός σφεας οὐκ ἔα ποιέειν ταῦτα, φὰς „Αἴγυπτον εἶναι ταύτην τὴν ὁ Νεῖλος ἐπιὼν ἄρδει· καὶ Αἰγυπτίους εἶναι τούτους, οἳ ἔνερθε Ἐλεφαντίνης πόλιος οἰκέοντες, ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τούτου πίνουσι.“ οὕτω σφι
19 ταῦτα ἐχρήσθη. ἐπέρχεται δὲ ὁ Νεῖλος, ἐπεὰν πληθύῃ, οὐ μόνον τὸ Δέλτα, ἀλλὰ καὶ τοῦ Λιβυκοῦ τε λεγομένου χώρου εἶναι, καὶ τοῦ Ἀραβίου, ἐνιαχῇ καὶ ἐπὶ δύο ἡμερέων ἑκατέρωθι ὁδὸν, καὶ πλεῦν ἔτι τούτου, καὶ ἔλασσον.

Τοῦ ποταμοῦ δὲ φύσιος πέρι, οὔ τε τὶ τῶν ἱρέων,

observantur, cuperentque non prohiberi esu boum foeminarum; ad Ammonem miserunt, dicentes, *sibi nihil cum Aegyptiis esse commune; habitare enim extra Delta, nec sibi cum illis convenire, postulareque ut sibi liceat omni genere carnium vesci.* Hoc vero eos deus vetuit facere, dicens, *Aegyptum esse hanc terram quam Nilus irriget: et Aegyptios esse hos, qui infra Elephantinen habitantes, ex hoc fluvio bibant.* Hoc illis oraculum editum est. (19.) Inundat autem Nilus, ubi iustum augmentum cepit, non modo Delta, verum etiam eas regiones, quae vel Libyae dicuntur esse, vel Arabiae, et quidem alicubi ad bidui utrimque viam, alibi etiam amplius, alibi minus.

De *naturâ* autem *huius fluvii* nec a sacerdotibus,

οὔτε ἄλλου οὐδενὸς παραλαβεῖν ἐδυνάσθην. πρόθυμος δὲ ἔα τάδε παρ' αὐτέων πυθέσθαι, ὅ τι κατέρχεται μὲν ὁ Νεῖλος πληθύων, ἀπὸ τροπέων τῶν θερινέων ἀρξάμενος, ἐπὶ ἑκατὸν ἡμέρας· πελάσας δ' ἐς τὸν ἀριθμὸν τουτέων τῶν ἡμερέων, ὀπίσω ἀπέρχεται ἀπολείπων τὸ ῥέεθρον· ὥστε βραχὺς τὸν χειμῶνα ἅπαντα διατελέει ἐὼν, μέχρι οὗ αὖτις τροπέων τῶν θερινέων. τουτέων ὦν πέρι οὐδενὸς οὐδὲν οἷός τ' ἐγενόμην παραλαβεῖν παρὰ τῶν Αἰγυπτίων, ἱστορέων αὐτοὺς ἥντινα δύναμιν ἔχει ὁ Νεῖλος τὰ ἔμπαλιν πεφυκέναι τῶν ἄλλων ποταμῶν. ταῦτά τε δὴ τὰ λελεγμένα βουλόμενος εἰδέναι, ἱστόρεον· καὶ ὅ τι αὔρας ἀποπνεούσας μοῦνος ποταμῶν πάντων οὐ παρέχεται. Ἀλλὰ Ἑλλήνων μέν τινες, ἐπίσημοι βουλόμενοι γενέσθαι σοφίην, ἔλεξαν περὶ τοῦ ὕδατος τούτου τριφασίας ὁδούς· τῶν τὰς μὲν δύο τῶν

nec ab alio quoquam discere quidquam potui. Cupidus autem eram ex illis cognoscere, *cur Nilus descendat augmentum capiens inde a solstitio aestivo ad centum dies, dein, expleto fere hoc numero dierum, retro cedat, diminutâ paulatim aquae copiâ;* ita ut constanter per totam hiemem brevis sit, donec redeat aestivum solstitium. De his igitur nihil quidquam potui comperire ab Aegyptiis, quum ex eis quaererem, quamnam vim habeat Nilus quod naturâ contrariâ esset atque reliqui fluvii. Haec igitur, quae dixi, cognoscere cupiens, sciscitatus sum, tum vero etiam, cur unus omnium fluviorum nullas efflantes auras praeberet. (20.) Graecorum vero nonnulli, insignes esse cupientes sapientiae nomine, triplices vias explicandae fluvii huius naturae inie-

ὁδῶν οὐδ' ἀξιῶ μνησθῆναι, εἰ μὴ ὅσον σημῆναι βουλόμενος μοῦνον. τῶν ἡ ἑτέρη μὲν λέγει τοὺς ἐτησίας ἀνέμους εἶναι αἰτίους πληθύειν τὸν ποταμὸν, κωλύοντας ἐς θάλασσαν ἐκρέειν τὸν Νεῖλον. πολλάκις δὲ ἐτησίαι μὲν οὔκων ἔπνευσαν, ὁ δὲ Νεῖλος τὠυτὸ ἐργάζεται. πρὸς δὲ, εἰ ἐτησίαι αἴτιοι ἦσαν, χρῆν καὶ τοὺς ἄλλους ποταμοὺς, ὅσοι τοῖσι ἐτησίῃσι ἀντίοι ῥέουσι, ὁμοίως πάσχειν καὶ κατὰ τὰ αὐτὰ τῷ Νείλῳ· καὶ μᾶλλον ἔτι τοσούτῳ, ὅσῳ ἐλάσσονες ἐόντες, ἀσθενέστερα τὰ ῥεύματα παρέχονται. εἰσὶ δὲ πολλοὶ μὲν ἐν τῇ Συρίῃ ποταμοὶ, πολλοὶ δὲ ἐν τῇ Λιβύῃ, οἳ οὐδὲν τοιοῦτον
21 πάσχουσι οἷόν τι καὶ ὁ Νεῖλος. Ἡ δ' ἑτέρη, ἀνεπιστημονεστέρη μέν ἐστι τῆς λελεγμένης, λόγῳ δὲ εἰπεῖν, θωυμασιωτέρη· ἣ λέγει ἀπὸ τοῦ Ὠκεανοῦ ῥέοντα αὐτὸν ταῦτα μηχανᾶσθαι, τὸν δ' Ὠκεανὸν γῆν περὶ πᾶ-

runt: quarum viarum duas ne commemorare quidem operae pretium duco, nisi quod nude significare eas volo. Nempe earum altera ait, *ventos etesias efficere ut augeatur flumen,* prohibentes Nilum quo minus in mare influat. At saepius accidisse novimus, ut non flarent etesiae, et idem tamen fecerit Nilus. Ad haec, si etesiae in caussâ essent, oporteret ut aliis etiam fluviis, qui adversus etesias fluunt, idem quod Nilo accideret; atque eo etiam magis, quo minores sunt illi, adeoque cursum habent debiliorem. Sunt autem in Syriâ multi fluvii, sunt item in Libyâ, quibus nihil tale accidit quale Nilo. (21.) Altera via inscitior est quidem, quam praedicta, sed (ut ita dicam) mirabilior: ait enim, *eo id facere Nilum, quod ab Oceano fluat;* Oceanum autem totam circumfluere

σαν ῥέειν. Ἡ δὲ τρίτη τῶν ὁδῶν, πολλὸν ἐπιεικεστάτη 22
ἐοῦσα, μάλιστα ἔψευσται. λέγει γὰρ δὴ οὐδ' αὐτὴ οὐδὲν, φαμένη τὸν Νεῖλον ῥέειν ἀπὸ τηκομένης χιόνος· ὃς ῥέει μὲν ἐκ Λιβύης διὰ μέσων Αἰθιόπων, ἐκδιδοῖ δὲ ἐς Αἴγυπτον. κῶς ὦν δῆτα ῥέοι ἂν ἀπὸ χιόνος, ἀπὸ τῶν θερμοτάτων τόπων ῥέων ἐς τὰ ψυχρότερα; τῶν τὰ πολλά ἐστι ἀνδρί γε λογίζεσθαι τοιούτων πέρι οἵῳ τε ἐόντι, ὡς οὐδὲ εἰκὸς ἀπὸ χιόνος μιν ῥέειν. πρῶτον μὲν καὶ μέγιστον μαρτύριον οἱ ἄνεμοι παρέχονται, πνέοντες ἀπὸ τῶν χωρίων τουτέων θερμοί. δεύτερον δὲ, ὅτι ἄνομβρος ἡ χώρη καὶ ἀκρύσταλλος διατελέει ἐοῦσα· ἐπὶ δὲ χιόνι πεσούσῃ, πᾶσα ἀνάγκη ἐστὶ ὗσαι ἐν πέντε ἡμέρῃσι· ὥστε εἰ ἐχιόνιζε, ὕετο ἂν ταῦτα τὰ χωρία. τρίτα δὲ, οἱ ἄνθρωποι ὑπὸ τοῦ καύματος μέλανες ἐόν-

terram. (22.) Iam tertia illarum viarum, quum maxime speciosa sit, maxime omnium a vero aberrat. Nam et haec nihil dicit, quum ait, *e liquefacta nive fluere Nilum;* quem quidem novimus, priusquam in Aegyptum intret, ex Libyâ per mediam fluere Aethiopiam. Quo igitur pacto e nive fluat, qui e calidissimis locis fluit in frigidiora? Ac sunt sane permulta, ex quibus homo, qui quidem iudicare de talibus rebus valet, colligat, nullo modo probabile esse ut e nive Nilus fluat. Primum quidem et maximum documentum exhibent venti, qui ex illis locis calidi perflant. Deinde hoc, quod constanter illa regio absque imbribus et absque glacie est: postquam autem nix decidit, omnino necesse est ut intra quinque dies pluat; quare, si ningeret in illis regionibus, plueret etiam. Tertium documentum sunt homines, ab aestu

τες. ἰκτῖνοι δὲ καὶ χελιδόνες δι' ἔτεος ἐόντες οὐκ ἀπολεί-
πουσι· γέρανοι δὲ φεύγουσαι τὸν χειμῶνα τὸν ἐν τῇ
Σκυθικῇ χώρῃ γινόμενον, φοιτέωσι ἐς χειμασίην ἐς τοὺς
τόπους τούτους. εἰ τοίνυν ἐχιόνιζε καὶ ὁσονῶν ταύτην τὴν
χώρην, δι' ἧς τε ῥέει καὶ ἐκ τῆς ἄρχεται ῥέων ὁ Νεῖ-
23 λος, ἦν ἂν τούτων οὐδὲν, ὡς ἡ ἀνάγκη ἐλέγχει. Ὁ
δὲ περὶ τοῦ Ὠκεανοῦ λέξας, ἐς ἀφανὲς τὸν μῦθον ἀνε-
νείκας, οὐκ ἔχει ἔλεγχον. οὐ γάρ τινα ἔγωγε οἶδα
ποταμὸν Ὠκεανὸν ἐόντα· Ὅμηρον δὲ, ἤ τινα τῶν πρό-
τερον γενομένων ποιητέων, δοκέω τοὔνομα εὑρόντα ἐς τὴν
ποίησιν ἐσενείκασθαι.

24 Εἰ δὲ δεῖ μεμψάμενον γνώμας τὰς προκειμένας, αὐτὸν περὶ τῶν ἀφανέων γνώμην ἀποδέξασθαι, φράσω διότι μοι δοκέει πληθύεσθαι ὁ Νεῖλος τοῦ θέρεος. τὴν

nigri: tum quod milvi et hirundines non desinunt istic perennes esse; grues vero, hiemem Scythicae terrae fugientes, in haec loca tamquam in hiberna confugiunt. Quod si ergo ningeret, vel quantulumcumque, in hac regione per quam fluit et ubi initium capit Nilus, nihil horum esset futurum; quemadmodum necessitas arguit. (23.) Qui vero de Oceano dixit, is quum rem, de qua quaeritur, in obscurum reiecerit, refutari non meretur. Ego enim *fluvium Oceanum* nullum novi: Homerum vero, aut alium ex antiquioribus poëtis, puto invenisse nomen, et in poësin introduxisse.

(24.) Iam quod si, improbatis sententiis quae ab aliis sunt propositae, nunc meam de rebus tam occultis debeo declarare, dicam qua de caussâ fieri mihi videatur, ut aestate Nilus augeatur. Hiberno

χειμερινὴν ὥρην ἀπελαυνόμενος ὁ ἥλιος ἐκ τῆς ἀρχαίης
διεξόδου ὑπὸ τῶν χειμώνων, ἔρχεται τῆς Λιβύης τὰ
ἄνω. ὡς μέν νυν ἐν ἐλαχίστῳ δηλῶσαι, πᾶν εἴρηται·
τῆς γὰρ ἂν ἀγχοτάτω ᾖ χώρης οὗτος ὁ θεὸς, καὶ κατὰ
ἥν τινα, ταύτην οἰκὸς διψῆν τε ὑδάτων μάλιστα, καὶ
τὰ ἐγχώρια ῥεύματα μαραίνεσθαι τῶν ποταμῶν. Ὡς 25
δὲ ἐν πλέονι λόγῳ δηλῶσαι, ὧδε ἔχει. διεξιὼν τῆς Λι-
βύης τὰ ἄνω ὁ ἥλιος, τάδε ποιέει· ἅτε διὰ παντὸς τοῦ
χρόνου αἰθρίου τε ἐόντος τοῦ ἠέρος τοῦ κατὰ ταῦτα τὰ
χωρία, καὶ ἀλεεινῆς τῆς χώρης ἐούσης, οὐκ ἐόντων ἀνέ-
μων ψυχρῶν, διεξιὼν ποιέει οἷόν περ καὶ τὸ θέρος ἔωθε
ποιέειν, ἰὼν τὸ μέσον τοῦ οὐρανοῦ. ἕλκει γὰρ ἐπ' ἑωυ-
τὸν τὸ ὕδωρ· ἑλκύσας δὲ, ἀπωθέει ἐς τὰ ἄνω χωρία·
ὑπολαμβάνοντες δὲ οἱ ἄνεμοι, καὶ διασκιδνάντες, τή-
κουσι· καί εἰσι οἰκότως οἱ ἀπὸ ταύτης τῆς χώρης πνέον-

tempore sol, a priore cursu per hiemes depulsus, per superiora Libyae transit. Ita brevissimis verbis res tota declarata est: cui enim regioni proximus est hic deus, et supra quam ille transit, eam consentaneum est maxime sitire et aquae inopiam pati, adeoque maxime exsiccari fluviorum scaturigines quae sunt in ea regione. (25.) Ut vero pluribus verbis rem declarem, ita se habet. Sol, per superiora Libyae transiens, facit hocce: quum in illis locis constanter serenus sit aër, quumque calida sit ipsa regio, nec venti frigidi; per ea loca transiens sol facit idem, quod aestate facere consuevit, quando per medium coelum transit. Scilicet attrahit ad se aquam, attractamque in superiora loca dispellit, quam suscipientes venti dissipantesque liquefaciunt; ex quo consequitur, ut

τες, ὅ τε νότος, καὶ ὁ λὶψ, ἀνέμων πολλὸν τῶν πάντων ὑετώτατοι. δοκέει δέ μοι οὐδὲ πᾶν τὸ ὕδωρ τὸ ἐπέτειον ἑκάστοτε ἀποπέμπεσθαι τοῦ Νείλου ὁ ἥλιος, ἀλλὰ καὶ ὑπολείπεσθαι περὶ ἑωυτόν. πρηϋνομένου δὲ τοῦ χειμῶνος, ἀπέρχεται ὁ ἥλιος ἐς μέσον τὸν οὐρανὸν ὀπίσω· καὶ τὸ ἐνθεῦτεν ἤδη ὁμοίως ἀπὸ πάντων ἕλκει τῶν ποταμῶν. τέως δὲ οἱ μὲν, ὀμβρίου ὕδατος συμμισγομένου πολλοῦ αὐτοῖσι, ἅτε ὑομένης τε τῆς χώρης καὶ κεχαραδρωμένης, ῥέουσι μεγάλοι· τοῦ δὲ θέρεος, τῶν τε ὄμβρων ἐπιλειπόντων αὐτοὺς, καὶ ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἑλκόμενοι, ἀσθενέες εἰσί. ὁ δὲ Νεῖλος ἐὼν ἄνομβρος, ἑλκόμενος δὲ ὑπὸ τοῦ ἡλίου, μοῦνος ποταμῶν τοῦτον τὸν χρόνον οἰκότως αὐτὸς ἑωυτοῦ ῥέει πολλῷ ὑποδεέστερος ἢ τοῦ θέρεος· τότε μὲν γὰρ μετὰ πάντων τῶν ὑδάτων ἴσον ἕλκεται, τὸν δὲ χειμῶνα, μοῦνος πιέζεται.

venti ex illa regione flantes, notus et africus, omnium ventorum maxime sint pluvii. Videtur autem mihi sol ne omnem quidem Nili aquam, quam quotannis attrahit, semper demittere, sed partem etiam circum se retinere. Mitescente vero hieme, redit sol in medium coelum, et ab eo inde tempore pariter ex omnibus fluminibus aquam attrahit. Ante id tempus igitur, quum multa de coelo aqua fluviis misceatur, quippe imbribus perfusâ terrâ, torrentibusque excavatâ, grandes illi fluunt: aestate vero, cessantibus imbribus, et sole aquam fluviorum attrahente, fluunt tenues. Quare consentaneum est, ut Nilus, quum imbribus non augeatur, aqua vero eius a sole attrahatur, per hiemem multo tenuior fluat quam aestate: aestate enim pariter atque aliae omnes aquae attrahitur,

οὕτω τὸν ἥλιον νενόμικα τούτων αἴτιον εἶναι. Αἴτιος δὲ 26
ὡυτὸς οὗτος, κατὰ γνώμην τὴν ἐμὴν, καὶ τὸν ἠέρα ξη-
ρὸν τὸν ταύτῃ εἶναι, διακαίων τὴν διέξοδον αὐτοῦ· οὕτω
τῆς Λιβύης τὰ ἄνω θέρος αἰεὶ κατέχει. Εἰ δὲ ἡ στά-
σις ἤλλακτο τῶν ὡρέων, καὶ τοῦ οὐρανοῦ τῇ μὲν νῦν ὁ
βορέης τε καὶ ὁ χειμὼν ἑστᾶσι, ταύτῃ μὲν τοῦ νότου
ἦν ἡ στάσις καὶ τῆς μεσαμβρίης, τῇ δὲ ὁ νότος νῦν
ἕστηκε, ταύτῃ δὲ ὁ βορέης· εἰ ταῦτα οὕτω εἶχε, ὁ
ἥλιος ἂν ἀπελαυνόμενος ἐκ μέσου τοῦ οὐρανοῦ ὑπὸ τοῦ
χειμῶνος καὶ τοῦ βορέω, ἤϊε ἂν τὰ ἄνω τῆς Εὐρώπης,
κατάπερ νῦν τῆς Λιβύης ἔρχεται. διεξιόντα δ' ἂν μιν
διὰ πάσης Εὐρώπης, ἔλπομαι ποιέειν ἂν τὸν Ἴστρον
τά περ νῦν ἐργάζεται τὸν Νεῖλον. Τῆς αὔρης δὲ πέρι, 27
ὅτι οὐκ ἀποπνέει, τήνδε ἔχω γνώμην, ὡς κάρτα ἀπὸ

hieme vero solus hoc patitur. Ita equidem mihi persuasi, solem esse huius rei caussam. (26.) Est autem, ut mea fert opinio, idem sol etiam caussa, quae ut aër ibi siccus sit efficit, omnia qua transit exurens: unde fit, ut superiora Libyae perpetuo aestu premantur. Quod si permutaretur statio plagarum coeli; si in ea parte, qua nunc stat boreas et hiems, foret notus et meridies; contra, ubi nunc notus, ibi boreas staret: haec si ita haberent, sol ab hieme et borea e medio coelo depulsus, transiturus esset superiora Europae, quemadmodum nunc superiora Libyae. Quod si ergo per Europam omnem transiret, existimo eum Istro flumini idem esse facturum quod nunc Nilo facit. (27.) De aura vero, quod ex Nilo non perflat, haec est mea sententia: nullo modo esse

θερμῶν χωρέων οὐκ οἰκός ἐστι οὐδὲν ἀποπνέειν· αὔρη δὲ ἀπὸ ψυχροῦ τινος φιλέει πνέειν.

28 Ταῦτα μέν νυν ἔστω ὡς ἔστι τε καὶ ὡς ἀρχὴν ἐγένετο. Τοῦ δὲ Νείλου τὰς πηγὰς οὔτε Αἰγυπτίων, οὔτε Λιβύων, οὔτε Ἑλλήνων τῶν ἐμοὶ ἀπικομένων ἐς λόγους, οὐδεὶς ὑπέσχετο εἰδέναι, εἰ μὴ ἐν Αἰγύπτῳ ἐν Σάϊ πόλι ὁ γραμματιστὴς τῶν ἱρῶν χρημάτων τῆς Ἀθηναίης. οὗτος δ' ἐμοί γε παίζειν ἐδόκεε, φάμενος εἰδέναι ἀτρεκέως. ἔλεγε δὲ ὧδε· „Εἶναι δύο οὔρεα ἐς ὀξὺ τὰς κορυφὰς ἀπιγμένα, μεταξὺ Συήνης τε πόλιος κείμενα τῆς Θηβαΐδος, καὶ Ἐλεφαντίνης· οὐνόματα δὲ εἶναι τοῖσι οὔρεσι, τῷ μὲν, Κρῶφι, τῷ δὲ, Μῶφι. τὰς ὦν δὴ πηγὰς τοῦ Νείλου, ἐούσας ἀβύσσους, ἐκ τοῦ μέσου τῶν οὐρέων τουτέων ῥέειν· καὶ τὸ μὲν ἥμισυ τοῦ ὕδατος, ἐπ' Αἰγύπτου ῥέειν καὶ πρὸς

consentaneum, ut e calidis locis aura perflet: aura enim e frigido aliquo spirat.

(28.) Sed sint haec uti sunt, utque a principio fuerunt. *Fontes* vero *Nili* nemo neque Aegyptiorum, nec Libyum, nec Graecorum, quibuscum ego sermones miscui, se scire professus est, nisi in Aegypto, in Sai oppido, scriba rerum pretiosarum quae Minervae consecratae sunt. At is ludere mihi visus est, dicens adcurate se nosse. Dixit autem hoc modo: *Esse duos montes, cacuminibus in acutum desinentibus, inter Syenen Thebaidis oppidum et inter Elephantinen sitos; quorum alter Crophi, alter Mophi nominetur. E medio horum montium fluere Nili fontes, fundum nullum habentes; et dimidium quidem aquarum versus Aegyptum et septem-*

βορέην ἄνεμον· τὸ δ' ἕτερον ἥμισυ, ἐπὶ Αἰθιοπίης τε καὶ
νότου. ὡς δὲ ἄβυσσοί εἰσι αἱ πηγαὶ, ἐς διάπειραν
ἔφη τούτου Ψαμμίτιχον Αἰγύπτου βασιλέα ἀπικέσθαι.
πολλέων γὰρ αὐτὸν χιλιάδων ὀργυιέων πλεξάμενον κά-
λον, κατεῖναι ταύτῃ, καὶ οὐκ ἐξικέσθαι ἐς βυσσόν."
Οὕτω μὲν δὴ ὁ γραμματιστὴς, εἰ ἄρα ταῦτα γενό-
μενα ἔλεγε, ἀπέφαινε· ὡς ἐμὲ κατανοέειν, διὰ δίνας
τινὰς ταύτῃ ἐούσας ἰσχυρὰς καὶ παλιῤῥοίην, οἷα ἐμ-
βάλλοντος τοῦ ὕδατος τοῖσι οὔρεσι, μὴ δύνασθαι κα-
τιεμένην καταπειρητηρίην ἐς βυσσὸν ἰέναι. Ἄλλου δὲ 29
οὐδενὸς οὐδὲν ἐδυνάμην πυθέσθαι. ἀλλὰ τοσόνδε μὲν ἄλ-
λο ἐπὶ μακρότατον ἐπυθόμην, μέχρι μὲν Ἐλεφαντίνης
πόλιος αὐτόπτης ἐλθὼν, τὸ δ' ἀπὸ τούτου, ἀκοῇ ἤδη

XXVIII. 20. διὰ δίνας. *Praepositio* διὰ *ex nostrâ coniect. adiecta.*

trionem fluere, alterum dimidium versus Aethiopiam et meridiem. Quod autem fundo careant hi fontes, id experimento cognovisse, aiebat, *Psammitichum Aegypti regem; etenim funem eo loci demisisse, multa millia orgyarum continentem, neque ad fundum pervenisse.* Ita scriba ille, si modo vera sunt quae dixit, declaravit, (ut equidem intelligo) propter validos quosdam gurgites et aquarum repercussionem, quippe quae montibus illidantur, descendere in fundum non potuisse demissam bolidem. (29.) Ex alio vero nemine nihil quidquam potui comperire. Sed alia, quae ad *superiorem Aegyptum* spectant, quoad longissime porrigitur, perquirendo cognovi; quum usque ad Elephantinen oppidum ipse spectator accesserim, ulteriora vero auditu accepe-

ἱστορέων. Ἀπὸ Ἐλεφαντίνης πόλιος ἄνω ἰόντι, ἄναντές ἐστι χωρίον· ταύτῃ ὦν δεῖ τὸ πλοῖον διαδήσαντας ἀμφοτέρωθεν, κατάπερ βοῦν, πορεύεσθαι· ἢν δὲ ἀποῤῥαγῇ, τὸ πλοῖον οἴχεται φερόμενον ὑπὸ ἰσχύος τοῦ ῥόου. τὸ δὲ χωρίον τοῦτο, ἔστι ἐπὶ ἡμέρας τέσσερας πλόος· σκολιὸς δὲ ταύτῃ, κατάπερ ὁ Μαίανδρος, ἔστι ὁ Νεῖλος. σχοῖνοι δὲ δυώδεκά εἰσι οὗτοι, τοὺς δεῖ τούτῳ τῷ τρόπῳ διεκπλῶσαι. καὶ ἔπειτα ἀπίξεαι ἐς πεδίον λεῖον, ἐν τῷ νῆσον περιῤῥέει ὁ Νεῖλος· Ταχομψὼ οὔνομα αὐτῇ ἐστί. οἰκέουσι δὲ τὰ ἀπὸ Ἐλεφαντίνης ἄνω Αἰθίοπες ἤδη, καὶ τῆς νήσου τὸ ἥμισυ· τὸ δὲ ἥμισυ, Αἰγύπτιοι. ἔχεται δὲ τῆς νήσου λίμνη μεγάλη, τὴν πέριξ νομάδες Αἰθίοπες νέμονται· τὴν διεκπλώσας, ἐς τοῦ Νείλου τὸ ῥέεθρον ἥξεις, τὸ ἐς τὴν λίμνην ταύτην ἐκδιδοῖ. καὶ

rim. Ab *Elephantine* oppido superiora petenti acclivis locus est. Eo igitur loci navi utrimque, veluti bove, adligatâ oportet iter facere: quod si rumpatur funis, retrogreditur navigium, vi fluminis abreptum. Est autem ille locus, quatuor dierum navigatio; et tortuosus ibi Nilus est, quemadmodum Maeander: schoeni autem sunt duodecim, per quos isto modo navigare oportet. Inde in planum pervenis campum, in quo insulam Nilus circumfluit, cui nomen est *Tachompso*. Iam regionem supra Elephantinen sitam, et insulae, quam dixi, dimidiam partem, Aethiopes incolunt; alteram insulae partem Aegyptii. Insulae contiguus est lacus ingens, circum quem nomades incolunt Aethiopes: hunc lacum ubi pernavigaveris, rursus in alveum Nili pervenies, qui in hunc lacum perfluit. Inde progrediens, secundum flumen

ἔπειτα ἀποβὰς, παρὰ τὸν ποταμὸν ὁδοιπορίην ποιήσεαι ἡμερέων τεσσεράκοντα· σκόπελοί τε γὰρ ἐν τῷ Νείλῳ ὀξέες ἀνέχουσι, καὶ χοιράδες πολλαί εἰσι, δι' ὧν οὐκ οἷά τέ ἐστι πλέειν. διεξελθὼν δὲ ἐν τῇσι τεσσεράκοντα ἡμέρῃσι τοῦτο τὸ χωρίον, αὖτις ἐς ἕτερον πλοῖον ἐμβὰς, δυώδεκα ἡμέρας πλεύσεαι· καὶ ἔπειτα ἵξεαι ἐς πόλιν μεγάλην, τῇ οὔνομά ἐστι Μερόη. λέγεται δὲ αὕτη ἡ πόλις εἶναι μητρόπολις τῶν ἄλλων Αἰθιόπων. οἱ δ' ἐν ταύτῃ, Δία θεῶν καὶ Διόνυσον μούνους σέβονται, τούτους τε μεγάλως τιμῶσι· καί σφι μαντήϊον Διὸς κατέστηκε. στρατεύονται δ' ἐπεάν σφεας ὁ θεὸς οὗτος κελεύῃ διὰ θεσπισμάτων· καὶ, τῇ ἂν κελεύῃ, ἐκεῖσε.
Ἀπὸ δὲ ταύτης τῆς πόλιος πλέων, ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἀλ- 30
λῳ ἥξεις ἐς τοὺς Αὐτομόλους, ἐν ὅσῳ περ ἐξ Ἐλεφαντίνης ἦλθες ἐς τὴν μητρόπολιν τὴν Αἰθιόπων. τοῖσι δὲ

iter facies quadraginta dierum: eminent enim ex Nilo scopuli acuti, frequentiaque saxa sunt, per quae navigare non licet. Hoc tractu intra quadraginta dies peragrato, rursus aliud navigium conscendes, et post dierum duodecim navigationem ad magnum pervenies oppidum, cui nomen *Meroë;* quod oppidum dicitur esse metropolis reliquorum Aethiopum. In hoc ex diis omnibus unum Iovem colunt et Bacchum: estque ibi Iovis oraculum constitutum. Bellum hi Aethiopes faciunt, quando Deus illos per oraculum iussit; et quo ille iubet, eo bellum inferunt. (30.) Ab hoc oppido navi profectus, eodem temporis spatio, quo ex Elephantine ad metropolin pervenisti Aethiopum, ad *Automolos* [id est, *Transfugas*] per-

Αὐτομόλοισι τούτοισι οὔνομά ἐστι Ἀσμάχ· δύναται δὲ τοῦτο τὸ ἔπος κατὰ τὴν Ἑλλήνων γλῶσσαν, οἱ ἐξ ἀριστερῆς χειρὸς παριστάμενοι βασιλέϊ. ἀπέστησαν δὲ αὗται τέσσερες καὶ εἴκοσι μυριάδες Αἰγυπτίων τῶν μαχίμων ἐς τοὺς Αἰθίοπας τούτους, δι' αἰτίην τοιήνδε. ἐπὶ Ψαμμιτίχου βασιλέος φυλακαὶ κατέστασαν ἔν τε Ἐλεφαντίνῃ πόλι πρὸς Αἰθιόπων, καὶ ἐν Δάφνῃσι τῇσι Πηλουσίῃσι ἄλλη δὲ πρὸς Ἀραβίων καὶ Σύρων, καὶ ἐν Μαρέῃ πρὸς Λιβύης ἄλλη. ἔτι δὲ ἐπ' ἐμεῦ καὶ Περσέων κατὰ ταὐτὰ αἱ φυλακαὶ ἔχουσι, ὡς καὶ ἐπὶ Ψαμμιτίχου ἦσαν· καὶ γὰρ ἐν Ἐλεφαντίνῃ Πέρσαι φρουρέουσι, καὶ ἐν Δάφνῃσι. τοὺς ὦν δὴ Αἰγυπτίους τρία ἔτεα φρουρήσαντας ἀπέλυε οὐδεὶς τῆς φρουρῆς· οἱ δὲ, βουλευσάμενοι καὶ κοινῷ λόγῳ χρησάμενοι, πάν-

venies. Automolis his nomen est *Asmach;* quod vocabulum nostro sermone significat *Regi a sinistrâ manu stantes.* Erant autem hi Aegyptii, ex bellatorum ordine, numero ducenta quadraginta millia, qui ad Aethiopes defecerant hac de caussâ. Regnante Psammiticho praesidia constituta erant Aegyptiorum, adversus Aethiopas, in Elephantine oppido; adversus Arabes vero et Syros aliud praesidium Daphnis Pelusiacis; rursusque aliud Mareae, adversus Libyam. Et mea etiam aetate adhuc eodem modo se habent Persarum praesidia atque olim sub Psammiticho erant: nam et Elephantinae in praesidio sunt Persae, et Daphnis. Iam Aegyptiis, qui tunc Elephantinen tribus continuis annis praesidio tenuerant, nemo advenit qui eis in praesidium succederet: itaque hi, re deliberata, communi consilio omnes a

τες ἀπὸ τοῦ Ψαμμιτίχου ἀποστάντες, ἤϊσαν ἐς Αἰθιοπίην. Ψαμμίτιχος δὲ πυθόμενος, ἐδίωκε. ὡς δὲ κατέλαβε, ἐδέετο, πολλὰ λέγων, καί σφεας θεοὺς πατρώους ἀπολιπεῖν οὐκ ἔα, καὶ τέκνα, καὶ γυναῖκας. τῶν δέ τινα λέγεται δείξαντα τὸ αἰδοῖον εἰπεῖν „ἔνθα ἂν τοῦτο ᾖ, ἔσεσθαι αὐτοῖσι ἐνθαῦτα καὶ τέκνα καὶ γυναῖκας.“ Οὗτοι ἐπεί τε ἐς Αἰθιοπίην ἀπίκοντο, διδοῦσι σφέας αὐτοὺς τῷ Αἰθιόπων βασιλέϊ. ὁ δέ σφεας τῷδε ἀντιδωρέεται. ἦσάν οἱ διάφοροί τινες γεγονότες τῶν Αἰθιόπων· τούτους ἐκέλευε ἐξελόντας, τὴν ἐκείνων γῆν οἰκέειν. τούτων δὲ ἐσοικισθέντων ἐς τοὺς Αἰθίοπας, ἡμερώτεροι γεγόνασι Αἰθίοπες, ἤθεα μαθόντες Αἰγύπτια.

Μέχρι μέν νυν τεσσέρων μηνῶν πλόου καὶ ὁδοῦ 31
γινώσκεται ὁ Νεῖλος, πάρεξ τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ ῥεύμα-

Psammiticho desciscentes, ad Aethiopas transierunt. Qua re cognitâ, Psammitichus illos persecutus est: adsecutusque multis verbis oravit obtestatusque est, patrios ne desererent deos, et liberos, atque uxores. Cui unum ex his, pudenda ostendentem, respondisse ferunt, *ubi haec essent, ibi non defore ipsis liberos, nec uxores.* Hi postquam in Aethiopiam pervenere, tradiderunt se regi Aethiopiae: qui illos ita remuneratus est. Erat illi cum nonnullis Aethiopum contentio: iussit igitur, ut hos sedibus suis pellerent, et eorum terram habitarent. Ita, Aegyptiis intra Aethiopum fines receptis, mitiores facti sunt Aethiopes, mores Aegyptiacos edocti.

(31.) Ad quatuor igitur mensium navigationem viamque cognitus est *Nilus*, ultra eum cursum quem

τος. τοσοῦτοι γὰρ συμβαλλομένῳ μῆνες εὑρίσκονται ἀναισιμούμενοι ἐξ Ἐλεφαντίνης πορευομένῳ ἐς τοὺς Αὐτομόλους τούτους. ῥέει δὲ ἀπὸ ἑσπέρης τε καὶ ἡλίου δυσμέων. Τὸ δὲ ἀπὸ τοῦδε, οὐδεὶς ἔχει σαφέως φράσαι· ἔρημος γάρ ἐστι ἡ χώρη αὕτη ὑπὸ καύματος.

32 Ἀλλὰ τάδε μὲν ἤκουσα ἀνδρῶν Κυρηναίων, φαμένων ἐλθεῖν τε ἐπὶ τὸ Ἄμμωνος χρηστήριον, καὶ ἀπικέσθαι ἐς λόγους Ἐτεάρχῳ τῷ Ἀμμωνίων βασιλέϊ· καὶ κως ἐκ λόγων ἄλλων ἀπικέσθαι ἐς λέσχην περὶ τοῦ Νείλου, ὡς οὐδεὶς αὐτοῦ οἶδε τὰς πηγάς· καὶ τὸν Ἐτέαρχον φάναι ἐλθεῖν κοτε παρ᾽ αὐτὸν Νασαμῶνας ἄνδρας. τὸ δὲ ἔθνος τοῦτο, ἔστι μὲν Λιβυκὸν, νέμεται δὲ τὴν Σύρτιν τε καὶ τὴν πρὸς ἠῶ χώρην τῆς Σύρτιος οὐκ ἐπὶ πολλόν. ἀπικομένους δὲ τοὺς Νασαμῶνας, καὶ εἰρω-

per Aegyptum conficit. Etenim dierum summam colligendo, reperies, tot insumendos esse menses, si quis ab Elephantine ad hos Automolos voluerit proficisci. Fluit autem Nilus a vesperâ et solis occasu. Quae vero ultra sunt, nemo novit: est enim deserta terra ob solis fervorem. (32.) Verumtamen haecce audivi ex hominibus nonnullis Cyrenaeis, qui se dicebant ad Ammonis venisse oraculum, ibique sermones miscuisse cum *Etearcho, rege Ammoniorum.* Tum forte, ex aliis sermonibus incidisse se, aiebant, in confabulationem de Nilo, cuius fontes nemini sint cogniti: et dixisse Etearchum, *venisse ad se olim homines Nasamonas:* (est autem hic Libycus populus, Syrtin incolens, et terrae tractum a Syrti orientem versus haud ita magnum.) *hos Nasamonas, ubi ex eis quaesisset an aliquid amplius haberent*

τεωμένους εἴ τι ἔχουσι πλέον λέγειν περὶ τῶν ἐρήμων τῆς Λιβύης, Φάναι, παρὰ σφίσι γενέσθαι ἀνδρῶν δυναστέων παῖδας ὑβριστάς· τοὺς ἄλλα τε μηχανᾶσθαι ἀνδρωθέντας περισσὰ, καὶ δὴ καὶ ἀποκληρῶσαι πέντε ἑωυτῶν, ὀψομένους τὰ ἐρῆμα τῆς Λιβύης, καὶ εἴ τι πλέον ἴδοιεν τῶν τὰ μακρότατα ἰδομένων· " (Τῆς γὰρ Λιβύης τὰ μὲν κατὰ τὴν βορηΐην θάλασσαν, ἀπ' Αἰγύπτου ἀρξάμενοι μέχρι Σολόεντος ἄκρης, ἣ τελευτᾷ τὰ τῆς Λιβύης, παρήκουσι παρὰ πᾶσαν Λίβυες, καὶ Λιβύων ἔθνεα πολλὰ, πλὴν ὅσον Ἕλληνες καὶ Φοίνικες ἔχουσι. τὰ δὲ ὑπὲρ θαλάσσης τε καὶ τῶν ἐπὶ θάλασσαν κατηκόντων ἀνθρώπων, τὰ κατύπερθε θηριώδης ἐστὶ ἡ Λιβύη· τὰ δὲ κατύπερθε τῆς θηριώδεος,

quae de desertis dicerent Libyae, narrasse, Fuisse apud se dynastarum quorumdam filios petulantes; qui, postquam virilem attigissent aetatem, quum alia curiosius machinati sint, tum vero quinque e suo numero sorte designaverint, solitudines Africae lustraturos, operamque daturos, ut aliquid amplius viderent quam hi qui eas quam longissime inspexissent. (Nam Libyae totum tractum secundum mare boreale porrectum, ab Aegypto inde usque ad Soloëntem promontorium, ubi desinit Africa, Libyes incolunt, et multi quidem Libyci populi, praeter eas partes quas Graeci atque Phoenices obtinent. Quae vero supra oram maritimam sita sunt, et supra eorum hominum ditionem quorum sedes usque ad mare pertinent; superiora ista Libyae a feris habitantur: supra vero tractum feris refertum, arena est,

ψάμμος τέ ἐστι, ἄνυδρος δεινῶς, καὶ ἐρῆμος πάντων.) „Ἐπεὶ ὦν τοὺς νεηνίας ἀποπεμπομένους ὑπὸ τῶν ἡλίκων, ὕδασί τε καὶ σιτίοισι εὖ ἐξηρτυμένους, ἰέναι τὰ πρῶτα μὲν διὰ τῆς οἰκεομένης· ταύτην δὲ διεξελθόντας, ἐς τὴν θηριώδεα ἀπικέσθαι· ἐκ δὲ ταύτης, τὴν ἐρῆμον διεξιέναι, τὴν ὁδὸν ποιευμένους πρὸς ζέφυρον ἄνεμον. διεξελθόντας δὲ χῶρον πολλὸν ψαμμώδεα, καὶ ἐν πολλῇσι ἡμέρῃσι, ἰδεῖν δή κοτε δένδρεα ἐν πεδίῳ πεφυκότα· καί σφεας προσελθόντας, ἅπτεσθαι τοῦ ἐπεόντος ἐπὶ τῶν δενδρέων καρποῦ. ἁπτομένοισι δέ σφι ἐπελθεῖν ἄνδρας μικροὺς, μετρίων ἐλάσσονας ἀνδρῶν, λαβόντας δὲ ἄγειν σφέας· φωνῆς δὲ οὔτε τι τῆς ἐκείνων τοὺς Νασαμῶνας γινώσκειν, οὔτε τοὺς ἄγοντας τῶν Νασαμώνων. ἄγειν τε δὴ αὐτοὺς δι' ἑλέων μεγίστων, καὶ

XXXII. 24. Ἐπεὶ ὦν. Εἶπεν ὦν *ed. Reiz. ex coniect.*

arida prorsus et aquâ carens terra, denique omnino deserta.) *Iuvenes igitur illos, ab aequalibus suis emissos, aquâ et cibariis bene instructos, primum terram peragrasse habitatam: eâque traiectâ, pervenisse in eam quae feris referta; tum ex hac transisse in desertam, iter occidentem versus facientes. Postquam multum terrae arenosae compluribus diebus permeassent, conspexisse tandem aliquando arbores, accessisseque et fructum arborum gustasse. Gustantibus vero supervenisse homines parvos, minores modicâ staturâ, qui eos prehensos abduxissent: sermonem vero illorum non intellexisse Nasamonas, nec illos sermonem ipsosrum. Ab his igitur abductos esse per maximas paludes, eas-*

διεξελθόντας ταῦτα, ἀπικέσθαι ἐς πόλιν, ἐν τῇ ἅπαν-
τας εἶναι τοῖσι ἄγουσι τὸ μέγαθος ἴσους, χρῶμα δὲ
μέλανας. παρὰ δὲ τὴν πόλιν ῥέειν ποταμὸν μέγαν·
ῥέειν δὲ ἀπὸ ἑσπέρης αὐτὸν πρὸς ἥλιον ἀνατέλλοντα·
φαίνεσθαι δὲ ἐν αὐτῷ κροκοδείλους.“ Ὁ μὲν δὴ τοῦ 33
Ἀμμωνίου Ἐτεάρχου λόγος ἐς τοῦτό μοι δεδηλώσθω·
πλὴν ὅτι „ἀπονοστῆσαί τε ἔφασκε τοὺς Νασαμῶνας,
ὡς οἱ Κυρηναῖοι ἔλεγον· καὶ ἐς τοὺς οὗτοι ἀπίκοντο ἀν-
θρώπους, γόητας εἶναι πάντας,“ Τὸν δὲ δὴ ποταμὸν
τοῦτον τὸν παραῤῥέοντα καὶ Ἐτέαρχος συνεβάλλετο
εἶναι τὸν Νεῖλον· καὶ δὴ καὶ ὁ λόγος οὕτω αἱρέει. ῥέει
γὰρ ἐκ Λιβύης ὁ Νεῖλος, καὶ μέσην τάμνων Λιβύην·
καὶ (ὡς ἐγὼ συμβάλλομαι, τοῖσι ἐμφανέσι τὰ μὴ γι-
νωσκόμενα τεκμαιρόμενος) τῷ Ἴστρῳ ἐκ τῶν ἴσων μέ-
τρων ὁρμᾶται. Ἴστρος τε γὰρ ποταμὸς ἀρξάμενος ἐκ

que praetergressos pervenisse in oppidum, in qua cunctos fuisse his, qui illos abduxerant, staturâ aequales, nigros autem colore. Ad oppidum illud fluere flumen ingens: fluere autem ab occidente versus orientem, in eoque reperiri crocodilos. (33.) Hactenus igitur a me exposita sit Ammonii Etearchi narratio: hoc unum adiiciam, dixisse eum, *rediisse hos Nasamonas, ut quidem narraverint Cyrenaei; et homines illos, ad quos pervenissent, praestigiatores esse omnes.* Iam vero fluvium illum praeterfluentem et Etearchus coniectabat esse *Nilum*, atque etiam ratio ita suadet. Fluit enim ex Libyâ Nilus, mediam illam secans; et (ut ego coniicio, ex manifestis de his quae minus cognita sunt coniecturam capiens) parallelum Istro cursum habet. Nam Ister fluvius,

Κελτῶν καὶ Πυρήνης πόλιος, ῥέει μέσην σχίζων τὴν Εὐρώπην. οἱ δὲ Κελτοί εἰσι ἔξω Ἡρακληίων στηλέων· ὁμουρέουσι δὲ Κυνησίοισι, οἳ ἔσχατοι πρὸς δυσμέων οἰκέουσι τῶν ἐν τῇ Εὐρώπῃ κατοικημένων. τελευτᾷ δὲ ὁ Ἴστρος, ἐς θάλασσαν ῥέων τὴν τοῦ Εὐξείνου πόντου διὰ πάσης Εὐρώπης, τῇ Ἰστρίην οἱ Μιλησίων οἰκέουσι ἄποι-
34 κοι. Ὁ μὲν δὴ Ἴστρος, ῥέει γὰρ δι' οἰκευμένης, πρὸς πολλῶν γινώσκεται. περὶ δὲ τῶν τοῦ Νείλου πηγέων οὐδεὶς ἔχει λέγειν· ἀοίκητός τε γάρ ἐστι καὶ ἔρημος ἡ Λιβύη, δι' ἧς ῥέει. περὶ δὲ τοῦ ῥεύματος αὐτοῦ, ἐπ' ὅσον μακρότατον ἱστορεῦντα ἦν ἐξικέσθαι, εἴρηται. ἐκδιδοῖ δὲ ἐς Αἴγυπτον. ἡ δὲ Αἴγυπτος τῆς ὀρεινῆς Κιλικίης μάλιστά κη ἀντίη κέεται· ἐνθεῦτεν δὲ, ἐς Σινώπην τὴν ἐν τῷ Εὐξείνῳ πόντῳ πέντε ἡμερέων ἰθεῖα ὁδὸς

a Celtis et Pyrene oppido initium sumens, mediam perfluit sciuditque Europam. Habitant autem Celtae extra Herculis columnas, finitimique sunt Cynesiorum, qui sunt extremus populus versus occidentem eorum qui Europam incolunt. Desinit autem Ister, totam Europam emensus, in mare influens Ponti Euxini, ubi Istriam habitant coloni Milesiorum. (34.) Ister igitur, quum per habitatam fluat terram, multis hominibus notus est. Nili autem fontes docere nemo nos potest, quoniam non habitata desertaque est Libya, quam perfluit. De eius cursu vero, quoad longissime eum cognoscere percunctando potui, dictum est. Exit autem Nilus in Aegyptum: sita est autem Aegyptus ex adverso maxime montanae Ciliciae, unde ad Sinopen oppidum ad Pontum Euxinum via

εὐζώνῳ ἀνδρί· ἡ δὲ Σινώπη τῷ Ἴστρῳ ἐκδιδόντι ἐς θάλασσαν ἀντίον κέεται. οὕτω τὸν Νεῖλον δοκέω διὰ πάσης τῆς Λιβύης διεξιόντα ἐξισοῦσθαι τῷ Ἴστρῳ. Νείλου μέν νυν πέρι τοσαῦτα εἰρήσθω.

ἜΡΧΟΜΑΙ δὲ περὶ Αἰγύπτου μηκυνέων τὸν λόγον, 35
ὅτι πλεῖστα θωυμάσια ἔχει ἢ ἄλλη πᾶσα χώρη, καὶ ἔργα λόγου μέζω παρέχεται πρὸς πᾶσαν χώρην· τούτων εἵνεκα πλέω περὶ αὐτῆς εἰρήσεται. Αἰγύπτιοι ἅμα τῷ οὐρανῷ τῷ κατὰ σφέας ἐόντι ἑτεροίῳ, καὶ τῷ ποταμῷ φύσιν ἀλλοίην παρεχομένῳ ἢ οἱ ἄλλοι ποταμοὶ, τὰ πολλὰ πάντα ἔμπαλιν τοῖσι ἄλλοισι ἀνθρώποισι ἐστήσαντο ἤθεά τε καὶ νόμους. ἐν τοῖσι αἱ μὲν γυναῖκες ἀγοράζουσι καὶ καπηλεύουσι· οἱ δὲ ἄνδρες, κατ᾽ οἴκους ἐόντες, ὑφαίνουσι. ὑφαίνουσι δὲ οἱ μὲν ἄλλοι, ἄνω τὴν κρόκην ὠθέοντες, Αἰγύπτιοι δὲ, κάτω. τὰ ἄχθεα οἱ μὲν

recta est expedito homini quinque dierum : Sinope autem est ex adverso Istri, qua is in mare influit. Ita Nilum quidem, qui totam Libyam percurrit, aequalem censeo Istro. Sed de Nilo haec dicta sufficiant.

(35.) Progredior nunc, longiorem *de* AEGYPTO narrationem exordiens, quoniam et plures res mirabiles habet, et opera exhibet memorabiliora, quam alia quaelibet regio : qua de caussâ copiosius de ea exponam. *Aegyptii*, quemadmodum apud eos coelum diversum est, et fluvii natura longe differt ab aliorum naturâ fluviorum, sic et ipsi plerisque omnibus in rebus *mores* sequuntur et *instituta* aliis hominibus contraria. Apud eos mulieres forum frequentant et mercantur; viri autem, domi sedentes, telam texunt. Texunt autem alii homines, tramam superne

ἄνδρες ἐπὶ τῶν κεφαλέων φορέουσι, αἱ δὲ γυναῖκες
ἐπὶ τῶν ὤμων· οὐρέουσι, αἱ μὲν γυναῖκες, ὀρθαί· οἱ δὲ
ἄνδρες, κατήμενοι. εὐμαρέῃ χρέωνται ἐν τοῖσι οἴκοισι,
ἐσθίουσι δὲ ἔξω ἐν τῇσι ὁδοῖσι· ἐπιλέγοντες, ὡς τὰ
μὲν αἰσχρὰ, ἀναγκαῖα δὲ, ἐν ἀποκρύφῳ ἐστὶ ποιέειν
χρεών· τὰ δὲ μὴ αἰσχρὰ, ἀναφανδόν. ἱρᾶται γυνὴ μὲν
οὐδεμίη οὔτε ἔρσενος θεοῦ, οὔτε θηλέης· ἄνδρες δὲ, πάν-
των τε καὶ πασέων. τρέφειν τοὺς τοκέας τοῖσι μὲν παισὶ
οὐδεμίη ἀνάγκη, μὴ βουλομένοισι· τῇσι δὲ θυγατράσι
36 πᾶσα ἀνάγκη, καὶ μὴ βουλομένῃσι. Οἱ ἱρέες θεῶν
τῇ μὲν ἄλλῃ κομέουσι· ἐν Αἰγύπτῳ δὲ, ξυρεῦνται.
τοῖσι ἄλλοισι ἀνθρώποισι νόμος, ἅμα κήδεϊ κεκάρθαι
τὰς κεφαλὰς τοὺς μάλιστα ἱκνέεται· Αἰγύπτιοι δὲ ὑπὸ
τοὺς θανάτους ἀνιεῖσι τὰς τρίχας αὔξεσθαι, τάς τε ἐν
τῇ κεφαλῇ καὶ τῷ γενείῳ, τέως ἐξυρημένοι. τοῖσι μὲν

adigentes, Aegyptii inferne. Onera viri capitibus ferunt; foeminae sub humeris. Mingunt foeminae, rectae stantes; viri, residentes. Alvum exonerant intra domos; cibum vero capiunt extra, in viis publicis: dicentes, *quae turpia quidem sint, sed necessaria, ea in occulto facienda; quae vero non turpia, in aperto.* Foemina nulla sacerdotio fungitur, nec dei ullius, nec deae: viri sacerdotes sunt tam dearum omnium, quam deorum. Nutrire parentes non tenentur filii, nisi ultro id faciant: filiae vero, etiam si nolint, lege tenentur. (36.) Deorum sacerdotes aliis in terris comam alunt; in Aegypto tondentur. Apud alios homines institutum est, ut in propinquorum funeribus tondeant caput: Aegyptii, mortuo aliquo suorum, capillos et barbam augeri sinunt, antea

ἄλλοισι ἀνθρώποισι χωρὶς θηρίων δίαιτα ἀποκέκριται· Αἰγυπτίοισι δὲ ὁμοῦ θηρίοισι ἡ δίαιτά ἐστι. ἀπὸ πυρέων καὶ κριθέων ὧλλοι ζώουσι· Αἰγυπτίων δὲ τῷ ποιευμένῳ ἀπὸ τούτων τὴν ζόην, ὄνειδος μέγιστόν ἐστι· ἀλλὰ ἀπὸ ὀλυρέων ποιεῦνται σιτία, τὰς ζειὰς μετεξέτεροι καλέουσι. φυρῶσι τὸ μὲν σταῖς τοῖσι ποσί· τὸν δὲ πηλὸν τῇσι χερσὶ, καὶ τὴν κόπρον ἀναιρέονται. τὰ αἰδοῖα ὧλλοι μὲν ἐῶσι ὡς ἐγένοντο, πλὴν ὅσοι ἀπὸ τούτων ἔμαθον· Αἰγύπτιοι δὲ περιτάμνονται. εἵματα, τῶν μὲν ἀνδρῶν ἕκαστος ἔχει δύο· τῶν δὲ γυναικῶν ἓν ἑκάστη. τῶν ἱστίων τοὺς κρίκους καὶ κάλους, οἱ μὲν ἄλλοι ἔξωθεν προσδέουσι· Αἰγύπτιοι δὲ, ἔσωθεν. γράμματα γράφουσι καὶ λογίζονται ψήφοισι, Ἕλληνες μὲν, ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν ἐπὶ τὰ δεξιὰ φέροντες τὴν χεῖρα· Αἰγύπτιοι δὲ, ἀπὸ τῶν δεξιῶν ἐπὶ τὰ ἀριστερά· καὶ ποιεῦντες

tonsi. Alii homines seorsim ab animalibus vitam agunt: Aegyptii una cum animalibus degunt. Alii tritico et hordeo vescuntur: apud Aegyptios, qui hisce vitam sustentat, ei id maximo probro est; ex *olyra* vero panem et alia farinacea parant, quam nonnulli *zeam* vocant. Farinam Aegyptii pedibus subigunt, lutum vero manibus; manibus item stercus tollunt. Pudenda alii homines sinunt uti naturâ sunt, nisi qui ab his didicere; Aegyptii ea circumcidunt. Vestes vir quilibet binas habet; femina unam. Velorum annulos et funes alii extrinsecus adligant, Aegyptii intrinsecus. Literarum elementa scribunt, et calculis computant, Graeci a sinistrâ parte ad dextram promoventes manum: Aegyptii a dextrâ ad sinistram; atque id facientes, dextrorsum se scribere

ταῦτα, αὐτοὶ μέν φασι ἐπὶ δεξιὰ ποιέειν, Ἕλληνας δὲ ἐπ' ἀριστερά. διφασίοισι δὲ γράμμασι χρέωνται· καὶ τὰ μὲν αὐτῶν, ἱρά· τὰ δὲ, δημοτικὰ καλέεται.

37 Θεοσεβέες δὲ περισσῶς ἐόντες μάλιστα πάντων ἀνθρώπων, νόμοισι τοιοισίδε χρέωνται. Ἐκ χαλκέων ποτηρίων πίνουσι, διασμέωντες ἀνὰ πᾶσαν ἡμέρην· οὐκ ὁ μὲν, ὁ δ' οὔ, ἀλλὰ πάντες. εἵματα δὲ λίνεα φορέουσι, αἰεὶ νεόπλυτα· ἐπιτηδεύοντες τοῦτο μάλιστα. τά τε αἰδοῖα περιτάμνονται καθαριότητος εἵνεκε· προτιμῶντες καθαροὶ εἶναι ἢ εὐπρεπέστεροι. Οἱ δὲ ἱρέες ξυρεῦνται πᾶν τὸ σῶμα διὰ τρίτης ἡμέρης, ἵνα μήτε φθεὶρ, μήτε ἄλλο μυσαρὸν μηδὲν ἐγγίνηταί σφι θεραπεύουσι τοὺς θεούς. ἐσθῆτα δὲ φορέουσι οἱ ἱρέες λινέην μούνην, καὶ ὑποδήματα βύβλινα· ἄλλην δέ σφι ἐσθῆ-

XXXVI. 22 seq. *Nonnulli* ἐπιδέξια, *i. e.* dextre: *et dein* ἐπαρίστερα, sinistre.

dicunt, Graecos autem ad sinistram. Utuntur autem *duplici genere scripturae;* quorum alterum *sacrum* vocatur, alterum *populare.*

(37.) *Religiosi* quum sint supra modum, et magis quam alii omnes homines, *ritibus* utuntur huiusmodi. Ex aeneis bibunt poculis, eaque quotidie operose eluunt extergentque; non hic, nec vero ille; sed ad unum omnes. Vestimenta gestant linea, semper recens lota; hoc enim quam maxime curant. Pudenda autem circumcidunt munditiei caussâ; maluntque mundi esse, quam decori. *Sacerdotes* tertio quoque die totum radunt corpus, ne aut pediculus aut aliud quid sordidum illis insit, dum diis officia praestant. Vestem sacerdotes nonnisi lineam gestant,

τα οὐκ ἔξεστι λαβεῖν, οὐδὲ ὑποδήματα ἄλλα. λοῦνται δὲ δὶς τῆς ἡμέρης ἑκάστης ψυχρῷ, καὶ δὶς ἑκάστης νυκτός. ἄλλας τε θρησκίας ἐπιτελέουσι μυρίας, ὡς εἰπεῖν λόγῳ. πάσχουσι δὲ καὶ ἀγαθὰ οὐκ ὀλίγα. οὔτε τι γὰρ τῶν οἰκηΐων τρίβουσι, οὔτε δαπανέωνται· ἀλλὰ καὶ σιτία σφί ἐστι ἱρὰ πεσσόμενα, καὶ κρεῶν βοέων καὶ χηνέων πλῆθός τι ἑκάστῳ γίνεται πολλὸν, ἡμέρης ἑκάστης· δίδοται δέ σφι καὶ οἶνος ἀμπέλινος. ἰχθύων δὲ οὔ σφι ἔξεστι πάσασθαι. κυάμους δὲ οὔτε τι μάλα σπείρουσι Αἰγύπτιοι ἐν τῇ χώρῃ, τούς τε γενομένους οὔτε τρώγουσι, οὔτε ἕψοντες πατέονται. οἱ δὲ δὴ ἱρέες οὐδὲ ὁρέοντες ἀνέχονται, νομίζοντες οὐ καθαρόν μιν εἶναι ὄσπριον. ἱρᾶται δὲ οὐκ εἷς ἑκάστου τῶν θεῶν, ἀλλὰ πολλοὶ, τῶν εἷς ἐστι ἀρχιέρεως· ἐπεὰν δέ τις ἀποθάνῃ,

et calceamenta ex papyro; aliam vestem, aut alia calceamenta gestare, non est illis licitum. Bis quotidie lavantur frigidâ, et bis unaquaque nocte. Denique alias observant caerimonias, verbo ut dicam, infinitas. Fruuntur vero etiam commodis haud paucis. Nihil enim suarum rerum vel usu deterunt vel consumunt: sed adponuntur illis quotidie sacri cibi cocti, et carnis bovinae et anserinae copia quaedam haud exigua: etiamque vinum viteum eisdem praebetur. Piscibus autem vesci nefas illis est. Fabas nullas utique serunt Aegyptii, et, si quae nascuntur, has nec crudas manducant, nec coctis vescuntur: sacerdotes vero ne adspicere quidem eas sustinent, immundum esse legumen existimantes. Non est autem cuique deo sacerdos unus; sed plures, quorum unus est princeps sacerdos: qui si moritur, ei succedit filius.

38 τούτου ὁ παῖς ἀντικατίσταται. Τοὺς δὲ βοῦς τοὺς ἔρσενας τοῦ Ἐπάφου εἶναι νομίζουσι, καὶ τούτου εἵνεκα δοκιμάζουσι αὐτοὺς ὧδε. τρίχα ἢν καὶ μίην ἴδηται ἐπεοῦσαν μέλαιναν, οὐ καθαρὸν εἶναι νομίζει. δίζηται δὲ ταῦτα ἐπὶ τούτῳ τεταγμένος τῶν τις ἱρέων, καὶ ὀρθοῦ ἑστεῶτος τοῦ κτήνεος καὶ ὑπτίου, καὶ τὴν γλῶσσαν ἐξειρύσας, εἰ καθαρὴ τῶν προκειμένων σημηίων, τὰ ἐγὼ ἐν ἄλλῳ λόγῳ ἐρέω. κατορᾷ δὲ καὶ τὰς τρίχας τῆς οὐρῆς, εἰ κατὰ φύσιν ἔχει πεφυκυίας. ἢν δὲ τουτέων πάντων ᾖ καθαρὸς, σημαίνεται βύβλῳ περὶ τὰ κέρεα εἱλίσσων· καὶ ἔπειτα γῆν σημαντρίδα ἐπιπλάσας, ἐπιβάλλει τὸν δακτύλιον· καὶ οὕτω ἀπάγουσι. ἀσήμαντον δὲ θύσαντι θάνατος ἡ ζημίη ἐπικέεται. δοκιμάζεται μέν νυν τὸ κτῆνος τρόπῳ τοιῷδε.
39 Θυσίη δέ σφι ἥδε κατέστηκε. ἀγαγόντες τὸ σεσημασ-

(38.) Boves mares Epapho sacros esse aestimant; et hac de caussâ in hunc modum eos explorant. Si vel unum pilum nigrum in bove conspicit is qui explorat, hunc non censet esse mundum. Est autem sacerdos ad id constitutus, qui et recto stante bove, et resupinato, et linguâ eius exsertâ, inquirat an mundus sit respectu praescriptorum signorum, quae ego alibi exponam. Inspicitque ille etiam caudae pilos, an habeat illos bos secundum naturam constitutos. Quod si his omnibus rebus mundus bos est, tum notat illum sacerdos papyro cornibus circumvoluto, deinde inlitâ terrâ signatoriâ annulum inprimit; atque ita bos abducitur: non signatum autem immolanti, capitis poena dicta est. Hic est ritus, quo exploratur victima. (39.) *Sacrificium* autem tali modo insti-

μένον κτῆνος πρὸς τὸν βωμὸν, ὅκου ἂν θύωσι, πυρὴν καίουσι. ἔπειτα δὲ ἐπ᾽ αὐτοῦ οἶνον κατὰ τοῦ ἱρηΐου ἐπισπείσαντες, καὶ ἐπικαλέσαντες τὸν θεὸν, σφάζουσι· σφάξαντες δὲ, ἀποτάμνουσι τὴν κεφαλήν. σῶμα μὲν δὴ τοῦ κτήνεος δείρουσι· κεφαλῇ δὲ κείνῃ πολλὰ καταρησάμενοι, φέρουσι, τοῖσι μὲν ἂν ᾖ ἀγορὴ, καὶ Ἕλληνές σφισι ἔωσι ἐπιδήμιοι ἔμποροι, οἱ δὲ φέροντες ἐς τὴν ἀγορὴν, ἀπ᾽ ὧν ἔδοντο· τοῖσι δὲ ἂν μὴ παρέωσι Ἕλληνες, οἱ δ᾽ ἐκβάλλουσι ἐς τὸν ποταμόν. καταρέονται δὲ, τάδε λέγοντες, τῇσι κεφαλῇσι· „εἴ τι μέλλοι ἢ σφίσι τοῖσι θύουσι, ἢ Αἰγύπτῳ τῇ συναπάσῃ κακὸν γενέσθαι, ἐς κεφαλὴν ταύτην τραπέσθαι.“ Κατὰ μέν νυν τὰς κεφαλὰς τῶν θυομένων κτηνέων, καὶ τὴν ἐπίσπεισιν τοῦ οἴνου, πάντες Αἰγύπτιοι νόμοισι τοῖσι αὐ-

tuitur. Postquam iustâ notâ signatus bos ad aram adductus est, ad quam peragitur sacrificium, pyram accendunt. Deinde super arâ vinum adversus victimam libant, invocatoque deo illam mactant, mactataeque caput abscindunt. Tum corpus quidem pecudis excoriant; capiti vero illi multa mala imprecantur, eoque facto, qui forum venale habent, et quorum in oppido Graeci cum ipsis habitant, hi caput illud in forum ferunt venduntque; quibus vero non adsunt Graeci, hi illud in fluvium abiiciunt. Imprecantur autem capitibus, haec verba pronunciantes: *Si quid mali aut nobis sacrificantibus aut universae imminet Aegypto, illud in hoc caput vertito!* Quod igitur ad capita mactatarum victimarum adtinet, et ad vinum super eas effusum, Aegyptii omnes, omnibus in sacrificiis, eisdem ritibus perinde utun-

τοῖσι χρέωνται ὁμοίως ἐς πάντα τὰ ἱρά· καὶ, ἀπὸ
τούτου τοῦ νόμου, οὐδὲ ἄλλου οὐδενὸς ἐμψύχου κεφα-
40 λῆς γεύεται Αἰγυπτίων οὐδείς. Ἡ δὲ δὴ ἐξαίρεσις
τῶν ἱρῶν καὶ ἡ καῦσις, ἄλλη περὶ ἄλλο ἱρόν σφι κα-
τέστηκε. τὴν δ' ὦν μεγίστην τε δαίμονα ἥγηνται εἶναι,
καὶ μεγίστην οἱ ὁρτὴν ἀνάγουσι, ταύτῃ ἔρχομαι ἐρέων.
ἐπεὰν ἀποδείρωσι τὸν βοῦν, κατευξάμενοι, κοιλίην μὲν
κεινὴν πᾶσαν ἐξ ὧν εἷλον, σπλάγχνα δὲ αὐτοῦ λεί-
πουσι ἐν τῷ σώματι καὶ τὴν πιμελήν· σκέλεα δὲ ἀπο-
τάμνουσι, καὶ τὴν ὀσφὺν ἄκρην, καὶ τοὺς ὤμους τε
καὶ τὸν τράχηλον. ταῦτα δὲ ποιήσαντες, τὸ ἄλλο σῶ-
μα τοῦ βοὸς πιμπλᾶσι ἄρτων καθαρῶν, καὶ μέλι-
τος, καὶ ἀσταφίδος, καί σύκων, καὶ λιβανωτοῦ, καὶ

XL. 4. ταύτῃ *ex ms. ubi intell.* τίς κατέστηκε. *Vulgo alii* ταύτην.

XL. 5 seq. ἐπεὰν ἀποδείρωσι *etc. Vulgo sic legebatur:* ἐπὴν προνηστεύσωσι τῇ Ἴσι, καὶ ἐπὴν κατεύξωνται, θύουσι τὸν βοῦν· καὶ ἀποδείραντες, κοιλίην μὲν ἐκείνην πᾶσαν ἐξ ὧν εἷλον.

tur: atque inde fit, ut nullius animantis capite quisquam Aegyptius vescatur. (40.) Exenteratio autem victimae et crematio, pro diversis sacris, diversa est. Quam igitur maximam deam censent esse, cui item maximum agunt festum, huic [quo ritu fiat exenteratio et crematio] dicam. Postquam excoriarunt bovem, peractis precibus, totam inferiorem alvum eximunt, viscera vero et adipem in corpore relinquunt: pedes vero amputant, et extremam coxam, armosque, et cervicem. His factis, reliquum bovis corpus implent panibus mundis, melle, uvâ passâ, ficis, thure, myrrhâ, aliisque aromatibus. Tum ita repletum

σμύρνης, καὶ τῶν ἄλλων θυωμάτων. πλήσαντες δὲ τούτων, καταγίζουσι, ἔλαιον ἄφθονον καταχέοντες. προνηστεύσαντες δὲ, θύουσι. καιομένων δὲ τῶν ἱρῶν, τύπτονται πάντες· ἐπεὰν δὲ ἀποτύψωνται, δαῖτα προτίθενται τὰ ἐλίποντο τῶν ἱρῶν.

Τοὺς μέν νυν καθαροὺς βοῦς τοὺς ἔρσενας καὶ τοὺς 41
μόσχους οἱ πάντες Αἰγύπτιοι θύουσι· τάς δὲ θηλέας οὔ σφι ἔξεστι θύειν, ἀλλὰ ἱραί εἰσι τῆς Ἴσιος. τὸ γὰρ τῆς Ἴσιος ἄγαλμα ἐὸν γυναικήϊον, βουκερών ἐστι, κατάπερ Ἕλληνες τὴν Ἰοῦν γράφουσι· καὶ τὰς βοῦς τὰς θηλέας Αἰγύπτιοι πάντες ὁμοίως σέβονται προβάτων πάντων μάλιστα μακρῷ. τῶν εἵνεκα οὔτ' ἀνὴρ Αἰγύπτιος, οὔτε γυνὴ, ἄνδρα Ἕλληνα φιλήσειε ἂν τῷ στόματι, οὐδὲ μαχαίρῃ ἀνδρὸς Ἕλληνος χρήσεται, οὐδ' ὀβελοῖσι, οὐδὲ λέβητι, οὐδὲ κρέως καθαροῦ βοὸς δια-

incendunt, oleum largiter infundentes. Priusquam autem id sacrum faciant, ieiunium agunt. Dum ardet victima, plangunt omnes: denique, plangendi fine facto, epulum adponunt ex victimarum reliquiis.

(41.) Mundos igitur boves mares et vitulos immolant Aegyptii omnes: foeminas vero immolare nefas est, sed sacrae illae sunt Isidi. Est enim *Isidis* imago muliebris, bubulis instructa cornibus, quemadmodum *Io* pingitur a Graecis: et boves foeminas cuncti perinde colunt Aegyptii pecudum omnium longe maxime. Quapropter nec vir Aegyptius, neque mulier, Graecum virum osculabitur, aut cultro hominis Graeci aut veru aut ollâ utetur; et ne mundi quidem bovis carnem, quae graeco cultro dissecta fuerit, gustabit. Mortuos vero boves hoc modo sepe-

τετμημένου Ἑλληνικῇ μαχαίρῃ γεύσεται. Θάπτουσι δὲ τοὺς ἀποθνήσκοντας βοῦς, τρόπον τόνδε. τὰς μὲν θηλέας ἐς τὸν ποταμὸν ἀπιᾶσι· τοὺς δὲ ἔρσενας κατορύσσουσι ἕκαστοι ἐν τοῖσι προαστείοισι, τὸ κέρας τὸ ἕτερον ἢ καὶ ἀμφότερα ὑπερέχοντα, σημηΐου εἵνεκε. ἐπεὰν δὲ σαπῇ, καὶ προσίῃ ὁ τεταγμένος χρόνος, ἀπικνέεται ἐς ἑκάστην πόλιν βάρις ἐκ τῆς Προσωπίτιδος καλευμένης νήσου. ἡ δ' ἔστι μὲν ἐν τῷ Δέλτα, περίμετρον δὲ αὐτῆς εἰσὶ σχοῖνοι ἐννέα. ἐν ταύτῃ ὦν τῇ Προσωπίτιδι νήσῳ ἔνεισι μὲν καὶ ἄλλαι πόλιες συχναί· ἐκ τῆς δὲ αἱ βάρις παραγίνονται ἀναιρησόμεναι τὰ ὀστέα τῶν βοῶν, οὔνομα τῇ πόλι Ἀτάρβηχις· ἐν δ' αὐτῇ Ἀφροδίτης ἱρὸν ἅγιον ἵδρυται. ἐκ ταύτης τῆς πόλιος πλανέονται πολλοὶ ἄλλοι ἐς ἄλλας πόλις· ἀνορύξαντες δὲ τὰ ὀστέα, ἀπάγουσι καὶ θάπτουσι ἐς ἕνα χῶρον πάντες. κατὰ ταὐτὰ δὲ τοῖσι βουσὶ καὶ τἄλλα κτήνεα θάπτουσι

liunt. Foeminas quidem in fluvium coniiciunt: mares autem defodiunt quique in suis suburbiis, ita ut alterum cornu aut etiam utrumque emineat e terrâ signi caussa. Putrefacto cadavere, quando statutum adest tempus, venit in unumquodque oppidum navis ex Prosopitide quae vocatur insula, quae in Delta est, novem schoenos in circuitu habens. In hac igitur Prosopitide insula quum alia insunt oppida multa, tum illud e quo naves circummittuntur boum ossa ablaturae, cui nomen Atarbechis; in qua est templum Veneri sacrum. Ex hoc igitur oppido multi homines, alii in alia oppida, circumvehuntur, qui ossa illa effodiunt, et abducta sepeliunt unum in locum cuncta. Eodem vero modo, atque boves, sepeliunt

ἀποθνήσκοντα· καὶ γὰρ περὶ ταῦτα οὕτω σφι νενομοθέτηται· κτείνουσι γὰρ δὴ οὐδὲ ταῦτα. Ὅσοι μὲν δὴ 42
Διὸς Θηβαιέος ἵδρυνται ἱρὸν, ἢ νομοῦ τοῦ Θηβαίου εἰσὶ, οὗτοι μέν νυν πάντες οἴων ἀπεχόμενοι, αἶγας θύουσι. θεοὺς γὰρ δὴ οὐ τοὺς αὐτοὺς ἅπαντες ὁμοίως Αἰγύπτιοι σέβονται, πλὴν Ἴσιός τε καὶ Ὀσίριος, τὸν δὴ Διόνυσον εἶναι λέγουσι· τούτους δὲ ὁμοίως ἅπαντες σέβονται. ὅσοι δὲ τοῦ Μένδητος ἔκτηνται ἱρὸν, ἢ νομοῦ τοῦ Μενδησίου εἰσὶ, οὗτοι δὲ αἰγῶν ἀπεχόμενοι, ὄϊς θύουσι. Θηβαῖοι μέν νυν, καὶ ὅσοι διὰ τούτους οἴων ἀπέχονται, διὰ τάδε λέγουσι τὸν νόμον τόνδε σφι τεθῆναι· „Ἡρακλέα θελῆσαι πάντως ἰδέσθαι τὸν Δία, καὶ τὸν οὐκ ἐθέλειν ὀφθῆναι ὑπ' αὐτοῦ. τέλος δὲ, ἐπεί τε λιπαρέειν τὸν Ἡρακλέα, τὸν Δία μηχανήσασθαι,

etiam alia pecora mortua: est enim etiam de his ita lege cautum; nam ne haec quidem mactant. (42.) Iam quicumque templum habent *Iovi Thebano* sacrum, aut qui praefecturam incolunt Thebanam, hi omnes *ovibus* abstinent, capras vero immolant. Nec enim omnes Aegyptii eosdem perinde deos colunt, exceptis Iside et Osiride, quem esse Bacchum aiunt: hos enim pariter colunt omnes. Qui vero templum habent Mendeti sacrum, aut qui ex Mendesiâ sunt praefecturâ, hi capris abstinent, oves vero immolant. Thebani igitur, et quicumque alii, horum sacra sequentes, ovibus abstinent, hac de caussa legem illam sibi constitutam dicunt. *Cupivisse Herculem utique conspicere Iovem, hunc autem ab illo conspici noluisse. Ad extremum, quum assidue rogaret Hercules, hoc invento usum esse Io-*

κριὸν ἐκδείραντα, προέχεσθαί τε τὴν κεφαλὴν ἀποταμόντα τοῦ κριοῦ, καὶ ἐνδύντα τὸ νάκος, οὕτω οἱ ἑωυτὸν ἐπιδέξαι.“ Ἀπὸ τούτου κριοπρόσωπον τοῦ Διὸς τὤγαλμα ποιεῦσι Αἰγύπτιοι· ἀπὸ δὲ Αἰγυπτίων, Ἀμμώνιοι, ἐόντες Αἰγυπτίων τε καὶ Αἰθιόπων ἄποικοι, καὶ φωνὴν μεταξὺ ἀμφοτέρων νομίζοντες. δοκέειν δ' ἐμοὶ, καὶ τὸ οὔνομα Ἀμμώνιοι ἀπὸ τοῦδέ σφι τὴν ἐπωνυμίην ἐποιήσαντο· Ἀμμοῦν γὰρ Αἰγύπτιοι καλέουσι τὸν Δία. τοὺς δὲ κριοὺς οὐ θύουσι Θηβαῖοι, ἀλλ' εἰσί σφι ἱροὶ διὰ τοῦτο. μιῇ δὲ ἡμέρῃ τοῦ ἐνιαυτοῦ, ἐν ὁρτῇ τοῦ Διὸς, κριὸν ἕνα κατακόψαντες καὶ ἀποδείραντες, κατὰ τὠυτὸ ἐνδύουσι τὤγαλμα τοῦ Διὸς, καὶ ἔπειτα ἄλλο ἄγαλμα Ἡρακλέος προσάγουσι πρὸς αὐτό. ταῦτα δὲ ποιήσαντες, τύπτονται οἱ περὶ τὸν ἱρὸν ἅπαντες τὸν κριὸν, καὶ ἔπειτα ἐν ἱρῇ θήκῃ θάπτουσι αὐτόν.

vem: excoriasse arietem, tum abscissum arietis caput sibi praetendentem, et vellere eius indutum, ita se ei ostendisse. Inde Iovis imaginem faciunt Aegyptii arietinâ facie; et ab Aegyptiis hoc accepere *Ammonii*, qui sunt Aegyptiorum Aethiopumque colonia, et sermone utuntur ex utrisque mixto. Videturque mihi ipsum etiam nomen Ammoniorum indidem originem cepisse; nam Iovem Aegyptii *Ammoun* vocant. Thebani igitur arietes non mactant: sed sacros eos istam ob caussam habent. Verumtamen uno die quotannis, in Iovis festo, unum arietem caedunt; cuius detracto vellere similiter induunt Iovis simulacrum, deinde aliud simulacrum Herculis ad illud adducunt: eoque facto omnes, qui circa templum sunt, plangunt hircum, et deinde sacro in loculo eum sepeliunt.

Ἡρακλέος δὲ πέρι τόνδε τὸν λόγον ἤκουσα, ὅτι εἴη 43
τῶν δυώδεκα θεῶν. τοῦ ἑτέρου δὲ πέρι Ἡρακλέος, τὸν Ἕλληνες οἴδασι, οὐδαμῇ Αἰγύπτου ἐδυνάσθην ἀκοῦσαι. καὶ μὴν ὅτι γε οὐ παρ' Ἑλλήνων ἔλαβον τὸ οὔνομα τοῦ Ἡρακλέος Αἰγύπτιοι, ἀλλὰ Ἕλληνες μᾶλλον παρ' Αἰγυπτίων, καὶ Ἑλλήνων οὗτοι οἱ θέμενοι τῷ Ἀμφιτρύωνος γόνῳ τοὔνομα Ἡρακλέα, πολλά μοι καὶ ἄλλα τεκμήριά ἐστι τοῦτο οὕτω ἔχειν, ἐν δὲ καὶ τόδε, ὅτι τε τοῦ Ἡρακλέος τούτου οἱ γονέες ἀμφότεροι ἦσαν, Ἀμφιτρύων καὶ Ἀλκμήνη, γεγονότες τὸ ἀνέκαθεν ἀπ' Αἰγύπτου, καὶ διότι Αἰγύπτιοι οὔτε Ποσειδέωνος οὔτε Διοσκούρων τὰ οὐνόματά φασι εἰδέναι, οὐδέ σφι θεοὶ οὗτοι ἐν τοῖσι ἄλλοισι θεοῖσι ἀποδεδέχαται. καὶ μὴν εἴ γε παρ' Ἑλλήνων ἔλαβον οὔνομά τευ δαίμονος, τούτων οὐκ ἥκιστα, ἀλλὰ μάλιστα ἔμελ-

(43.) Ad *Herculem* vero quod spectat, hunc sermonem audivi, *esse eum ex duodecim deorum numero.* De altero vero Hercule, quem Graeci norunt, nusquam in Aegypto comperire quidquam potui. Ac sane, nomen Herculis non a Graecis accepisse Aegyptios, sed Graecos potius ab Aegyptiis, et Graecorum eos ipsos qui Amphitryonis filio nomen Herculis imposuerunt; hoc, inquam, ita esse, quum alia multa documenta habeo, tum vero et hoc, quod huius Herculis parentes ambo, Amphitryo et Alcmena, origine Aegyptii fuere, et quod Aegyptii nec Neptuni nomen, nec Dioscurorum, se nosse aiunt, neque hi dii ab illis in reliquorum deorum numerum sunt relati. Atqui si a Graecis ullius dei nomen accepissent, horum haud minime, immo vel maxime,

λον μνήμην ἕξειν, εἴπερ καὶ τότε ναυτιλίῃσι ἐχρέωντο, καὶ ἦσαν Ἑλλήνων τινὲς ναυτίλοι· ὡς ἔλπομαί τε καὶ ἐμὴ γνώμη αἱρέει, ὥστε τουτέων ἂν καὶ μᾶλλον τῶν θεῶν τὰ οὐνόματα ἐξεπιστέατο Αἰγύπτιοι ἢ τοῦ Ἡρακλέος. Ἀλλά τις ἀρχαῖός ἐστι θεὸς Αἰγυπτίοισι Ἡρακλέης· ὡς δὲ αὐτοὶ λέγουσι, ἐτέα ἐστὶ ἑπτακισχίλια καὶ μύρια ἐς Ἄμασιν βασιλεύσαντα, ἐπεί τε ἐκ τῶν ὀκτὼ θεῶν οἱ δυώδεκα θεοὶ ἐγένοντο, τῶν Ἡρακλέα
44 ἕνα νομίζουσι. Καὶ θέλων δὲ τούτων πέρι σαφές τι εἰδέναι ἐξ ὧν οἷόν τε ἦν, ἔπλευσα καὶ ἐς Τύρον τῆς Φοινίκης, πυνθανόμενος αὐτόθι εἶναι ἱρὸν Ἡρακλέος ἅγιον· καὶ ἶδον πλουσίως κατεσκευασμένον ἄλλοισί τε πολλοῖσι ἀναθήμασι, καὶ ἐν αὐτῷ ἦσαν στῆλαι δύο, ἡ μὲν, χρυσοῦ ἀπέφθου· ἡ δὲ, σμαράγδου λίθου, λάμ-

memoriam erant conservaturi; quandoquidem iam tunc navigationibus utebantur, atque etiam Graecorum nonnulli mare exercebant; quare existimo equidem, et non temere persuasum habeo, horum deorum nomina magis etiam, quam Herculis, ad Aegyptiorum notitiam fuisse perventura. At est Aegyptiis antiquus aliquis deus Hercules: nam, ut ipsi dicunt, septemdecim millia annorum usque ad Amasidis regnum effluxerant, postquam ex primis octo diis exstiterunt illi duodecim, quorum in numero Herculem ponunt. (44.) Qua de re cupiens certius aliquid, undecumque possem, cognoscere, *Tyrum* etiam navigavi in Phoeniciam, quum audivissem esse ibi *Herculis templum* praecipuâ religione cultum: conspexique id templum, quum aliis multis donariis largiter instructum, tum duae inibi columnae erant,

ποντος τὰς νύκτας μέγαθος. ἐς λόγους δὲ ἐλθὼν τοῖσι ἱρεῦσι τοῦ θεοῦ εἰρόμην ὁκόσος χρόνος εἴη ἐξ οὗ σφι τὸ ἱρὸν ἵδρυται. εὗρον δὲ οὐδὲ τούτους τοῖσι Ἕλλησι συμφερομένους. ἔφασαν γὰρ ἅμα Τύρῳ οἰκιζομένῃ καὶ τὸ ἱρὸν τοῦ θεοῦ ἱδρυνθῆναι· εἶναι δὲ ἔτεα ἀφ' οὗ Τύρον οἰκέουσι, τριηκόσια καὶ δισχίλια. εἶδον δὲ ἐν τῇ Τύρῳ καὶ ἄλλο ἱρὸν Ἡρακλέος, ἐπωνυμίην ἔχοντος Θασίου εἶναι. ἀπικόμην δὲ καὶ ἐς Θάσον, ἐν τῇ εὗρον ἱρὸν Ἡρακλέος ὑπὸ Φοινίκων ἱδρυμένον, οἳ κατ' Εὐρώπης ζήτησιν ἐκπλώσαντες, Θάσον ἔκτισαν· καὶ ταῦτα καὶ πέντε γενεῇσι ἀνδρῶν πρότερά ἐστι ἢ τὸν Ἀμφιτρύωνος Ἡρακλέα ἐν τῇ Ἑλλάδι γενέσθαι. Τὰ μὲν νυν ἱστορημένα δηλοῖ σαφέως παλαιὸν θεὸν τὸν Ἡρακλέα

altera purissimo ex auro, altera ex smaragdo lapide, quae noctu eximie splendebat. Sermones autem miscens cum illius dei sacerdotibus, quaesivi ex eis quantum temporis esset ex quo id templum esset statutum. Reperi autem, ne his quidem convenire cum Graecis: dixerunt enim, *simul cum Tyro conditâ templum etiam illud esse constitutum; esse autem, ex quo condita Tyrus sit, annos bis mille et trecentos.* Vidi vero Tyri aliud etiam *Herculis* templum, cognomine *Thasii.* Adii autem etiam Thasum, ibique templum reperi a Phoenicibus illis exstructum, qui, quum ad quaerendam Europam navibus essent profecti, Thasum condiderunt: quod quidem quinque hominum generationibus prius accidit, quam in Graeciâ natus est Hercules, Amphitryonis filius. Ex hactenus igitur expositis clare patet, antiquum deum Herculem esse. Quare rectissime mi-

ἐόντα. καὶ δοκέουσι δέ μοι οὗτοι ὀρθότατα Ἑλλήνων ποιέειν, οἳ διξὰ Ἡράκλεια ἱδρυσάμενοι ἔκτηνται· καὶ τῷ μὲν, ὡς ἀθανάτῳ, Ὀλυμπίῳ δὲ ἐπωνυμίην, θύου-
45 σι· τῷ δὲ ἑτέρῳ, ὡς ἥρωϊ ἐναγίζουσι. Λέγουσι δὲ πολλὰ καὶ ἄλλα ἀνεπισκέπτως οἱ Ἕλληνες. εὐήθης δὲ αὐτέων καὶ ὅδε ὁ μῦθός ἐστι, τὸν περὶ τοῦ Ἡρακλέος λέγουσι· ὡς „αὐτὸν ἀπικόμενον ἐς Αἴγυπτον στέψαντες οἱ Αἰγύπτιοι, ὑπὸ πομπῆς ἐξῆγον ὡς θύσοντες τῷ Διΐ· τὸν δὲ, τέως μὲν ἡσυχίην ἔχειν· ἐπεὶ δὲ αὐτοῦ πρὸς τῷ βωμῷ κατάρχοντο, ἐς ἀλκὴν τραπόμενον, πάντας σφέας καταφονεῦσαι.“ Ἐμοὶ μέν νυν δοκέουσι, ταῦτα λέγοντες, τῆς Αἰγυπτίων φύσιος καὶ τῶν νόμων πάμπαν ἀπείρως ἔχειν οἱ Ἕλληνες. τοῖσι γὰρ οὐδὲ κτήνεα ὁσίη θύειν ἐστὶ, χωρὶς οἴων, καὶ ἐρσέ-

XLV. 11. οἴων. *Vulgo alii* ὑῶν, praeter sues.

hi videntur illi ex Graecis facere, qui bina Herculis templa constituta habent; et alteri Herculi ut immortali, cognomine Olympio, sacra faciunt; alterum heroicis honoribus prosequuntur. (45.) Narrant autem Graeci quum alia multa inconsiderate, tum et haec fatua eorum fabula est, quam de *Hercule* memorant; dicentes, *quum in Aegyptum venisset, coronatum ab Aegyptiis veluti victimam fuisse, et cum pompâ eductum, ut Iovi immolaretur: illumque initio quidem quietem egisse, deinde vero quum ad altare auspicarentur sacrificium, exserto robore cunctos interfecisse.* Mihi vero haec dicentes Graeci prorsus ignari videntur esse naturae Aegyptiorum, institutorumque quibus illi utuntur. Quibus enim nefas est pecudes mactare, exceptis ovibus et

νων βοῶν καὶ μόσχων, ὅσοι ἂν καθαροὶ ἔωσι, καὶ χηνέων· κῶς ἂν οὗτοι ἀνθρώπους θύοιεν; ἔτι δὲ ἕνα ἐόντα τὸν Ἡρακλέα, καὶ ἔτι ἄνθρωπον, ὥς δή φασι, κῶς φύσιν ἔχει πολλὰς μυριάδας φονεῦσαι; Καὶ περὶ μὲν τούτων τοσαῦτα ἡμῖν εἰποῦσι, καὶ παρὰ τῶν θεῶν καὶ παρὰ τῶν ἡρώων εὐμένεια εἴη.

Τὰς δὲ δὴ αἶγας καὶ τοὺς τράγους τῶνδε εἵνεκα οὐ 46 θύουσι Αἰγυπτίων οἱ εἰρημένοι. τὸν Πᾶνα τῶν ὀκτὼ θεῶν λογίζονται εἶναι οἱ Μενδήσιοι· τοὺς δὲ ὀκτὼ θεοὺς τούτους, προτέρους τῶν δυώδεκα θεῶν φασι γενέσθαι. γράφουσί τε δὴ καὶ γλύφουσι οἱ ζωγράφοι καὶ οἱ ἀγαλματοποιοὶ τοῦ Πανὸς τὤγαλμα, κατάπερ Ἕλληνες, αἰγοπρόσωπον καὶ τραγοσκελέα· οὔ τι τοιοῦτον νομίζοντες εἶναί μιν, ἀλλ' ὁμοῖον τοῖσι ἄλλοισι θεοῖσι. ὅτευ δὲ εἵνεκα τοιοῦτον γράφουσι αὐτὸν, οὔ μοι ἥδιόν

bobus maribus vitulisque, si mundi fuerint, et anseribus; hi quo pacto hominem mactarent? Praeterea, quum unus fuerit Hercules, atque etiam tum homo, ut ipsi aiunt; quo pacto fieri potuit, ut multas hominum myriades occideret? Sed haec a me hactenus hisce de rebus dicta Dii et Heroës, quaeso, in bonam partem accipiant!

(46.) *Capras* autem et *hircos* hac de caussâ non mactant ii ex Aegyptiis, quos supra dixi. *Pan* in octo deorum numero habetur apud *Mendesios*: quos octo deos priores aiunt fuisse duodecim diis. Pingunt autem et exsculpunt pictores et sculptores simulacrum Panis prorsus ut Graeci, facie caprinâ, et pedibus hirci: non quod eum talem esse arbitrentur; sed similem illum aliis diis existimant. Cur autem

ἔστι λέγειν. σέβονται δὲ πάντας τοὺς αἶγας οἱ Μενδήσιοι, καὶ μᾶλλον τοὺς ἔρσενας τῶν θηλέων, καὶ τούτων οἱ αἰπόλοι τιμὰς μέζονας ἔχουσι. ἐκ δὲ τούτων εἷς μάλιστα, ὅστις ἐπεὰν ἀποθάνῃ, πένθος μέγα παντὶ τῷ Μενδησίῳ νομῷ τίθεται. καλέεται δὲ ὅ τε τράγος καὶ ὁ Πὰν Αἰγυπτιστὶ, Μένδης. ἐγένετο δ' ἐν τῷ νομῷ τούτῳ ἐπ' ἐμεῦ τοῦτο τὸ τέρας· γυναικὶ τράγος ἐμίσγετο ἀναφανδόν. τοῦτο ἐς ἐπίδεξιν ἀνθρώπων ἀπίκετο.

47 Ὗν δὲ Αἰγύπτιοι μιαρὸν ἥγηνται θηρίον εἶναι, καὶ τοῦτο μὲν, ἤν τις ψαύσῃ αὐτῶν παριὼν ὑὸς αὐτοῖσι ἱματίοισι, ἀπ' ὧν ἔβαψε ἑωυτὸν, βὰς ἐπὶ τὸν ποταμόν· τοῦτο δὲ, οἱ συβῶται, ἐόντες Αἰγύπτιοι ἐγγε-

XLVII. 2. αὐτοῖσι ἱματίοισι) *Alii* αὐτοῖσι τοῖσι ἱματ. *hoc sensu*, cum ipsis vestimentis se immergit.

ita pingant, non in animo mihi est exponere. Religiose autem colunt Mendesii caprarum omne genus, sed magis etiam mares quam foeminas; et hos maiore in honore habent pastores. [*sive:* et horum pastores maiore sunt in honore.] Ex his autem unus est maxime, qui quando moritur, universa Mendesia praefectura ingenti in luctu versatur. Nominatur vero et hircus et Pan sermone Aegyptiorum *Mendes.* Accidit autem in hac praefectura meâ aetate hoc prodigium: hircus cum muliere coiit propalam: eaque res ad omnium hominum notitiam pervenit. (47.) *Suem* vero sordidum animal esse censent Aegyptii; ita quidem, ut, si quis inter transeundum vel solis vestimentis suem tetigerit, ad flumen abeat, et immergens sese abluat. Itaque etiam subulci, quamvis sint indigenae Aegyptii, soli ex omnibus Aegyptiis

νέες, ἐς ἱρὸν οὐδὲν τῶν ἐν Αἰγύπτῳ ἐσέρχονται μοῦνοι πάντων· οὐδέ σφι ἐκδίδοσθαι θυγατέρα οὐδεὶς ἐθέλει, οὐδ' ἄγεσθαι ἐξ αὐτέων· ἀλλ' ἐκδιδόαταί τε οἱ συβῶται καὶ ἀγέαται ἐξ ἀλλήλων. τοῖσι μέν νυν ἄλλοισι θεοῖσι θύειν ὗς οὐ δικαιεῦσι Αἰγύπτιοι· Σελήνῃ δὲ καὶ Διονύσῳ μούνοισι, τοῦ αὐτοῦ χρόνου, τῇ αὐτῇ πανσελήνῳ, τοὺς ὗς θύσαντες, πατέονται τῶν κρεῶν. διότι δὲ τοὺς ὗς ἐν μὲν τῇσι ἄλλῃσι ὁρτῇσι ἀπεστυγήκασι, ἐν δὲ ταύτῃ θύουσι, ἔστι μὲν λόγος περὶ αὐτοῦ ὑπ' Αἰγυπτίων λεγόμενος· ἐμοὶ μέντοι ἐπισταμένῳ οὐκ εὐπρεπέστερός ἐστι λέγεσθαι. θυσίη δὲ ἥδε τῶν ὑῶν τῇ Σελήνῃ ποιέεται· ἐπεὰν θύσῃ, τὴν οὐρὴν ἄκρην καὶ τὸν σπλῆνα καὶ τὸν ἐπίπλοον συνθεὶς ὁμοῦ, κατ' ὦν ἐκάλυψε πάσῃ τοῦ κτήνεος τῇ πιμελῇ τῇ περὶ τὴν νηδὺν γινομένῃ· καὶ ἔπειτα καταγίζει πυρί. τὰ δὲ ἄλλα

nullum templum ingrediuntur: neque quisquam illis filiam vult elocare, nec illorum filiam ducere uxorem: sed inter se subulci filias elocant, et matrimonia ineunt. Aliis igitur diis sues immolare nefas ducunt Aegyptii: Lunae vero et Baccho solis, eodem tempore, eodem plenilunio, sues immolant, et carne eorum vescuntur. Cur autem aliis in festis a suibus abhorreant, in hoc vero eas immolent, caussam huius rei adferunt Aegyptii; quam licet noverim, non me decet referre. Sacrificantur autem sues *Lunae* in hunc modum. Qui sacrum facit, is mactatâ sue extremam eius caudam, splenem, et omentum, in unum componit, omnique adipe, qui in pecudis abdomine est, obtegit, tum accenso igne adolet. Deinde reliquâ carne vescuntur eodem plenilunii die, quo sacra

κρέα σιτέονται ἐν τῇ πανσελήνῳ, ἐν τῇ ἂν τὰ ἱρὰ θύ-
σωσι· ἐν ἄλλῃ δὲ ἡμέρῃ οὐκ ἂν ἔτι γευσαίατο. οἱ δὲ
πένητες αὐτῶν ὑπ' ἀσθενείης βίου σταιτίνας πλάσαν-
48 τες ὗς, καὶ ὀπτήσαντες ταύτας, θύουσι. Τῷ δὲ Διο-
νύσῳ, τῆς ὁρτῆς τῇ δορπίῃ, χοῖρον πρὸ τῶν θυρέων
σφάξας ἕκαστος, διδοῖ ἀποφέρεσθαι τὸν χοῖρον αὐτῷ
τῷ ἀποδομένῳ τῶν συβωτέων. τὴν δὲ ἄλλην ἀνάγουσι
ὁρτὴν τῷ Διονύσῳ οἱ Αἰγύπτιοι, πλὴν χορῶν, κατὰ
ταὐτὰ σχεδὸν πάντα Ἕλλησι. ἀντὶ δὲ φαλλῶν, ἄλλα
σφί ἐστι ἐξευρημένα ὅσον τε πηχυαῖα ἀγάλματα νευ-
ρόσπαστα, τὰ περιφορέουσι κατὰ κώμας γυναῖκες,
νεῦον τὸ αἰδοῖον, οὐ πολλῷ τέῳ ἔλασσον ἐὸν τοῦ ἄλ-
λου σώματος. προηγέεται δὲ αὐλός· αἱ δὲ ἕπονται
ἀείδουσαι τὸν Διόνυσον. διότι δὲ μέζον τε ἔχει τὸ αἰ-
δοῖον, καὶ κινέει μοῦνον τοῦ σώματος, ἔστι λόγος περὶ

XLVIII. 5. *Alii* πλὴν χοίρων, exceptis *porcis.*

fecerunt: alio vero die nemo amplius gustaverit. Pauperes vero, ob victus tenuitatem, farinaceas fingunt sues, easque coctas offerunt. (48.) *Baccho* vero, vesperâ quae festum antecedit, unusquisque suem ante ianuam aedium suarum mactat; mactatam vero eidem homini, qui illi eam vendiderat, tradit auferendam. Reliquum vero festum Baccho, choros si excipias, eodem prorsus modo agunt atque Graeci. Loco phallorum autem alio invento utuntur; imaginibus fere cubitalibus, nervo mobilibus, quas per vicos circumferunt mulieres, nutante veretro, haud multo minori quam reliquum totum corpus. Praecedit tibia, sequunturque mulieres, Baccho carmina canentes. Cur autem veretrum sit maius, et hoc unum in cor-

αὐτοῦ ἱρὸς λεγόμενος. Ἤδη ὦν δοκέει μοι Μελάμ- 49
πους ὁ Ἀμυθέωνος τῆς θυσίης ταύτης οὐκ εἶναι ἀδαὴς, ἀλλ' ἔμπειρος. Ἕλλησι γὰρ δὴ Μελάμπους ἐστὶ ὁ ἐξηγησάμενος τοῦ Διονύσου τό τε οὔνομα, καὶ τὴν θυσίην, καὶ τὴν πομπὴν τοῦ φαλλοῦ. ἀτρεκέως μὲν οὐ πάντα συλλαβὼν τὸν λόγον ἔφηνε· ἀλλ' οἱ ἐπιγενόμενοι τούτῳ σοφισταὶ μεζόνως ἐξέφηναν. τὸν δ' ὦν φαλλὸν τὸν τῷ Διονύσῳ πεμπόμενον Μελάμπους ἐστὶ ὁ κατηγησάμενος· καὶ ἀπὸ τούτου μαθόντες ποιεῦσι τὰ ποιεῦσιν Ἕλληνες. Ἐγὼ μέν νύν φημι Μελάμποδα γενόμενον ἄνδρα σοφὸν, μαντικήν τε ἑωυτῷ συστῆσαι, καὶ, πυθόμενον ἀπ' Αἰγύπτου, ἄλλα τε πολλὰ ἐσηγήσασθαι Ἕλλησι, καὶ τὰ περὶ τὸν Διόνυσον, ὀλίγα αὐτῶν παραλλάξαντα. οὐ γὰρ δὴ συμπεσέειν γε φήσω

pore moveatur, eius rei sacra quaedam redditur ratio. (49.) Iam igitur huius sacri videtur mihi *Melampus*, Amytheonis filius, non fuisse ignarus, sed cognitum illud habuisse. Qui enim Graecos et nomen et sacra Bacchi et phalli pompam docuit, is Melampus est. Sed non totam rem recte perceptam aperuit: alii autem post eum docti viri amplius illam patefecerunt. Phallum certe, qui in Bacchi pompâ circumfertur, Melampus instituit; et ab illo edocti faciunt Graeci quae faciunt. Ego itaque adfirmo, Melampodem, quum esset vir doctrinâ et ingenio praestans, et divinandi artem sibi comparasse, et quum alia multa, quae ex Aegypto cognoverat, tum ea quae ad Bacchum spectant, Graecos docuisse, pauca immutantem. Nec enim dicam equidem, fortuito coin-

τά τε ἐν Αἰγύπτῳ ποιεύμενα τῷ θεῷ, καὶ τὰ ἐν τοῖσι Ἕλλησι· ὁμότροπα γὰρ ἂν ἦν τοῖσι Ἕλλησι, καὶ οὐ νεωστὶ ἐσαγμένα. οὐ μὴν οὐδὲ φήσω ὅκως Αἰγύπτιοι παρ' Ἑλλήνων ἔλαβον ἢ τοῦτο, ἢ ἄλλο κού τι νόμαιον. πυθέσθαι δέ μοι δοκέει μάλιστα Μελάμπους τὰ περὶ τὸν Διόνυσον παρὰ Κάδμου τε τοῦ Τυρίου, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἐκ Φοινίκης ἀπικομένων ἐς τὴν νῦν Βοιωτίην καλεομένην χώρην.

50 Σχεδὸν δὲ καὶ πάντα τὰ οὐνόματα τῶν θεῶν ἐξ Αἰγύπτου ἐλήλυθε ἐς τὴν Ἑλλάδα. διότι μὲν γὰρ ἐκ τῶν βαρβάρων ἥκει, πυνθανόμενος οὕτω εὑρίσκω ἐόν· δοκέω δ' ὦν μάλιστα ἀπ' Αἰγύπτου ἀπῖχθαι. ὅτι γὰρ δὴ μὴ Ποσειδέωνος, καὶ Διοσκούρων, ὡς καὶ πρότερόν μοι ταῦτα εἴρηται, καὶ Ἥρης, καὶ Ἱστίης, καὶ Θέμιος, καὶ Χαρίτων, καὶ Νηρηίδων, τῶν ἄλλων θεῶν

eidisse [*sive:* eodem tempore ortum cepisse] ea quae in Aegypto peraguntur huic deo, et quae apud Graecos: forent enim reliquis Graecorum moribus institutisque conformia, nec recens introducta: nec vero rursus dicam, a Graecis accepisse Aegyptios sive hoc, sive aliud ullum institutum. Accepisse autem Melampus haec, quae ad Bacchi cultum spectant, maxime a Cadmo Tyrio mihi videtur, et ab his qui cum eo ex Phoenicia in hanc terram, quae nunc Boeotia vocatur, advenerant.

(50.) Enimvero omnia propemodum *deorum nomina ex Aegypto* in Graeciam pervenerunt. Nam, a barbaris advenisse, perquirendo compertum habeo: puto autem, ex Aegypto maxime fuisse adlata. Etenim si Neptunum et Dioscuros excipias, ut iam ante dixi, tum Iunonem, Vestam, Themitem, Charitas et

Αἰγυπτίοισι αἰεί κοτε τὰ οὐνόματά ἐστι ἐν τῇ χώρῃ.
λέγω δὴ τὰ λέγουσι αὐτοὶ Αἰγύπτιοι. τῶν δὲ οὔ φασι
θεῶν γινώσκειν τὰ οὐνόματα, οὗτοι δέ μοι δοκέουσι
ὑπὸ Πελασγῶν ὀνομασθῆναι, πλὴν Ποσειδέωνος. τοῦ-
τον δὲ τὸν θεὸν παρὰ Λιβύων ἐπύθοντο. οὐδαμοὶ γὰρ
ἀπ' ἀρχῆς Ποσειδέωνος οὔνομα ἔκτηνται, εἰ μὴ Λίβυες·
καὶ τιμέωσι τὸν θεὸν τοῦτον αἰεί. νομίζουσι δ' ὦν Αἰ-
γύπτιοι οὐδ' ἥρωσι οὐδέν. Ταῦτα μέν νυν, καὶ ἄλλα 51
πρὸς τούτοισι τὰ ἐγὼ φράσω, Ἕλληνες ἀπ' Αἰγυπτίων
νενομίκασι. τοῦ δὲ Ἑρμέω τὰ ἀγάλματα ὀρθὰ ἔχειν
τὰ αἰδοῖα ποιεῦντες, οὐκ ἀπ' Αἰγυπτίων μεμαθήκασι,
ἀλλ' ἀπὸ Πελασγῶν· πρῶτοι μὲν Ἑλλήνων ἁπάντων
Ἀθηναῖοι παραλαβόντες, παρὰ δὲ τούτων ὦλλοι. Ἀθη-
ναίοισι γὰρ, ἤδη τηνικαῦτα ἐς Ἕλληνας τελέουσι, Πε-

Nereidas; reliquorum deorum omnium nomina ab omni retro tempore in Aegypto exstitere. Dico autem quae dicunt ipsi Aegyptii. Quorum vero deorum ignorare se nomina aiunt, his mihi videntur Pelasgi nomina imposuisse, excepto Neptuno: huius autem dei notitia ex Libyâ ad Graecos pervenit: nullus enim populus, praeter Libyes, Neptuni olim nomen habuit: Libyes vero deum hunc perpetuo coluerunt. Porro nec Heroas ullo cultu prosequuntur Aegyptii. (51.) Ista igitur, quae dixi, et praeterea alia, de quibus dicturus sum, ab Aegyptiis acceperunt Graeci. Quod vero *Mercurii* imagines faciunt erecta pudenda habentes, id non ab Aegyptiis didicerunt; sed a Pelasgis acceperunt primi Graecorum omnium Athenienses, ac deinde ab his caeteri. Nam cum Atheniensibus, qui iam tum Hellenibus accen-

λασγοὶ σύνοικοι ἐγένοντο ἐν τῇ χώρῃ· ὅθεν περ καὶ Ἕλληνες ἤρξαντο νομισθῆναι. ὅστις δὲ τὰ Καβείρων ὄργια μεμύηται, τὰ Σαμοθρηΐκες ἐπιτελέουσι, παραλαβόντες παρὰ Πελασγῶν, οὗτος ὡνὴρ οἶδε τὸ λέγω. τὴν γὰρ Σαμοθρηΐκην οἴκεον πρότερον Πελασγοὶ οὗτοι, τοί περ Ἀθηναίοισι σύνοικοι ἐγένοντο, καὶ παρὰ τούτων Σαμοθρηΐκες τὰ ὄργια παραλαμβάνουσι. ὀρθὰ ὦν ἔχειν τὰ αἰδοῖα τἀγάλματα τοῦ Ἑρμέω, Ἀθηναῖοι πρῶτοι Ἑλλήνων, μαθόντες παρὰ Πελασγῶν, ἐποιήσαντο. οἱ δὲ Πελασγοὶ ἱρόν τινα λόγον περὶ αὐτοῦ ἔλεξαν, τὰ
52 ἐν τοῖσι ἐν Σαμοθρηΐκῃ μυστηρίοισι δεδήλωται. Ἔθυον δὲ πάντα πρότερον οἱ Πελασγοὶ θεοῖσι ἐπευχόμενοι, ὡς ἐγὼ ἐν Δωδώνῃ οἶδα ἀκούσας· ἐπωνυμίην δὲ οὐδ' οὔνομα ἐποιεῦντο οὐδενὶ αὐτέων· οὐ γὰρ ἀκηκόεσάν κω. θεοὺς δὲ προσωνόμασάν σφεας ἀπὸ τοῦ τοιούτου, ὅτι

sebantur, simul in eadem regione habitabant *Pelasgi;* unde etiam ipsi coeperunt in Hellenum numero haberi. Quisquis mysteriis *Cabirorum* initiatus est, quae Samothraces celebrant, is novit quid sit quod dico. Samothraciam enim prius incoluerant hi Pelasgi, qui cum Atheniensibus habitaverunt: et ab his Samothraces mysteria acceperunt. Igitur Mercurii imagines pudendis erectis primi Graecorum Athenienses fecerunt, a Pelasgis edocti. Pelasgi vero eius rei sacram quamdam rationem adferebant, quae in Samothracicis mysteriis explicatur. (52.) Sacrificia autem omnia olim peragebant *Pelasgi* deos precantes, ut ego Dodonae mihi adfirmatum cognovi: sed cognomento aut nomine nullum eorum compellabant; nec dum enim audiverant. Solum *D e o s* adpel-

κόσμῳ θέντες τὰ πάντα πρήγματα καὶ πάσας νομὰς εἶχον. ἔπειτεν δὲ, χρόνου πολλοῦ διεξελθόντος, ἐπύθοντο ἐκ τῆς Αἰγύπτου ἀπικόμενα τὰ οὐνόματα τῶν θεῶν τῶν ἄλλων, Διονύσου δὲ ὕστερον πολλῷ ἐπύθοντο. καὶ μετὰ χρόνον ἐχρηστηριάζοντο περὶ τῶν οὐνομάτων ἐν Δωδώνῃ· τὸ γὰρ δὴ μαντήϊον τοῦτο νενόμισται ἀρχαιότατον τῶν ἐν Ἕλλησι χρηστηρίων εἶναι, καὶ ἦν τὸν χρόνον τοῦτον μοῦνον. ἐπεὶ ὦν ἐχρηστηριάζοντο ἐν τῇ Δωδώνῃ οἱ Πελασγοὶ „εἰ ἀνέλωνται τὰ οὐνόματα τὰ ἀπὸ τῶν βαρβάρων ἥκοντα·“ ἀνεῖλε τὸ μαντήϊον „χρᾶσθαι.“ ἀπὸ μὲν δὴ τούτου τοῦ χρόνου ἔθυον, τοῖσι οὐνόμασι τῶν θεῶν χρεώμενοι. παρὰ δὲ Πελασγῶν Ἕλληνες ἐξεδέξαντο ὕστερον. Ἔνθεν δὲ ἐγένετο ἕκαστος τῶν 53
θεῶν, εἴτε δ' αἰεὶ ἦσαν πάντες, ὁκοῖοί τέ τινες τὰ εἴδεα,

labant, (θεοὺς a verbo θεῖναι, *ponere*,) *eo quod omnes res ordine posuissent, ac distribuissent.* Deinde vero, multo interiecto tempore, didicerunt ex Aegypto adlata aliorum deorum nomina; Bacchi vero nomen multo post cognoverunt. Aliquanto post, *Dodonam* miserunt, horum nominum caussâ oraculum consulentes: est enim antiquissimum Graecis oraculum hoc constitutum, et tunc temporis nullum aliud praeter hoc erat. Consulentibus igitur Dodonae oraculum Pelasgis, *an nomina susciperent deorum, a barbaris adlata?* datum est responsum, *Uterentur illis.* Ab hoc igitur tempore in sacris faciendis usi sunt Pelasgi nominibus deorum: a Pelasgis vero postmodum acceperunt ea Hellenes. (53.) Unde autem exstiterit unusquisque deorum, an vero semper fuerint omnes, tum qua sint specie, ignorarunt

οὐκ ἠπιστέατο μέχρι οὗ πρώην τε καὶ χθὲς, ὡς εἰπεῖν λόγῳ. Ἡσίοδον γὰρ καὶ Ὅμηρον ἡλικίην τετρακοσίοισι ἔτεσι δοκέω μευ πρεσβυτέρους γενέσθαι, καὶ οὐ πλέοσι. οὗτοι δέ εἰσι οἱ ποιήσαντες Θεογονίην Ἕλλησι, καὶ τοῖσι θεοῖσι τὰς ἐπωνυμίας δόντες, καὶ τιμάς τε καὶ τέχνας διελόντες, καὶ εἴδεα αὐτῶν σημήναντες. οἱ δὲ πρότερον ποιηταὶ λεγόμενοι τούτων τῶν ἀνδρῶν γενέσθαι, ὕστερον, ἐμοί γε δοκέειν, ἐγένοντο τούτων. καὶ τὰ μὲν πρῶτα αἱ Δωδωνίδες ἱρήϊαι λέγουσι· τὰ δὲ ὕστερα, τὰ ἐς Ἡσίοδόν τε καὶ Ὅμηρον ἔχοντα, ἐγὼ λέγω.

54 Χρηστηρίων δὲ πέρι, τοῦ τε ἐν Ἕλλησι, καὶ τοῦ ἐν Λιβύῃ, τόνδε Αἰγύπτιοι λόγον λέγουσι. ἔφασαν οἱ ἱρέες τοῦ Θηβαιέος Διὸς „ δύο γυναῖκας ἱρηΐας ἐκ Θη-

Graeci, usque ad nuperrimum diem, ut verbo dicam. *Hesiodum* enim et *Homerum* quadringentis annis me antiquiores esse existimo, non amplius. Hi sunt autem qui *Deorum generationem* Graecis condiderunt, et cognomina ac nomina diis imposuerunt, et honores artesque distribuerunt, et eorum formas delinearunt. Qui vero dicuntur his antiquiores fuisse poëtae, hi post illos, ut equidem puto, exstiterunt. Iam quae prius dixi, ea ex ore Dodonidarum sacerdotum retuli; quae vero deinde, ad Hesiodum et Homerum spectantia, ea meis verbis dico.

(54.) De *Oraculis* autem, quum de illo quod *apud Graecos* (*Dodonae*) est, tum eo quod *in Libya*, hancce historiam narrant Aegyptii. Dixerunt mihi Iovis Thebani sacerdotes, *duas mulieres*, *templi ministras, Thebis olim abductas fuisse a Phoe-*

βέων ἐξαχθῆναι ὑπὸ Φοινίκων· καὶ τὴν μὲν αὐτέων πυθέσθαι ἐς Λιβύην πρηθεῖσαν, τὴν δὲ ἐς τοὺς Ἕλληνας· ταύτας δὲ τὰς γυναῖκας εἶναι τὰς ἱδρυσαμένας τὰ μαντήϊα πρώτας ἐν τοῖσι εἰρημένοισι ἔθνεσι.“ Εἰρομένου δέ μευ, ὁκόθεν οὕτω ἀτρεκέως ἐπιστάμενοι λέγουσι, ἔφασαν πρὸς ταῦτα „ζήτησιν μεγάλην ἀπὸ σφέων γενέσθαι τῶν γυναικῶν τουτέων· καὶ ἀνευρεῖν μέν σφεας οὐ δυνατοὶ γενέσθαι· πυθέσθαι δὲ ὕστερον ταῦτα περὶ αὐτέων τάπερ δὴ ἔλεγον.“ Ταῦτα μέν νυν τῶν ἐν Θή- 55
βῃσι ἱρέων ἤκουον· τάδε δὲ Δωδωναίων φασὶ αἱ προμάντιες· „Δύο πελειάδας μελαίνας ἐκ Θηβέων τῶν Αἰγυπτιέων ἀναπταμένας, τὴν μὲν αὐτέων ἐς Λιβύην, τὴν δὲ παρὰ σφέας ἀπικέσθαι. ἱζομένην δέ μιν ἐπὶ φηγὸν, αὐδάξασθαι φωνῇ ἀνθρωπηΐῃ, ὡς χρεὼν εἴη μαντήϊον αὐτόθι Διὸς γενέσθαι. καὶ αὐτοὺς ὑπολαβεῖν

nicibus; compertumque esse, alteram earum venditam fuisse in Libyam, alteram in Graeciam: hasque esse mulieres, quae oracula illa apud praedictos populos primum instituissent. Quum vero ex illis quaesissem, unde haec, quae adfirmant, tam adcurate nossent, responderunt ad haec: *magnam curam fuisse adhibitam ad investigandas mulieres, sed reperiri eas non potuisse: deinde vero compertum esse id quod dixissent.* (55.) Ista igitur ex Thebanis audivi sacerdotibus; Dodonaeorum vero prophetissae haec narrant: *Duas nigras columbas Thebis Aegyptiis avolasse, earum alteram in Libyam, alteram ad se venisse. Et hanc quidem in fago residentem, humanâ linguâ locutam dixisse, instituendum ibi esse Iovis oraculum. Dodonaeos*

θεῖον εἶναι τὸ ἐπαγγελλόμενον αὐτοῖσι, καί σφεας ἐκ τούτου ποιῆσαι. τὴν δὲ ἐς τοὺς Λίβυας οἰχομένην πελειάδα, λέγουσι Ἄμμωνος χρηστήριον κελεῦσαι τοὺς Λίβυας ποιέειν.“ ἔστι δὲ καὶ τοῦτο Διός. Δωδωναίων δὲ αἱ ἱρήϊαι, τῶν τῇ πρεσβυτάτῃ οὔνομα ἦν Προμένεια, τῇ δὲ μετὰ ταύτην, Τιμαρέτη, τῇ δὲ νεωτάτῃ, Νικάνδρη, ἔλεγον ταῦτα. συνωμολόγεον δέ σφι καὶ οἱ ἄλ-
56 λοι Δωδωναῖοι οἱ περὶ τὸ ἱρόν. Ἐγὼ δ᾽ ἔχω περὶ αὐτέων γνώμην τήνδε. εἰ ἀληθέως οἱ Φοίνικες ἐξήγαγον τὰς ἱρὰς γυναῖκας, καὶ τὴν μὲν αὐτέων ἐς Λιβύην, τὴν δὲ ἐς τὴν Ἑλλάδα ἀπέδοντο, δοκέει ἐμοὶ ἡ γυνὴ αὕτη τῆς νῦν Ἑλλάδος, πρότερον δὲ Πελασγίης καλευμένης τῆς αὐτῆς ταύτης, πρηθῆναι ἐς Θεσπρωτούς· ἔπειτα δουλεύουσα αὐτόθι, ἱδρύσασθαι ὑπὸ φηγῷ πε-

igitur existimasse, divinitus id sibi praecipi, et continuo mandata fecisse. Illam autem columbam quae in Libyam abierat, dicunt, *iussisse Libyas, ut Ammonis instituerent oraculum.* Est autem et hoc, Iovis oraculum. Haec mihi dixerunt mulieres quae apud Dodonaeos sacerdotio funguntur; quarum natu maximae nomen est Promeneae; alteri, Timaretae; natu minimae, Nicandrae. Atque his consentiebant alii Dodonaei, qui circa id templum ministrant. (56.) Quibus de rebus haec est mea sententia. Quod si revera Phoenices sacras mulieres abduxerunt, earumque alteram in Lybiam vendiderunt, alteram in Graeciam; videtur mihi haec altera in huius terrae, quae nunc Graecia, olim vero Pelasgia vocabatur, eam regionem vendita fuisse, quam Thesprotii incolunt; deinde vero, quum ibi serviret,

φυκίη Διὸς ἱρὸν· ὥσπερ ἦν οἰκὸς, ἀμφιπολεύουσαν ἐν
Θήβῃσι ἱρὸν Διὸς, ἔνθα ἀπίκετο, ἐνθαῦτα μνήμην αὐ-
τοῦ ἔχειν. ἐκ δὲ τούτου, χρηστήριον κατηγήσατο, ἐπεί
τε συνέλαβε τὴν Ἑλλάδα γλῶσσαν. φάναι δέ οἱ
ἀδελφεὴν ἐν Λιβύῃ πεπρῆσθαι ὑπὸ τῶν αὐτῶν Φοινί-
κων, ὑπ᾽ ὧν καὶ αὐτὴ ἐπρήθη. Πελειάδες δέ μοι δο- 57
κέουσι κληθῆναι πρὸς Δωδωναίων ἐπὶ τοῦδε αἱ γυναῖ-
κες, διότι βάρβαροι ἦσαν· ἐδόκεον δέ σφι ὁμοίως ὄρνισι
φθέγγεσθαι. μετὰ δὲ χρόνον τὴν πελειάδα ἀνθρωπηΐῃ
φωνῇ αὐδάξασθαι λέγουσι, ἐπεί τε συνετά σφι ηὔδα
ἡ γυνή· ἕως δὲ ἐβαρβάριζε, ὄρνιθος τρόπον ἐδόκεέ σφι
φθέγγεσθαι. ἐπεὶ τέῳ τρόπῳ ἂν πελειάς γε ἀνθρωπηΐῃ
φωνῇ φθέγξαιτο; μέλαιναν δὲ λέγοντες εἶναι τὴν πε-

sub fago arbore aedem Iovi statuisse: quemadmodum consentaneum est, eam quae Thebis in Iovis templo famulata esset, eo in loco, quo nunc delata esset, memoriam illius servasse. Deinde, postquam Graecum addidicit sermonem, oraculum ibidem instituit. Probabile est etiam, dixisse eam, sororem suam in Libyam esse venditam ab eisdem Phoenicibus, a quibus et ipsa vendita fuisset. (57.) Quod autem *columbae* nominatae sint a Dodonaeis istae mulieres, id ea re factum mihi videtur, quod barbarae fuissent: eo enim visae illis erant vocem edere similem avibus. Post aliquod tempus autem humanâ voce aiunt locutam esse columbam; scilicet postquam eo sermone, quem ipsi intelligebant, loqui coepit: quoad vero barbare loquebatur, avium more sonum edere illis visa erat. Nam quo pacto columba humanâ linguâ loqueretur? Quod vero *nigram* fuisse di-

λειάδα, σημαίνουσι ὅτι Αἰγυπτίη ἡ γυνὴ ἦν. Ἡ δὲ μαντηΐη ἥ τε ἐν Θήβῃσι τῇσι Αἰγυπτίῃσι καὶ ἐν Δωδώνῃ, παραπλήσιαι ἀλλήλῃσι τυγχάνουσι ἐοῦσαι. Ἔστι δὲ καὶ τῶν ἱρῶν ἡ μαντικὴ ἀπ' Αἰγύπτου ἀπιγμένη.

58 Πανηγύρις δὲ ἄρα καὶ πομπὰς καὶ προσαγωγὰς πρῶτοι ἀνθρώπων Αἰγύπτιοί εἰσι οἱ ποιησάμενοι· καὶ παρὰ τούτων Ἕλληνες μεμαθήκασι. τεκμήριον δέ μοι τούτου, τόδε· αἱ μὲν γὰρ φαίνονται ἐκ πολλοῦ τευ χρόνου ποιεύμεναι· αἱ δὲ Ἑλληνικαὶ νεωστὶ ἐποιήθησαν.

59 Πανηγυρίζουσι δὲ Αἰγύπτιοι οὐκ ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ, πανηγύρις δὲ συχνάς. μάλιστα μὲν καὶ προθυμότατα ἐς Βούβαστιν πόλιν, τῇ Ἀρτέμιδι. δεύτερα ἐς Βούσιριν πόλιν, τῇ Ἴσι· ἐν ταύτῃ γὰρ δὴ τῇ πόλι ἐστὶ μέγιστον Ἴσιος ἱρόν. ἵδρυται δὲ ἡ πόλις αὕτη τῆς Αἰγύπτου

cunt columbam, significant *Aegyptiam* fuisse mulierem. Est autem modus quo oracula redduntur similis Thebis Aegyptiacis atque Dodonae. Est vero etiam *divinatio in templis* ab Aegyptiis profecta.

(58.) Iam *Panegyres* (id est, *Sacros conventus*,) et *Pompas* et *Supplicationes* primi utique Aegyptii instituerunt; et ab his Graeci acceperunt. Cuius rei documentum mihi hoc est, quod apud illos ab longo inde tempore instituti sunt hi ritus; apud Graecos autem nuper introducti. (59.) Celebrant autem panegyres Aegyptii non semel quotannis, sed frequentius. Maxime quidem et praecipuo cum studio panegyrin agunt Bubastin oppidum, in Dianae honorem. Deinde Busirin, Isidi: est enim in hoc oppido maximum Isidis templum. Situm est autem id oppidum in medio Delta Aegyptiaco. *Isis* vero graeco ser-

ἐν μέσῳ τῷ Δέλτα. Ἶσις δέ ἐστι κατὰ τὴν Ἑλλήνων γλῶσσαν Δημήτηρ. τρίτα δ' ἐς Σάϊν πόλιν τῇ Ἀθηναίῃ πανηγυρίζουσι· τέταρτα δὲ, ἐς Ἡλιούπολιν τῷ Ἡλίῳ· πέμπτα δὲ, ἐς Βουτοῦν πόλιν τῇ Λητοῖ· ἕκτα
δὲ, ἐς Πάπρημιν πόλιν τῷ Ἄρεϊ. Ἐς μέν νυν Βού- 60
βαστιν πόλιν ἐπεὰν κομίζωνται, ποιεῦσι τοιάδε. πλέουσί τε γὰρ δὴ ἅμα ἄνδρες γυναιξὶ, καὶ πολλόν τι πλῆθος ἑκατέρων ἐν ἑκάστῃ βάρι. αἱ μέν τινες τῶν γυναικῶν κρόταλα ἔχουσαι κροταλίζουσι, οἱ δὲ αὐλέουσι, κατὰ πάντα τὸν πλόον· αἱ δὲ λοιπαὶ γυναῖκες καὶ ἄνδρες ἀείδουσι, καὶ τὰς χεῖρας κροτέουσι. ἐπεὰν δὲ πλέοντες κατά τινα πόλιν ἄλλην γένωνται, ἐγχρίμψαντες τὴν βάριν τῇ γῇ, ποιεῦσι τοιάδε. αἱ μέν τινες τῶν γυναικῶν ποιεῦσι τάπερ εἴρηκα· αἱ δὲ τωθάζουσι, βοῶσαι, τὰς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ γυναῖκας· αἱ δ' ὀρχέον-

mone *Demeter* (*Ceres*) est. Tertiam panegyrin in Sain oppidum agunt Minervae: quartam, Heliopolin, Soli: quintam, in oppidum cui Buto nomen, Latonae: sextam, Papremin oppidum, Marti. (60.) Quae *Bubastin* agitur *panegyris*, tali modo instituitur. Navigant unâ viri et mulieres, et quidem magna utrorumque multitudo in quaque navi. Per totum navigationis cursum, mulierum aliae crotala pulsant, viri vero tibiis canunt: reliquae mulieres virique canunt, et manibus plaudunt. Quoties inter navigandum prope aliud oppidum accedunt, navi ad terram adpulsâ, talia agunt: ex mulieribus aliae pergunt ea facere quae dixi; aliae clamantes, dicteriis incessunt oppidi illius mulieres; aliae tripudiant; aliae

ται· αἱ δ' ἀνασύρονται ἀνιστάμεναι. ταῦτα παρὰ πᾶσαν πόλιν παραποταμίην ποιεῦσι. ἐπεὰν δὲ ἀπίκωνται ἐς τὴν Βούβαστιν, ὁρτάζουσι, μεγάλας ἀνάγοντες θυσίας· καὶ οἶνος ἀμπέλινος ἀναισιμοῦται πλέον ἐν τῇ ὁρτῇ ταύτῃ ἢ ἐν τῷ ἅπαντι ἐνιαυτῷ τῷ ἐπιλοίπῳ. συμφοιτέωσι δὲ, ὅ τι ἀνὴρ καὶ γυνή ἐστι, πλὴν παιδίων, καὶ ἐς ἑβδομήκοντα μυριάδας, ὡς οἱ ἐπι-
61 χώριοι λέγουσι. ταῦτα μὲν δὴ ταύτῃ ποιέεται. Ἐν δὲ Βουσίρι πόλι ὡς ἀνάγουσι τῇ Ἴσι τὴν ὁρτὴν, εἴρηται πρότερόν μοι. τύπτονται μὲν γὰρ δὴ μετὰ τὴν θυσίην πάντες καὶ πᾶσαι, μυριάδες κάρτα πολλαὶ ἀνθρώπων. τὸν δὲ τύπτονται, οὔ μοι ὅσιόν ἐστι λέγειν. ὅσοι δὲ Καρῶν εἰσὶ ἐν Αἰγύπτῳ οἰκέοντες, οὗτοι δὲ τοσούτῳ ἔτι πλέω ποιεῦσι τούτων, ὅσῳ καὶ τὰ μέτωπα κόπτονται μαχαίρῃσι· καὶ τούτῳ εἰσὶ δῆλοι ὅτι εἰσὶ ξεῖνοι καὶ οὐκ

stantes attractâ veste corpora nudant. Haec ad quodlibet oppidum iuxta fluvium situm faciunt. Ubi vero Bubastin venerunt, festum celebrant, magna sacrificia offerentes: et vini vitei in illo festo plus absumitur, quam reliquo toto anno. Conveniunt autem, viri et mulieres, exceptis pueris puellisque, ad septingenta utique millia, ut aiunt indigenae. Haec igitur ita peragunt. (61.) In *Busiride* vero oppido qua ratione *Isidi* festum agant, supra dixi. Plangunt ibi, post peractum sacrificium, viri omnes mulieresque, multae admodum myriades hominum: quis sit vero quem plangunt, nefas mihi est declarare. Qui vero Cares natione in Aegypto habitant, hi tanto etiam amplius faciunt quam caeteri, ut frontes quoque cultris concidant; et eâ re produnt se peregrinos esse, non Ae-

Αἰγύπτιοι. Ἐς Σάϊν δὲ πόλιν ἐπεὰν συλλεχθέωσι 62
τῇσι θυσίῃσι, ἔν τινι νυκτὶ λύχνα καίουσι πάντες πολ-
λὰ ὑπαίθρια περὶ τὰ δώματα κύκλῳ. τὰ δὲ λύχνα
ἐστὶ ἐμβάφια ἔμπλεα ἁλὸς καὶ ἐλαίου· ἐπιπολῆς δὲ
ἔπεστι αὐτὸ τὸ ἐλλύχνιον. καὶ τοῦτο καίεται παννύ-
χιον· καὶ τῇ ὁρτῇ οὔνομα κέεται Λυχνοκαΐη. οἳ δ' ἂν
μὴ ἔλθωσι τῶν Αἰγυπτίων ἐς τὴν πανήγυριν ταύτην,
φυλάσσοντες τὴν νύκτα τῆς θυσίης, καίουσι καὶ αὐτοὶ
πάντες τὰ λύχνα· καὶ οὕτω οὐκ ἐν Σάϊ μούνῃ καίε-
ται, ἀλλὰ καὶ ἀνὰ πᾶσαν Αἴγυπτον. ὅτευ δὲ εἵνεκα
φῶς ἔλαχε καὶ τιμὴν ἡ νὺξ αὕτη, ἔστι ἱρὸς περὶ αὐ-
τοῦ λόγος λεγόμενος. Ἐς δὲ Ἡλίου πόλιν καὶ Βου- 63
τοῦν θυσίας μούνας ἐπιτελέουσι φοιτέοντες. ἐν δὲ Πα-
πρήμι θυσίας μὲν καὶ ἱρὰ, κατάπερ καὶ τῇ ἄλλῃ,
ποιεῦσι. εὖτ' ἂν δὲ γίνηται καταφερὴς ὁ ἥλιος, ὀλίγοι

gyptios. (62.) Quum in *Sain* oppidum solennis sacrificii caussá conveniunt, certâ quadam nocte lucernas accendunt omnes sub dio circum domos suas. Sunt autem hae lucernae vascula sale repleta et oleo; superne est ellychnium, quod per totam noctem ardet; adpellantque festum illud, *Accensionem lucernarum.* Alii autem Aegyptii, qui conventui non intersunt, observantes noctem sacrificii, lucernas et ipsi accendunt: ita fit, ut non solum in Sai oppido, sed per totam Aegyptum lucernae ardeant. Qua vero de caussa nox haec lumine ita honoretur, ea de re sacra quaedam ratio adfertur. (63.) *Heliopolin* et in *Buto* oppidum quum conveniunt, nonnisi sacrificia peragunt: *Papremi* vero et sacrificia et alios sacros ritus celebrant, sicut alibi. Ibi vero, quando sol oc-

μέν τινες τῶν ἱρέων περὶ τὤγαλμα πεπονέαται· οἱ δὲ πολλοὶ αὐτέων, ξύλων κορύνας ἔχοντες, ἑστᾶσι τοῦ ἱροῦ ἐν τῇ ἐσόδῳ· ἄλλοι δὲ εὐχωλὰς ἐπιτελέοντες, πλεῦνες χιλίων ἀνδρῶν, ἕκαστοι ἔχοντες ξύλα, καὶ οὗτοι ἐπὶ τὰ ἕτερα ἀλέες ἑστᾶσι. τὸ δὲ ἄγαλμα, ἐὸν ἐν νηῷ μικρῷ ξυλίνῳ κατακεχρυσωμένῳ, προεκκομίζουσι τῇ προτεραίῃ ἐς ἄλλο οἴκημα ἱρόν. οἱ μὲν δὴ ὀλίγοι οἱ περὶ τὤγαλμα λελειμμένοι, ἕλκουσι τετράκυκλον ἅμαξαν, ἄγουσαν τὸν νηόν τε καὶ τὸ ἐν τῷ νηῷ ἐνεὸν ἄγαλμα. οἱ δὲ οὐκ ἐῶσι, ἐν τοῖσι προπυλαίοισι ἑστεῶτες, ἐσιέναι· οἱ δὲ εὐχωλιμαῖοι, τιμωρέοντες τῷ θεῷ, παίουσι αὐτοὺς ἀλεξόμενοι. ἐνθαῦτα μάχη ξύλοισι καρτερὴ γίνεται· κεφαλάς τε συναράσσονται, καὶ, ὡς ἐγὼ δοκέω, πολλοὶ καὶ ἀποθνήσκουσι ἐκ τῶν τρωμάτων· οὐ

casui vicinus est, pauci nonnulli ex sacerdotibus circa dei simulacrum occupantur; plerique vero eorum, ligneis clavis instructi, stant in templi introitu; alii vero, susceptum votum exsequentes, ad mille homines, ex adverso stant, fuste quisque instructus. Simulacrum autem dei, quod in parvâ aediculâ inest ligneâ deauratâ, pridie eius diei in aliam sacram aedem est translata. Iam pauci illi, qui apud simulacrum relicti sunt, trahunt plaustrum quatuor rotarum, cui inposita est aedicula et quod ei inest simulacrum: isti vero, qui in propylaeo stant, hos non sinunt intrare. Itaque hi, qui vota susceperunt, deo opem ferentes, pugnam ineunt, illosque fustibus caedunt; fitque ibi acre praelium, multisque contunduntur capita; nec pauci, ut equidem arbitror, moriuntur etiam ex vulneribus; quamquam adfirmant

μέντοι οἵ γε Αἰγύπτιοι ἔφασαν ἀποθνήσκειν οὐδένα. Τὴν δὲ πανήγυριν ταύτην ἐκ τοῦδε νομίσαι φασὶ οἱ 64
ἐπιχώριοι. οἰκέειν ἐν τῷ ἱρῷ τούτῳ τοῦ Ἄρεος τὴν μητέρα· καὶ τὸν Ἄρεα ἀπότροφον γενόμενον, ἐλθεῖν ἐξανδρωμένον, ἐθέλοντα τῇ μητρὶ συμμῖξαι· καὶ τοὺς προπόλους τῆς μητρὸς, οἷα οὐκ ὀπωπότας αὐτὸν πρότερον, οὐ περιορᾷν παριέναι, ἀλλ' ἀπερύκειν· τὸν δ' ἐξ ἄλλης πόλιος ἀγαγόμενον ἀνθρώπους, τούς τε προπόλους τρηχέως περισπεῖν, καὶ ἐσελθεῖν παρὰ τὴν μητέρα. ἀπὸ τούτου τῷ Ἄρεϊ ταύτην τὴν πληγὴν ἐν τῇ ὁρτῇ νενομικέναι φασί.

Καὶ τὸ μὴ μίσγεσθαι γυναιξὶ ἐν ἱροῖσι, μηδὲ ἀλούτους ἀπὸ γυναικῶν ἐς ἱρὰ ἐσιέναι, οὗτοί εἰσι οἱ πρῶτοι θρησκεύσαντες. οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι σχεδὸν πάντες ἄνθρωποι, πλὴν Αἰγυπτίων καὶ Ἑλλήνων, μίσγονται

Aegyptii neminem interire. (64.) Hanc autem panegyrin hac caussâ institutam esse aiunt indigenae. Habitasse in illo templo matrem Martis: Martem autem, alibi educatum, postquam ad virilem pervenit aetatem, voluisse matri in colloquium venire: ministros autem matris, ut qui illum numquam ante vidissent, non sivisse eum accedere, sed prohibuisse: tum illum, adductis secum ex alio oppido hominibus, male multasse ministros, et ad matrem introivisse. In eius rei memoriam, hanc verberationem in festo Marti sacro a se aiunt esse institutam.

Etiam hanc religionem primi coluerunt Aegyptii, ut nefas ducant in templo coire cum mulieribus, aut a concubitu intrare in templa illotum. Alii enim fere omnes homines, exceptis Aegyptiis et Graecis, coëunt in

ἐν ἱροῖσι· καὶ ἀπὸ γυναικῶν ἀνιστάμενοι, ἄλουτοι ἐσέρχονται ἐς ἱρόν· νομίζοντες ἀνθρώπους εἶναι κατάπερ τα ἄλλα κτήνεα. καὶ γὰρ τὰ ἄλλα κτήνεα ὁρᾶν καὶ ὀρνίθων γένεα ὀχευόμενα ἔν τε τοῖσι νηοῖσι τῶν θεῶν καὶ ἐν τοῖσι τεμένεσι. εἰ ὦν εἶναι τῷ θεῷ τοῦτο μὴ φίλον, οὐκ ἂν οὐδὲ τὰ κτήνεα ποιέειν. οὗτοι μέν νυν τοιαῦτα ἐπιλέγοντες, ποιεῦσι ἐμοί γε οὐκ ἀρεστά. Αἰγύπτιοι δὲ θρησκεύουσι περισσῶς τά τε ἄλλα περὶ τὰ ἱρὰ, καὶ δὴ καὶ τάδε.

65 Ἐοῦσα δὲ Αἴγυπτος ὅμουρος τῇ Λιβύῃ, οὐ μάλα θηριώδης ἐστί. τὰ δὲ ἐόντα σφι ἅπαντα ἱρὰ νενόμισται· καὶ τὰ μὲν, σύντροφα αὐτοῖσι τοῖσι ἀνθρώποισι· τὰ δὲ, οὔ. τῶν δὲ εἵνεκεν ἀνεῖται τὰ ἱρὰ, εἰ λέγοιμι, καταβαίην ἂν τῷ λόγῳ ἐς τὰ θεῖα πρήγματα, τὰ

locis sacris; et ab uxoribus surgentes, templum intrant illoti: existimantes nihil inter homines et alias pecudes differre. Videre se enim alias pecudes et avium varia genera coire in ipsis deorum aedibus et in locis deo alicui consecratis: id si ingratum esset deo, pecudes non esse facturas. Talia illi praetexentes faciunt ista, mihi quidem minime probata. Sed Aegyptii, quum aliis in rebus, tum nimirum et hac in parte, curiose colunt templorum religionem.

(65.) Aegyptus, quamvis sit Libyae confinis, non est tamen *bestiis* frequens. Quae vero in ea reperiuntur, sacrae habentur omnes: et illarum quidem aliae cum ipsis hominibus aluntur; aliae non item. Quod si vero declarare vellem, cur deorum alicui consecratae sunt hae quae sacrae habentur, descenderem ad sermonem faciendum de divinis rebus, quas ex-

ἐγὼ φεύγω μάλιστα ἀπηγέεσθαι. τὰ δὲ καὶ εἴρηκα αὐτῶν ἐπιψαύσας, ἀναγκαίῃ καταλαμβανόμενος εἶπον. Νόμος δέ ἐστι περὶ τῶν θηρίων ὧδε ἔχων. μελεδωνοὶ ἀποδεδέχαται τῆς τροφῆς χωρὶς ἑκάστων, καὶ ἔρσενες καὶ θήλεαι τῶν Αἰγυπτίων, τῶν παῖς παρὰ πατρὸς ἐκδέκεται τὴν τιμήν. οἱ δὲ ἐν τῇσι πόλισι ἕκαστοι εὐχὰς τάσδε σφι ἀποτελέουσι· εὐχόμενοι τῷ θεῷ τοῦ ἂν ᾖ τὸ θηρίον, ξυροῦντες τῶν παιδίων ἢ πᾶσαν τὴν κεφαλὴν, ἢ τὸ ἥμισυ, ἢ τὸ τρίτον μέρος τῆς κεφαλῆς, ἱστᾶσι σταθμῷ πρὸς ἀργύριον τὰς τρίχας· τὸ δ' ἂν ἑλκύσῃ, τοῦτο τῇ μελεδωνῷ τῶν θηρίων διδοῖ. ἡ δ' ἀντ' αὐτοῦ τάμνουσα ἰχθῦς, παρέχει βορὴν τοῖσι θηρίοισι. τροφὴ μὲν δὴ αὐτοῖσι τοιαύτη ἀποδέδεκται. Τὸ δ' ἄν τις τῶν θηρίων τούτων ἀποκτείνῃ, ἢν μὲν ἑκὼν, θάνατος ἡ

ponere equidem inprimis devito: quarum si quas ego in narratione meâ tetigi, necessitate adductus de eis sum locutus. Obtinet autem, quod ad hasce bestias spectat, institutum huiusmodi. Constituti sunt, quibus earum alendarum, et quidem cuiusque generis sigillatim, cura commissa est, viri Aegyptii mulieresque; quo in munere patri filius succedit. Praeterea singuli oppidorum incolae vota his exsolvunt, quae deo ei fecerunt cui sacrata est bestia: scilicet liberorum suorum sive totum caput, sive dimidium, aut tertiam radunt partem; deinde capillos in trutinâ argentum contra pendunt; et, quantum fuerit capillorum pondus, tantum argenti solvunt curatrici bestiarum: illaque, pro hoc, escam bestiis concisos pisces praebet; hoc enim eis alimenti genus adsignatum est. Si quis vero harum bestiarum quampiam occiderit,

ζημίη· ἢν δὲ ἀέκων, ἀποτίνει ζημίην τὴν ἂν οἱ ἱρέες τάξωνται. ὃς δ' ἂν ἶβιν ἢ ἴρηκα ἀποκτείνῃ, ἤν τε ἑκὼν, ἤν
66 τε ἀέκων, τεθνάναι ἀνάγκη. Πολλῶν δὲ ἐόντων ὁμοτρόφων τοῖσι ἀνθρώποισι θηρίων, πολλῷ ἂν ἔτι πλέω ἐγίνετο, εἰ μὴ κατελάμβανε τοὺς αἰελούρους τοιάδε. Ἐπεὰν τέκωσι αἱ θήλεαι, οὐκέτι φοιτέουσι παρὰ τοὺς ἔρσενας· οἱ δὲ, διζήμενοι μίσγεσθαι αὐτῇσι, οὐκ ἔχουσι. πρὸς ὦν ταῦτα σοφίζονται τάδε· ἁρπάζοντες ἀπὸ τῶν θηλέων καὶ ὑπαιρεόμενοι τὰ τέκνα, κτείνουσι. κτείναντες μέντοι, οὐ πατέονται. αἱ δὲ, στερισκόμεναι τῶν τέκνων, ἄλλων δὲ ἐπιθυμέουσαι, οὕτω δὴ ἀπικνέονται παρὰ τοὺς ἔρσενας· φιλότεκνον δὲ τὸ θηρίον. πυρκαΐης δὲ γενομένης, θεῖα πρήγματα καταλαμβάνει τοὺς αἰελούρους. οἱ μὲν γὰρ Αἰγύπτιοι διαστάντες φυλακὰς ἔχουσι τῶν αἰελούρων, ἀμελήσαντες σβεννύναι τὸ καιό-

si sponte id fecerit, capite delictum luit; sin invitus, mulctam pendit, quantam irrogaverint sacerdotes. Qui vero *ibin* aut *accipitrem* necavit, sive volens, sive invitus, eum mori necesse est. (66.) Quamvis autem multae sint bestiae, quae cum hominibus aluntur vitamque agunt; multo etiam plures forent, nisi *felibus* accideret hocce. Postquam pepererunt foeminae, non amplius accedunt ad mares: at hi, coire cum illis concupiscentes, quum non possint, tali utuntur invento. Rapiunt illarum foetus, raptosque interficiunt; nec tamen comedunt occisos. Tum illae, foetu privatae, et alium desiderantes, sic demum iterum ad mares accedunt: est enim amans prolis bestia. Quod si vero incidit incendium, mira res accidit felibus. Nam Aegyptii quidem, per intervalla dispositi, custodiam felium agunt, incendium interim ni-

μενον· οἱ δὲ αἰέλουροι, διαδύοντες καὶ ὑπερθρώσκοντες τοὺς ἀνθρώπους, ἐσάλλονται ἐς τὸ πῦρ. ταῦτα δὲ γινόμενα, πένθεα μεγάλα τοὺς Αἰγυπτίους καταλαμβάνει. ἐν ὁτέοισι δ' ἂν οἰκίοισι αἰέλουρος ἀποθάνῃ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου, οἱ ἐνοικέοντες πάντες ξυρέονται τὰς ὀφρύας μούνας· παρ' ὁτέοισι δ' ἂν κύων, πᾶν τὸ σῶμα καὶ τὴν κεφαλήν. Ἀπαγέαται δὲ οἱ αἰέλουροι ἀποθανόντες ἐς 67
ἱρὰς στέγας, ἔνθα θάπτονται ταριχευθέντες ἐν Βουβάστι πόλι. τὰς δὲ κύνας ἐν τῇ ἑωυτῶν ἕκαστοι πόλι θάπτουσι ἐν ἱρῇσι θήκῃσι. ὡς δὲ αὕτως τῇσι κυσὶ οἱ ἰχνευταὶ θάπτονται. τὰς δὲ μυγαλᾶς καὶ τοὺς ἴρηκας ἀπάγουσι ἐς Βουτοῦν πόλιν· τὰς δὲ ἴβις, ἐούσας ἱρὰς, ἐς Ἑρμέω πόλιν. τὰς δὲ ἄρκτους, ἐούσας σπανίας, καὶ τοὺς λύκους, οὐ πολλῷ τέῳ ἐόντας ἀλωπέκων μέζονας, αὐτοῦ θάπτουσι τῇ ἂν εὑρεθέωσι κείμενοι.

hil curantes; at feles, aut sese insinuantes per hominum intervalla, aut superne transsilientes, in ignem insiliunt: quod ubi fit, ingens luctus capit Aegyptios. Quod si ultro in domo quadam moritur *felis*, omnes aedium illarum incolae supercilia sola radunt; apud quos vero *canis* mortuus fuerit, hi totum radunt corpus et caput. (67.) Abducuntur autem *mortuae feles* in sacra sepulcra, quae in Bubasti sunt oppido, ubi condîtae sepeliuntur. *Canes* autem mortuos, in suo quisque oppido sacris in conditoriis sepeliunt: et similiter, atque canes, sepeliuntur *ichneumones*. *Mures* autem *araneos* et *accipitres* in Buto oppidum deducunt: *ibes* vero, Mercurio sacras, Hermopolin. *Ursos* autem, raros illos quidem in Aegypto, et *lupos*, qui vulpibus haud multo sunt maiores, ibi sepeliunt, ubi mortui reperiuntur.

68 Τῶν δὲ κροκοδείλων φύσις ἐστὶ τοιήδε. τοὺς χειμεριωτάτους μῆνας τέσσερας ἐσθίει οὐδέν. ἐὸν δὲ τετράπουν, χερσαῖον καὶ λιμναῖον ἐστί· τίκτει μὲν γὰρ ᾠὰ ἐν γῇ, καὶ ἐκλέπει, καὶ τὸ πολλὸν τῆς ἡμέρης διατρίβει ἐν τῷ ξηρῷ, τὴν δὲ νύκτα πᾶσαν ἐν τῷ ποταμῷ· θερμότερον γὰρ δή ἐστι τὸ ὕδωρ τῆς τε αἰθρίης καὶ τῆς δρόσου. πάντων δὲ τῶν ἡμεῖς ἴδμεν θνητῶν, τοῦτο ἐξ ἐλαχίστου μέγιστον γίνεται. τὰ μὲν γὰρ ᾠὰ, χηνέων οὐ πολλῷ μέζονα τίκτει· καὶ ὁ νεοσσὸς κατὰ λόγον τοῦ ᾠοῦ γίνεται· αὐξανόμενος δὲ, γίνεται καὶ ἐς ἑπτακαίδεκα πήχεας, καὶ μέζων ἔτι. ἔχει δὲ ὀφθαλμοὺς μὲν ὑὸς, ὀδόντας δὲ μεγάλους καὶ χαυλιόδοντας, κατὰ λόγον τοῦ σώματος. γλῶσσαν δὲ μοῦνον θηρίων οὐκ ἔφυσε· οὐδὲ τὴν κάτω κινέει γνάθον, ἀλλὰ καὶ τοῦτο μοῦ-

(68.) *Crocodilorum* autem haec natura est. Per quinque menses maxime hibernos nullum cibum capiunt. Quadrupes est, terram pariter et aquam habitans: ova enim parit excluditque in terrâ, et maiorem diei partem in sicco versatur, noctu vero in fluvio: est enim aqua noctu magis calida quam serenum coelum et ros. Omnium vero, quae novimus, animalium hoc ex minimo fit maximum. Ova enim haud multo maiora sunt anserinis, et exclusus foetus pro ovi portione; at, ubi incrementum cepit, pervenit ad septemdecim cubitorum longitudinem, et ultra. Habet autem oculos porci, dentes vero magnos et exsertos, pro ratione magnitudinis corporis. Linguam naturâ non habet, unum ex omnibus animantibus: neque inferiorem movet maxillam, sed ex omnibus item animantibus unum est quod superiorem

νον θηρίων τὴν ἄνω γνάθον προσάγει τῇ κάτω. ἔχει δὲ καὶ ὄνυχας καρτεροὺς, καὶ δέρμα λεπιδωτὸν, ἄῤῥηκτον ἐπὶ τοῦ νώτου. τυφλὸν δὲ ἐν ὕδατι, ἐν δὲ τῇ αἰθρίῃ ὀξυδερκέστατον. ἅτε δὴ ὦν ἐν ὕδατι δίαιταν ποιεύμενον, τὸ στόμα ἔνδοθεν φορέει πᾶν μεστὸν βδελλέων. τὰ μὲν δὴ ἄλλα ὄρνεα καὶ θηρία φεύγει μιν· ὁ δὲ τροχίλος εἰρηναῖόν οἱ ἐστὶ, ἅτε ὠφελεομένῳ πρὸς αὐτοῦ. ἐπεὰν γὰρ ἐς τὴν γῆν ἐκβῇ ἐκ τοῦ ὕδατος ὁ κροκόδειλος, καὶ ἔπειτα χάνῃ, (ἔωθε γὰρ τοῦτο ὡς ἐπίπαν ποιέειν πρὸς τὸν ζέφυρον,) ἐνθαῦτα ὁ τροχίλος ἐσδύνων ἐς τὸ στόμα αὐτοῦ, καταπίνει τὰς βδέλλας· ὁ δὲ, ὠφελεύμενος ἥδεται, καὶ οὐδὲν σίνεται τὸν τροχίλον. Τοῖσι μὲν δὴ τῶν Αἰγυπτίων ἱροί εἰσι οἱ κροκό- 69
δειλοι· τοῖσι δ' οὔ, ἀλλ' ἅτε πολεμίους περιέπουσι. οἱ δὲ περί τε Θήβας καὶ τὴν Μοίριος λίμνην οἰκέοντες,

maxillam admoveat inferiori. Habet autem ungues robustos, et cutem squammatam, quae in tergo perrumpi non potest. In aqua quidem caecus est, in aëre vero perspicacissimus. Quum igitur in aqua degat, os intus oppletum habet hirudinibus. Iam aliae quidem aves et bestiae illum fugiunt: cum trochilo autem pacem colit, quippe qui utilem ei operam praestat: nam postquam ex aqua in terram exiit crocodilus, ibique ore hiante recubat; (quod facere ille plerumque contra zephyrum consuevit,) tum trochilus in os eius sese insinuans, hirudines devorat; atque ille hac operâ sibi praestitâ gaudens, neutiquam laedit trochilum. (69.) Sunt autem *crocodili* aliis Aegyptiis *sacri;* aliis non item, sed hi illos ut hostes persequuntur. Qui circa Thebas et Moeri-

καὶ κάρτα ἥγηνται αὐτοὺς εἶναι ἱρούς. ἐκ πάντων δὲ ἕνα ἑκάτεροι τρέφουσι κροκόδειλον, δεδιδαγμένον εἶναι χειροήθεα· ἀρτήματά τε λίθινα χυτὰ καὶ χρύσεα ἐς τὰ ὦτα ἐνθέντες, καὶ ἀμφιδέας περὶ τοὺς προσθίους πόδας, καὶ σιτία ἀποτακτὰ διδόντες καὶ ἱρήϊα, καὶ περιέποντες ὡς κάλλιστα ζώοντας· ἀποθανόντας δὲ ταριχεύοντες θάπτουσι ἐν ἱρῇσι θήκῃσι. οἱ δὲ περὶ Ἐλεφαντίνην πόλιν οἰκέοντες, καὶ ἐσθίουσι αὐτούς, οὐκ ἡγεόμενοι ἱροὺς εἶναι. Καλέονται δὲ οὐ κροκόδειλοι, ἀλλὰ χάμψαι. κροκοδείλους δὲ Ἴωνες ὠνόμασαν, εἰκάζοντες αὐτῶν τὰ εἴδεα τοῖσι παρὰ σφίσι γινομένοισι κροκοδεί-
70 λοισι τοῖσι ἐν τῇσι αἱμασιῇσι. Ἄγραι δέ σφεων πολλαὶ κατεστέασι, καὶ παντοῖαι· ἡ δ᾽ ὦν ἐμοί γε δοκέει ἀξιωτάτη ἀπηγήσιος εἶναι, ταύτην γράφω. ἐπεὰν νώ-

dis lacum habitant, hi vel maxime sacros illos ducunt: et horum utrique unum maxime crocodilum alunt, manu tractari edoctum; cuius auribus inaures ex fusis lapidibus et auro inserunt, et anteriores pedes aureis ornant armillis; demensoque cibo, quum farinaceo, tum ex victimis, eumdem pascunt, curantes ut quam lautissime vivat; denique mortuum condiunt, et sacro in sepulcro sepeliunt. Qui vero circa Elephantinen habitant, hi non modo non sacros habent crocodilos, sed et carne eorum vescuntur. Vocantur autem ab Aegyptiis, non *crocodili*, sed *champsae*. *Crocodilos* enim (id est, *lacertas*) Iones illos nominarunt, formam illorum conferentes cum lacertis, quae apud illos in maceriis versantur. (70.) *Venatio crocodilorum* multis atque variis modis instituitur; quorum ego illum, qui maxime mihi

τον ὗος δελεάσῃ περὶ ἄγκιστρον, μετίει ἐς μέσον τὸν ποταμόν· αὐτὸς δὲ ἐπὶ τοῦ χείλεος τοῦ ποταμοῦ ἔχων δέλφακα ζωὴν, ταύτην τύπτει. ἐπακούσας δὲ τῆς φωνῆς ὁ κροκόδειλος, ἵεται κατὰ τὴν φωνήν· ἐντυχὼν δὲ τῷ νώτῳ, καταπίνει· οἱ δὲ, ἕλκουσι. ἐπεὰν δὲ ἐξελκυσθῇ ἐς γῆν, πρῶτον ἁπάντων ὁ θηρευτὴς πηλῷ κατ' ὦν ἔπλασε αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς· τοῦτο δὲ ποιήσας, κάρτα εὐπετέως τὰ λοιπὰ χειροῦται· μὴ ποιήσας δὲ τοῦτο, σὺν πόνῳ. Οἱ δὲ ἵπποι οἱ ποτάμιοι νομῷ μὲν 71
τῷ Παπρημίτῃ ἱροί εἰσι, τοῖσι δὲ ἄλλοισι Αἰγυπτίοισι οὐκ ἱροί. φύσιν δὲ παρέχονται ἰδέης τοιήνδε· τετράπουν ἐστὶ, δίχηλον, ὁπλαὶ βοὸς, σιμὸν, λοφιὴν ἔχον ἵππου, χαυλιόδοντας φαῖνον, οὐρὴν ἵππου καὶ φωνήν· μέγαθος, ὅσον τε βοῦς ὁ μέγιστος· τὸ δέρμα δ' αὐτοῦ οὔ-

memoratu dignus videtur, exponam. Suis tergus, pro escâ hamo insertum, in medium flumen demittit venator: ipse in ripa fluminis vivum habet porcellum, quem ferit. Crocodilus, auditâ voce, ad eius sonum adcurrit; in tergus vero suis incidens, illud deglutit; moxque in terram attrahitur. Postquam in terram extractus est, primum omnium oculos eius luto oblinit venator: eo facto, facile admodum reliqua administrat; si facere non potuit, difficulter. (71.) *Hippopotami* in Papremite praefecturâ sacri habentur; reliquis vero Aegyptiis non sunt sacri. Horum natura atque species talis est. Quadrupes animal, bisulcum, ungulis bovinis, simo naso, iubâ equinâ, dentibus prominentibus, caudâ et voce equinâ; magnitudine maximi tauri; corio ita crasso, ut ex arefa-

τω δή τι παχύ ἐστι, ὥστε αὔου γενομένου, ξυστὰ ποιέε-
72 σθαι ἀκόντια ἐξ αὐτοῦ. Γίνονται δὲ καὶ ἐνύδριες ἐν τῷ
ποταμῷ, τὰς ἱρὰς ἥγηνται εἶναι. νομίζουσι δὲ καὶ πάν-
των ἰχθύων τὸν καλεύμενον λεπιδωτὸν, ἱρὸν εἶναι, καὶ
τὴν ἔγχελυν. ἱροὺς δὲ τούτους τοῦ Νείλου φασὶ εἶναι·
καὶ τῶν ὀρνίθων τοὺς χηναλώπεκας.
73 Ἔστι δὲ καὶ ἄλλος ὄρνις ἱρὸς, τῷ οὔνομα Φοῖνιξ·
ἐγὼ μέν μιν οὐκ εἶδον, εἰ μὴ ὅσον γραφῇ· καὶ γὰρ δὴ
καὶ σπάνιος ἐπιφοιτᾷ σφι, διὰ ἐτέων (ὡς Ἡλιουπο-
λῖται λέγουσι) πεντακοσίων. φοιτᾷν δὲ τότε φασὶ,
ἐπεὰν οἱ ἀποθάνῃ ὁ πατήρ. ἔστι δὲ, εἰ τῇ γραφῇ πα-
ρόμοιος, τοσόσδε καὶ τοιόσδε· τὰ μὲν αὐτοῦ χρυσόκο-
μα τῶν πτερῶν, τὰ δὲ, ἐρυθρά· ἐς τὰ μάλιστα αἰετῷ
περιήγησιν ὁμοιότατος, καὶ τὸ μέγαθος. Τοῦτον δὲ λέ-

cto conficiantur polita iacula. (72.) Gignuntur in fluvio etiam *lutrae*, quas sacras ducunt Aegyptii. Ex *piscium* autem universo genere sacros reputant esse eum qui *lepidotus* vocatur, et *anguillam:* quos pisces *Nilo sacros* esse aiunt; itemque ex avium genere *vulpanseres*.

(73.) Est autem etiam alia avis sacra, cui nomen *phoenix:* quem ego quidem non vidi, nisi pictum; perraro enim Aegyptum visitat, nonnisi ex quingentorum, ut Heliopolitae aiunt, annorum intervallo: advenit autem tunc, quum pater eius obiit. Est autem, si modo pictura recte eius formam refert, tantus atque talis: pennarum color, aliarum aureus, aliarum ruber; caeterum tota avis, habitu et magnitudine, aquilae maxime simillima. Phoenicem hunc

γουσι μηχανᾶσθαι τάδε, ἐμοὶ μὲν οὐ πιστὰ λέγοντες· ἐξ Ἀραβίης ὁρμεώμενον, ἐς τὸ ἱρὸν τοῦ Ἡλίου κομίζειν τὸν πατέρα, ἐν σμύρνῃ ἐμπλάσσοντα, καὶ θάπτειν ἐν τοῦ Ἡλίου τῷ ἱρῷ. κομίζειν δὲ οὕτω· πρῶτον, τῆς σμύρνης ὠὸν πλάσσειν ὅσον τε δυνατός ἐστι φέρειν· μετὰ δὲ, πειρᾶσθαι αὐτὸ φορέοντα· ἐπεὰν δὲ ἀποπειρηθῇ, οὕτω δὴ κοιλήναντα τὸ ὠὸν, τὸν πατέρα ἐς αὐτὸ ἐντιθέναι, σμύρνῃ δὲ ἄλλῃ ἐμπλάσσειν τοῦτο κατ' ὅ τι τοῦ ὠοῦ ἐγκοιλήνας ἐνέθηκε τὸν πατέρα· ἐσκειμένου δὲ τοῦ πατρὸς, γίνεσθαι τὠυτὸ βάρος· ἐμπλάσαντα δὲ, κομίζειν μιν ἐπ' Αἰγύπτου ἐς τοῦ Ἡλίου τὸ ἱρόν. ταῦτα μὲν τοῦτον τὸν ὄρνιν λέγουσι ποιέειν.

Εἰσὶ δὲ περὶ Θήβας ἱροὶ ὄφιες, ἀνθρώπων οὐδαμῶς 74
δηλήμονες· οἳ μεγάθεϊ ἐόντες μικροὶ, δύο κέρεα φορέουσι, πεφυκότα ἐξ ἄκρης τῆς κεφαλῆς. τοὺς θάπτουσι

aiunt, mihi quidem parum credibilia narrantes, haecce machinari: ex Arabia proficiscentem, in Solis templum portare patrem suum, myrrha circumlitum, et in templo Solis sepelire. Portare autem eum hoc modo: primum myrrham in ovi formam fingere tanti ponderis, quantum ferre ipse possit; dein ferendo illud experiri; factoque experimento, excavare ovum, et patrem intus ponere, et qua parte ovi excavati patrem inseruit, eam aliâ myrrhâ oblinere: ita pondus inpositi patris idem esse atque fuerat ovi pondus: hoc denique modo circumlitum patrem gestare eum in Solis templum. Haec facere avem illam narrant.

(74.) Sunt autem circa Thebas *sacri serpentes*, nihil hominibus noxii, haud sane magni, duobus cornibus instructi, e summo capite enatis. Hos, post-

ἀποθανόντας ἐν τῷ ἱρῷ τοῦ Διός· τούτου γάρ σφεας
75 τοῦ θεοῦ φασὶ εἶναι ἱρούς. Ἔστι δὲ χῶρος τῆς Ἀραβίης, κατὰ Βουτοῦν πόλιν μάλιστά κη κείμενος· καὶ ἐς τοῦτο τὸ χωρίον ἦλθον, πυνθανόμενος περὶ τῶν πτερωτῶν ὀφίων. ἀπικόμενος δὲ, εἶδον ὀστέα ὀφίων καὶ ἀκάνθας, πλήθεϊ μὲν ἀδύνατα ἀπηγήσασθαι· σωροὶ δὲ ἦσαν ἀκανθέων καὶ μεγάλοι, καὶ ὑποδεέστεροι, καὶ ἐλάσσονες ἔτι τούτων· πολλοὶ δὲ ἦσαν οὗτοι. ἔστι δὲ ὁ χῶρος οὗτος, ἐν τῷ αἱ ἄκανθαι κατακεχύαται, τοιόσδε τις· ἐσβολὴ ἐξ οὐρέων στεινῶν ἐς πεδίον μέγα· τὸ δὲ πεδίον τοῦτο συνάπτει τῷ Αἰγυπτίῳ πεδίῳ. λόγος δέ ἐστι, ἅμα τῷ ἔαρι πτερωτοὺς ὄφις ἐκ τῆς Ἀραβίης πέτεσθαι ἐπ' Αἰγύπτου· τὰς δὲ ἴβις τὰς ὄρνιθας ἀπαντώσας ἐς τὴν ἐσβολὴν ταύτης τῆς χώρης, οὐ παριέναι τοὺς ὄφις, ἀλλὰ κατακτείνειν. καὶ τὴν ἶβιν διὰ τοῦτο

quam mortui sunt, in Iovis templo sepeliunt; huic enim Deo sacros esse dicunt. (75.) Est vero in Arabia locus, ex adverso oppidi Buto maxime situs; quem locum ipse adii, quum audissem quae de *serpentibus volucribus* narrantur. Eo ut perveni, vidi ossa et spinas serpentum, ineffabili multitudine: erant enim spinarum acervi, maiores alii, alii minores, atque minores, ingenti numero. Est autem locus, ubi effusae hae spinae iacent, huiusmodi: ex angustis montibus introitus est in magnam planitiem, agro Aegyptio contiguam. Narrant igitur, ineunte vere ex Arabia Aegyptum versus advolare volucres serpentes; *ibes* autem aves, occurrentes illis in faucibus huius regionis, aditu prohibere serpentes, illosque necare. Et hanc ob caussam magno in

τὸ ἔργον τετιμῆσθαι λέγουσι Ἀράβιοι μεγάλως πρὸς Αἰγυπτίων· ὁμολογέουσι δὲ καὶ Αἰγύπτιοι διὰ ταῦτα τιμᾷν τὰς ὄρνιθας ταύτας. Εἶδος δὲ τῆς μὲν ἴβιος τό- 76
δε. μέλαινα δεινῶς πᾶσα, σκέλεα δὲ φορέει γεράνου, πρόσωπον δὲ ἐς τὰ μάλιστα ἐπίγρυπον, μέγαθος ὅσον κρέξ. τῶν μὲν δὴ μελαινέων, τῶν μαχομένων πρὸς τοὺς ὄφις, ἥδε ἰδέη. τῶν δ' ἐν ποσὶ μᾶλλον εἰλευμένων τοῖσι ἀνθρώποισι (διξαὶ γὰρ δή εἰσι αἱ ἴβιες·) ψιλὴ τὴν κεφαλὴν, καὶ τὴν δειρὴν πᾶσαν· λευκὴ πτεροῖσι, πλὴν κεφαλῆς καὶ τοῦ αὐχένος καὶ ἄκρων τῶν πτερύγων καὶ τοῦ πυγαίου ἄκρου· ταῦτα δὲ τὰ εἶπον πάντα, μέλαινά ἐστι δεινῶς· σκέλεα δὲ καὶ πρόσωπον, ἐμφερὴς τῇ ἑτέρῃ. τοῦ δὲ ὄφιος ἡ μορφὴ, οἵη περ τῶν ὕδρων. πτίλα δὲ οὐ πτερωτὰ φορέει, ἀλλὰ τοῖσι τῆς νυκτερί-

honore ab Aegyptiis haberi *ibin*, aiunt Arabes; et profitentur etiam Aegyptii, eâ caussâ se hasce aves in honore habere. (76.) Species autem *ibidis* talis est: colore admodum nigro avis est per totum corpus, pedibus gruis, rostro quam maxime adunco, magnitudine quantâ crex. Nigrarum scilicet, quae cum serpentibus pugnant, haec species est: sed, quae ante pedes hominum magis versantur, (*duo* enim sunt *ibium genera*) hae capite et cervice totâ nudae sunt; pennae quidem corporis albae, sed caput et cervix et extremae alae extremaque cauda, omnia haec nigra admodum: crura et rostrum simile alteri generi. Porro serpentum forma, quos dixi, similis est hydrarum: alas autem habent non pen-

δος πτεροῖσι μάλιστά κῃ ἐμφερέστατα. Τοσαῦτα μὲν θηρίων πέρι ἱρῶν εἰρήσθω.

77 Αὐτῶν δὲ δὴ Αἰγυπτίων, οἱ μὲν περὶ τὴν σπειρομένην Αἴγυπτον οἰκέουσι, μνήμην ἀνθρώπων πάντων ἐπασκέοντες μάλιστα, λογιώτατοί εἰσι μακρῷ τῶν ἐγὼ ἐς διάπειραν ἀπικόμην. Τρόπῳ δὲ ζόης τοιῷδε διαχρέωνται. Συρμαΐζουσι τρεῖς ἡμέρας ἐπεξῆς μηνὸς ἑκάστου, ἐμέτοισι θηρώμενοι τὴν ὑγιείην καὶ κλύσμασι, νομίζοντες ἀπὸ τῶν τρεφόντων σιτίων πάσας τὰς νούσους τοῖσι ἀνθρώποισι γίνεσθαι. εἰσὶ μὲν γὰρ καὶ ἄλλως Αἰγύπτιοι μετὰ Λίβυας ὑγιηρέστατοι πάντων ἀνθρώπων, τῶν ὡρέων (δοκέειν ἐμοὶ) εἵνεκεν, ὅτι οὐ μεταλλάσσουσι αἱ ὧραι. ἐν γὰρ τῇσι μεταβολῇσι τοῖσι ἀνθρώποισι αἱ νοῦσοι μάλιστα γίνονται, τῶν τε ἄλλων πάντων, καὶ

natas, sed vespertilionis alis admodum similes. Et haec quidem hactenus de sacris bestiis dicta sunto.

(77.) Ad AEGYPTIOS *ipsos* quod adtinet, hi qui eam Aegypti partem incolunt, quae seminari solet, omnium hominum maxime memoriae rerum gestarum dant operam; suntque longe omnium, cum quibus aliquam notitiam contraxerim, eruditissimi. *Vitae* autem *ratione* utuntur tali. Singulis mensibus per tres continuos dies purgant corpus, vomitibus et clysteribus sanitatem sectantes, rati a cibis, quos sumunt homines, oriri morborum omne genus. Sunt enim caeteroquin Aegyptii, post Libyas, prae caeteris omnibus populis robustissimâ valetudine, ob coeli puto temperiem, tempestatemque nullis mutationibus obnoxiam. Ex mutationibus enim, quum aliarum rerum, tum praesertim ex tempestatis vicissitu-

δὴ καὶ τῶν ὠρέων μάλιστα. Ἀρτοφαγέουσι δὲ, ἐκ τῶν ὀλυρέων ποιεῦντες ἄρτους, τοὺς ἐκεῖνοι κυλλήστις ὀνομάζουσι. οἴνῳ δ' ἐκ κριθέων πεποιημένῳ διαχρέωνται· οὐ γάρ σφί εἰσι ἐν τῇ χώρῃ ἄμπελοι. ἰχθύων δὲ τοὺς μὲν, πρὸς ἥλιον αὐήναντες, ὠμοὺς σιτέονται· τοὺς δὲ, ἐξ ἅλμης τεταριχευμένους. ὀρνίθων δὲ τούς τε ὄρτυγας, καὶ τὰς νήσσας, καὶ τὰ σμικρὰ τῶν ὀρνιθίων, ὠμὰ σιτέονται, προταριχεύσαντες. τὰ δὲ ἄλλα ὅσα ἢ ὀρνίθων ἢ ἰχθύων ἐστί σφι ἐχόμενα, χωρὶς ἢ ὁκόσοι σφι ἱροὶ ἀποδεδέχαται, τοὺς λοιποὺς ὀπτοὺς καὶ ἑφθοὺς σιτέονται. Ἐν δὲ τῇσι συνουσίῃσι, τοῖσι εὐδαίμοσι αὐτέων, 78
ἐπεὰν ἀπὸ δείπνου γένωνται, περιφέρει ἀνὴρ νεκρὸν ἐν σορῷ ξύλινον πεποιημένον, μεμιμημένον ἐς τὰ μάλιστα καὶ γραφῇ καὶ ἔργῳ· μέγαθος ὅσον τε πάντη πηχυαῖον, ἢ δίπηχυν· δεικνὺς δὲ ἑκάστῳ τῶν συμποτέων,

dinibus, maxime in morbos incidunt homines. Vescuntur autem panibus, ex zea coctis, quos *cyllestes* nominant. Vino vulgo utuntur ex hordeo confecto, quum vites non ferat regio. Pisces alios comedunt crudos, in sole siccatos; alios sale condîtos. Ex avibus coturnices et anates et minores aviculas crudas edunt, sale quidem ante condîtas; reliqua autem vel avium genera vel piscium, exceptis his quae sacra habentur, partim assata comedunt, partim elixa. (78.) In *conviviis* opulentiorum, postquam coenare desierunt, circumfert aliquis in loculo *mortui* hominis *simulacrum* ex ligno factum, picturâ et opere maxime ad naturam expressum, longitudine cubitali omnino, aut duorum cubitorum. Hoc simulacrum ostendens ille unicuique, ait: *In hunc intuens bibe*

λέγει· „Ἐς τοῦτον ὁρέων, πῖνέ τε καὶ τέρπευ· ἔσεαι „γὰρ ἀποθανὼν τοιοῦτος.“ Ταῦτα μὲν παρὰ τὰ συμπόσια ποιεῦσι.

79 Πατρίοισι δὲ χρεώμενοι νόμοισι, ἄλλον οὐδένα ἐπικτέωνται. τοῖσι ἄλλα τε ἐπάξιά ἐστι νόμιμα, καὶ δὴ καὶ ἄεισμα ἕν ἐστι, Λίνος, ὅσπερ ἔν τε Φοινίκῃ ἀοίδιμός ἐστι καὶ ἐν Κύπρῳ, καὶ ἄλλῃ· κατὰ μέντοι ἔθνεα οὔνομα ἔχει, συμφέρεται δὲ ὡυτὸς εἶναι τὸν οἱ Ἕλληνες Λίνον ὀνομάζοντες ἀείδουσι. ὥστε πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα ἀποθωυμάζειν με τῶν περὶ Αἴγυπτον ἐόντων, ἐν δὲ δὴ καὶ τὸν Λίνον ὁκόθεν ἔλαβον· φαίνονται δὲ αἰεί κοτε τοῦτον ἀείδοντες. ἔστι δὲ Αἰγυπτιστὶ ὁ Λίνος καλεύμενος Μανέρως. ἔφασαν δέ μιν Αἰγύπτιοι τοῦ πρώ-

LXXIX. 3. ἕν ἐστι *ex coniectura, pro* ἔνεστι, *quod dederant veteres libri scripti et editi.*

lin. 8. ἔλαβον. τοὔνομα *vel* τὸ οὔνομα *addunt mss. omnes, et edd. plerique.*

et delectare; post mortem enim talis eris. Hoc in conviviis faciunt.

(79.) Patriis institutis ita sunt dediti, ut alienum nullum adsciscant. Habent autem quum alia instituta memorabilia, tum est apud illos in usu cantilena quaedam, *Linus,* qui et in Phoenicia et in Cypro cantatur et alibi; pro diversis autem populis nomen habet diversum, congruit vero atque adeo idem est quem Graeci cantant, *Linum* nominantes. Quare, ut multa alia eorum quae in Aegypto sunt, sic et hoc mirabor, Linum unde acceperint: satis vero compertum est, ab antiquissimis temporibus hunc ab illis cani solitum. Nominatur autem Linus Aegyptiorum linguâ *Maneros.* Dicunt vero Aegyptii, fuisse illum

του βασιλεύσαντος Αἰγύπτου παῖδα μουνογενέα γενέσθαι· ἀποθανόντα δ' αὐτὸν ἄωρον, θρήνοισι τούτοισι ὑπ' Αἰγυπτίων τιμηθῆναι· καὶ ἀοιδήν τε ταύτην πρώτην
καὶ μούνην σφίσι γενέσθαι. Συμφέρονται δὲ καὶ τόδε 80
ἄλλο Αἰγύπτιοι Ἑλλήνων μούνοισι Λακεδαιμονίοισι. οἱ νεώτεροι αὐτέων τοῖσι πρεσβυτέροισι συντυγχάνοντες, εἴκουσι τῆς ὁδοῦ καὶ ἐκτράπονται· καὶ ἐπιοῦσι, ἐξ ἕδρης ὑπανιστέαται. Τόδε μέντοι ἄλλοισι Ἑλλήνων οὐδαμοῖσι συμφέρονται· ἀντὶ τοῦ προσαγορεύειν ἀλλήλους ἐν τῇσι ὁδοῖσι, προσκυνέουσι κατιέντες μέχρι τοῦ γούνατος τὴν
χεῖρα. Ἐνδεδύκασι δὲ κιθῶνας λινέους, περὶ τὰ σκέ- 81
λεα θυσανωτούς, οὓς καλέουσι καλασίρις· ἐπὶ τούτοισι δὲ εἰρίνεα εἵματα λευκὰ ἐπαναβληδὸν φορέουσι. οὐ μέντοι ἔς γε τὰ ἱρὰ ἐσφέρεται εἰρίνεα, οὐδὲ συγκαταθάπτεταί σφι· οὐ γὰρ ὅσιον. ὁμολογέουσι δὲ ταῦτα τοῖσι Ὀρ-

primi regis, qui in Aegypto regnarit, filium unicum: hunc, ante pubertatem mortuum, lamentis his prosequi Aegyptios: et esse hanc apud se primam et unicam cantilenam. (80.) Etiam hoc commune habent Aegyptii cum Graecorum nonnullis, cum solis quidem Lacedaemoniis: *iuniores* apud illos ubi obviam veniunt *senioribus*, cedunt his viâ, ac deflectunt; et advenientibus, e sedili adsurgunt. Hoc vero a Graecorum omnium moribus abhorrens habent: in viâ publicâ, loco salutationis, *adorant* alter alterum, manum usque ad genua demittens. (81.) *Vestibus* utuntur lineis, circa crura fimbriatis, quas *calasires* vocant: super his candida gestant amicula lanea superiniecta. Nec vero templa ingrediuntur cum laneis amiculis, nec his induti sepeliuntur: ne-

Ὀρφικοῖσι καλεομένοισι καὶ Βακχικοῖσι, ἐοῦσι δὲ Αἰγυ-
πτίοισι, καὶ Πυθαγορείοισι. οὐδὲ γὰρ τούτων τῶν ὀργίων
μετέχοντα ὅσιόν ἐστι ἐν εἰρινέοισι εἵμασι θαφθῆναι. ἔστι
δὲ περὶ αὐτῶν ἱρὸς λόγος λεγόμενος.

82 Καὶ τάδε ἄλλα Αἰγυπτίοισί ἐστι ἐξευρημένα· μείς
τε καὶ ἡμέρη ἑκάστη θεῶν ὅτευ ἐστί· καὶ τῇ ἕκαστος
ἡμέρῃ γενόμενος, ὁτέοισι ἐγκυρήσει, καὶ ὅκως τελευ-
τήσει, καὶ ὁκοῖός τις ἔσται. καὶ τούτοισι τῶν Ἑλλή-
νων οἱ ἐν ποιήσει γενόμενοι ἐχρήσαντο. Τέρατά τε πλέω
σφι ἀνεύρηται ἢ τοῖσι ἄλλοισι ἅπασι ἀνθρώποισι. γενο-
μένου γὰρ τέρατος, φυλάσσουσι γραφόμενοι τὼ 'πο-
βαῖνον· καὶ ἤν κοτε ὕστερον παραπλήσιον τούτῳ γένη-
83 ται, κατὰ τὠυτὸ νομίζουσι ἀποβήσεσθαι. Μαντικὴ

fas est enim. Qui mos congruit cum Orphicis (quae vocantur) et Bacchicis institutis, quae sunt eadem Aegyptiaca et Pythagorica. Nam, qui horum sacrorum est particeps, eum nefas est in laneis vestimentis sepeliri: cuius rei sacra quaedam redditur ratio.

(82.) Sunt porro alia ab Aegyptiis inventa, haecce: *mensium* et *dierum* unusquisque cuinam ex Diis sit consecratus; et, quo quisque die natus est, quaenam sint huius hominis fata futura, quo mortis genere periturus, quodnam eius futurum sit ingenium et natura: quibus rebus etiam Graecorum nonnulli, qui poësin tractarunt, usi sunt. *Prodigia* etiam plura ab his inventa sunt, quam ab aliis omnibus hominibus. Incidente enim prodigio, observant scriptoque consignant ea quae deinde eveniunt: et, si quando postea aliud simile huic incidit, similia existimant eventura. (83.) Quod ad *divinationem* spe-

δὲ αὐτοῖσι ὧδε διακέεται. ἀνθρώπων μὲν οὐδενὶ προσκέε-
ται ἡ τέχνη, τῶν δὲ θεῶν μετεξετέροισι. καὶ γὰρ Ἡρα-
κλέος μαντήϊον αὐτόθι ἐστὶ, καὶ Ἀπόλλωνος, καὶ Ἀθη-
ναίης, καὶ Ἀρτέμιδος, καὶ Ἄρεος, καὶ Διός· καὶ, ὅγε
μάλιστα ἐν τιμῇ ἄγονται πάντων τῶν μαντηΐων, Λη-
τοῦς ἐν Βουτοῖ πόλι ἐστί. οὐ μέντοι αἵ γε μαντηΐαί σφι
κατὰ τὠυτὸ ἑστᾶσι, ἀλλὰ διάφοροί εἰσι. Ἡ δὲ ἰητρι- 84
κὴ κατὰ τάδε σφι δέδασται. μιῆς νούσου ἕκαστος ἰητρός
ἐστι, καὶ οὐ πλεόνων. πάντα δ' ἰητρῶν ἐστὶ πλέα. οἱ
μὲν γὰρ, ὀφθαλμῶν ἰητροὶ κατεστέασι· οἱ δὲ, κεφα-
λῆς· οἱ δὲ, ὀδόντων· οἱ δὲ, τῶν κατὰ νηδύν· οἱ δὲ, τῶν
ἀφανέων νούσων.

Θρῆνοι δὲ καὶ ταφαί σφεων, εἰσὶ αἵδε. τοῖσι ἂν ἀπο- 85
γένηται ἐκ τῶν οἰκίων ἄνθρωπος, τοῦ τις καὶ λόγος ᾖ,

ctant, eius apud illos haec ratio est. Hominum nulli ars divinandi inesse putatur, sed deorum quibusdam. Nam et Herculis in Aegypto oraculum est, et Apollinis, et Minervae, et Dianae, et Martis, et Iovis; denique id, quod maxime omnium in honore habent, *Latonae oraculum* in Buto oppido. Modus vero quo eduntur oracula, non idem illis ubique est, sed diversus. (84.) *Ars medica* apud eos in hunc modum distributa est, ut singulorum morborum singuli sint medici, nec plura morborum genera unus idemque curet. Suntque apud illos medicorum plena omnia: nam alii oculorum sunt medici, capitis alii, alii dentium, alii alvi, alii occultorum morborum.

(85.) *Lamenta* et *sepulturae* in hunc modum instituuntur. Quando ex domo quadam decessit homo,

τὸ θῆλυ γένος πᾶν τὸ ἐκ τῶν οἰκίων τούτων κατ' ὧν
ἐπλάσατο τὴν κεφαλὴν πηλῷ ἢ καὶ τὸ πρόσωπον. κἄ-
πειτα ἐν τοῖσι οἰκίοισι λιποῦσαι τὸν νεκρὸν, αὐταὶ ἀνὰ
τὴν πόλιν στρωφώμεναι, τύπτονται ἐπεζωσμέναι, καὶ
φαίνουσαι τοὺς μαζούς· σὺν δέ σφι αἱ προσήκουσαι
πᾶσαι. ἑτέρωθεν δὲ οἱ ἄνδρες τύπτονται, ἐπεζωσμένοι
καὶ οὗτοι. ἐπεὰν δὲ ταῦτα ποιήσωσι, οὕτω ἐς τὴν τα-
86 ρίχευσιν κομίζουσι. Εἰσὶ δὲ οἳ ἐπ' αὐτῷ τούτῳ κα-
τέαται, καὶ τέχνην ἔχουσι ταύτην. οὗτοι ἐπεάν σφι
κομισθῇ νεκρὸς, δεικνύασι τοῖσι κομίσασι παραδείγμα-
τα νεκρῶν ξύλινα, τῇ γραφῇ μεμιμημένα. καὶ τὴν
μὲν σπουδαιοτάτην αὐτέων φασὶ εἶναι, τοῦ οὐκ ὅσιον
ποιεῦμαι τὸ οὔνομα ἐπὶ τοιούτῳ πρήγματι ὀνομάζειν.
τὴν δὲ δευτέρην δεικνύασι ὑποδεεστέρην τε ταύτης καὶ
εὐτελεστέρην· τὴν δὲ τρίτην, εὐτελεστάτην. φράσαντες

cuius aliqua ratio habetur, foeminae ex ea domo omnes luto oblinunt caput aut ipsam etiam faciem, ac dein, relicto domi cadavere, ipsae per urbem discurrentes plangunt, succinctae, mammasque exserentes, et cum his propinquae omnes. Aliâque ex parte viri plangunt, et ipsi succincti. Haec postquam fecerunt, ita demum ad condiendum efferunt. (86.) Sunt autem ad hoc ipsum certi homines, qui *artem* hanc *condiendi mortuos* exercent. Hi, ubi illis adlatum est cadaver, ostendunt his qui illud adferunt exemplaria lignea cadaverum, picturâ verum imitantia. Et praestantissimam quidem condiendi rationem dicunt eius esse, cuius nomen in tali re effari nefas duco. Monstrant vero et exemplar alterius, quae huic inferior est et minus pretiosa; denique

δὲ, πυνθάνονται παρ' αὐτέων κατὰ ἥν τινα βούλονταί σφι σκευασθῆναι τὸν νεκρόν. οἱ μὲν δὴ ἐκποδὼν, μισθῷ ὁμολογήσαντες, ἀπαλλάσσονται· οἱ δὲ ὑπολειπόμενοι ἐν οἰκήμασι, ὧδε τὰ σπουδαιότατα ταριχεύουσι. πρῶτα μὲν σκολιῷ σιδήρῳ διὰ τῶν μυξωτήρων ἐξάγουσι τὸν ἐγκέφαλον, τὰ μὲν αὐτοῦ οὕτω ἐξάγοντες, τὰ δὲ ἐγχέοντες φάρμακα. μετὰ δὲ, λίθῳ Αἰθιοπικῷ ὀξέϊ παρασχίσαντες παρὰ τὴν λαπάρην, ἐξ ὧν εἷλον τὴν κοιλίην πᾶσαν· ἐκκαθήραντες δὲ αὐτὴν, καὶ διηθήσαντες οἴνῳ φοινικηΐῳ, αὖτις διηθέουσι θυμιήμασι τετριμμένοισι. ἔπειτα τὴν νηδὺν σμύρνης ἀκηράτου τετριμμένης, καὶ κασίης, καὶ τῶν ἄλλων θυωμάτων, πλὴν λιβανωτοῦ, πλήσαντες, συῤῥάπτουσι ὀπίσω. ταῦτα δὲ ποιήσαντες, ταριχεύουσι λίτρῳ, κρύψαντες ἡμέρας ἑβδομήκοντα· πλεῦνας δὲ τουτέων οὐκ ἔξεστι ταρι-

tertiam, vilissimam. Quibus expositis, quaerunt ex illis, quonam genere parari velint cadaver. Tum hi, postquam de mercede convenit, abeunt: et illi, suis in aedibus manentes, si *praestantissimâ ratione condiendum cadaver* fuerit, rem ita peragunt. Primum, incurvo ferro per nares extrahunt cerebrum; et partem quidem cerebri ita extrahunt, partim vero infusis medicamentis. Deinde acuto lapide aethiopico circa ilia incidunt cadaver, et totam alvum exenterant, et purgatam eluunt vino palmeo, iterumque tritis aromatibus extergunt: tum tritâ purissimâ myrrhâ et casiâ aliisque odoribus, thure excepto, alvum complent, atque completam rursus consuunt. His ita factis, nitro condiunt, conduntque cadaver per dies septuaginta; nec enim licet diutius. Elapsis sep-

χεύειν. ἐπεὰν δὲ παρέλθωσι αἱ ἑβδομήκοντα, λούσαντες τὸν νεκρὸν, κατειλίσσουσι πᾶν αὐτοῦ τὸ σῶμα σινδόνος βυσσίνης τελαμῶσι κατατετμημένοισι, ὑποχρίοντες τῷ κόμμι, τῷ δὴ ἀντὶ κόλλης τὰ πολλὰ χρέωνται Αἰγύπτιοι. ἐνθεῦτεν δὲ παραδεξάμενοί μιν οἱ προσήκοντες, ποιεῦνται ξύλινον τύπον ἀνθρωποειδέα· ποιησάμενοι δὲ, ἐσεργνῦσι τὸν νεκρόν· καὶ κατακληΐσαντες οὕτω, θησαυρίζουσι ἐν οἰκήματι θηκαίῳ, ἱστάντες ὀρθὸν πρὸς τοῖχον. οὕτω μὲν τοὺς τὰ πολυτελέστατα σκευάζουσι
87 νεκρούς. Τοὺς δὲ τὰ μέσα βουλομένους, τὴν δὲ πολυτελήΐην φεύγοντας, σκευάζουσι ὧδε. ἐπεὰν τοὺς κλυστῆρας πλήσωνται τοῦ ἀπὸ κέδρου ἀλείφατος γινομένου, ἐν ὧν ἔπλησαν τοῦ νεκροῦ τὴν κοιλίην, οὔτε ἀνατάμοντες αὐτὸν, οὔτε ἐξελόντες τὴν νηδὺν, κατὰ δὲ τὴν ἕδρην ἐσηθήσαντες· καὶ ἐπιλαβόντες τὸ κλύσμα τῆς ὀπί-

tuaginta diebus, lavant cadaver, et totum corpus sectis ex syndone byssina fasciis involvunt, gummi sublitis, quo pro glutine maxime utuntur Aegyptii. Inde ubi cadaver receperunt propinqui, capsam conficiendam curant hominis figurâ, cui includunt cadaver; atque inclusum reponunt in conditorio sepulcrali, rectum statuentes ad parietem. Haec est ratio adparandi ea cadavera, quae pretiosissime condîta volunt. (87.) Qui vero *mediam rationem* cupiunt, nimium sumtum fugientes, eorum cadavera ita instruunt. Clysteribus adhibitis, implent cadaveris ventrem oleo cedrino, non incidentes ventrem, nec alvum exenterantes, sed per anum ingerentes: tum cohibentes illud lavacrum ne eâdem viâ retro

σω ὁδοῦ, ταριχεύουσι τὰς προκειμένας ἡμέρας· τῇ δὲ
τελευταίῃ ἐξιεῖσι ἐκ τῆς κοιλίης τὴν κεδρίην, τὴν ἐσῆ-
καν πρότερον· ἡ δὲ ἔχει τοσαύτην δύναμιν, ὥστε ἅμα
ἑωυτῇ τὴν νηδὺν καὶ τὰ σπλάγχνα κατατετηκότα ἐξά-
γει· τὰς δὲ σάρκας τὸ λίτρον κατατήκει· καὶ δὴ λεί-
πεται τοῦ νεκροῦ τὸ δέρμα μοῦνον, καὶ τὰ ὀστέα. ἐπεὰν
δὲ ταῦτα ποιήσωσι, ἀπ' ὧν ἔδωκαν οὕτω τὸν νεκρὸν,
οὐδὲν ἔτι πρηγματευθέντες. Ἡ δὲ τρίτη ταρίχευσίς 88
ἐστι ἥδε, ἣ τοὺς χρήμασι ἀσθενεστέρους σκευάζει. συρ-
μαίῃ διηθήσαντες τὴν κοιλίην, ταριχεύουσι τὰς ἑβδομή-
κοντα ἡμέρας, καὶ ἔπειτα ἀπ' ὧν ἔδωκαν ἀποφέρεσθαι.
Τὰς δὲ γυναῖκας τῶν ἐπιφανέων ἀνδρῶν, ἐπεὰν τελευ- 89
τήσωσι, οὐ παραυτίκα διδοῦσι ταριχεύειν, οὐδὲ ὅσαι ἂν
ὦσι εὐειδέες κάρτα καὶ λόγου πλεῦνος γυναῖκες· ἀλλ'

excat, nitro condunt cadaver, per statutum dierum numerum. Horum dierum postremo cedriam, prius ingestam, e ventre emittunt; cuius tanta vis est, ut secum et intestina et viscera prorsus commacerata educat: carnes autem consumit nitrum; atque ita relinquitur cadaveris cutis tantum et ossa. His ita peractis, reddunt cadaver propinquis, nihil amplius negotii suscipientes. (88.) *Tertia condiendi ratio* haec est, qua adparantur eorum cadavera, quibus tenuis admodum res familiaris est. Vulgari liquore purgatorio eluunt ventrem, tum per septuaginta dies nitro condiunt cadaver, atque ita dein propinquis reddunt auferendum. (89.) Uxores vero illustrium virorum, postquam decesserunt, non statim condiendas tradunt; nec si quae formosae admodum et in aestimatione fuerunt: sed post tres demum aut

ἐπεὰν τριταῖαι ἢ τεταρταῖαι γένωνται, οὕτω παραδιδοῦσι τοῖσι ταριχεύουσι. τοῦτο δὲ ποιέουσι οὕτω τοῦδε εἵνεκεν, ἵνα μή σφι οἱ ταριχευταὶ μίσγωνται τῇσι γυναιξί. λαμφθῆναι γάρ τινά φασι μισγόμενον νεκρῷ
90 προσφάτῳ γυναικός· κατεῖπαι δὲ τὸν ὁμότεχνον. Ὃς δ' ἂν ἢ αὐτῶν Αἰγυπτίων, ἢ ξείνων ὁμοίως, ὑπὸ κροκοδείλου ἁρπαχθεὶς ἢ ὑπ' αὐτοῦ τοῦ ποταμοῦ φαίνηται τεθνηὼς, κατ' ἣν ἂν πόλιν ἐξενειχθῇ, τούτους πᾶσα ἀνάγκη ἐστὶ ταριχεύσαντας αὐτὸν, καὶ περιστείλαντας ὡς κάλλιστα, θάψαι ἐν ἱρῇσι θήκῃσι. οὐδὲ ψαῦσαι ἔξεστι αὐτοῦ ἄλλον οὐδένα, οὔτε τῶν προσηκόντων, οὔτε τῶν φίλων· ἀλλά μιν οἱ ἱρέες αὐτοὶ οἱ τοῦ Νείλου, ἅτε πλέον τι ἢ ἀνθρώπου νεκρὸν, χειραπτάζοντες θάπτουσι.

quatuor dies unctoribus hae traduntur. Id faciunt eâ caussâ, ne cum his mulieribus coëant unctores. Deprehensum enim esse aiunt eorum aliquem, cum cadavere recens defunctae mulieris coëuntem, delatumque esse ab artificii socio. (90.) Quod si quis vero reperitur, sive Aegyptius, sive perinde peregrinus homo, qui a crocodilo raptus, aut ab ipso flumine haustus periit; apud quodcumque oppidum cadaver eius in terram fuerit eiectum, eius oppidi incolae necessario tenentur condiendum illud curare, et quam maximo honore adfectum in sacris conditoriis sepelire: neque alii cuiquam, nec cognato, nec amico, licitum est tangere tale cadaver; sed soli sacerdotes Nili, tamquam aliquid amplius quam hominis cadaver, tractant illud atque sepeliunt.

Ἑλληνικοῖσι δὲ νομαίοισι φεύγουσι χρᾶσθαι· τὸ δὲ 91
σύμπαν εἰπεῖν, μήδ' ἄλλων μηδαμᾶ μηδαμῶν ἀνθρώπων νομαίοισι. οἱ μέν νυν ἄλλοι Αἰγύπτιοι οὕτω τοῦτο φυλάσσουσι. ἔστι δὲ Χέμμις πόλις μεγάλη νομοῦ τοῦ Θηβαϊκοῦ, ἐγγὺς Νέης πόλιος. ἐν ταύτῃ τῇ πόλι ἐστὶ Περσέος τοῦ Δανάης ἱρὸν τετράγωνον· πέριξ δὲ αὐτοῦ φοίνικες πεφύκασι· τὰ δὲ πρόπυλα τοῦ ἱροῦ λίθινά ἐστι, κάρτα μεγάλα· ἐπὶ δὲ αὐτοῖσι ἀνδριάντες δύο ἑστᾶσι λίθινοι μεγάλοι. ἐν δὲ τῷ περιβεβλημένῳ τούτῳ νηός τε ἔνι, καὶ ἄγαλμα ἐν αὐτῷ ἐνέστηκε τοῦ Περσέος. οὗτοι οἱ Χεμμῖται λέγουσι τὸν Περσέα πολλάκι μὲν ἀνὰ τὴν γῆν φαίνεσθαί σφι, πολλάκι δὲ ἔσω τοῦ ἱροῦ. σανδάλιόν τε αὐτοῦ πεφορημένον εὑρίσκεσθαι, ἐὸν τὸ μέγαθος δίπηχυ· τὸ ἐπεὰν φανῇ, εὐθηνέειν ἅπασαν Αἴγυπτον. ταῦτα μὲν λέγουσι. ποιεῦσι δὲ τάδε Ἑλλη-

(91.) Graecorum institutis recusant uti, et, verbo ut dicam, aliorum etiam populorum quorumcumque. Et hoc quidem reliqui Aegyptii ita observant. Est autem *Chemmis*, oppidum magnum Thebaidis praefecturae, prope Neapolin; in quo *templum* inest *Persei*, *Danaae* filii, quadratum, palmeto circumdatum: propylaea templi lapidea, ingentia admodum; super quibus duae collocatae sunt statuae lapideae ingenti mole. Intra hoc septum aedes est, in qua est Persei simulacrum: narrantque hi Chemmitae, saepius in ea regione adparere Perseum, frequenter vero intra aedem, reperirique subinde sandalium quod ille gestaverit, magnitudine bicubitali; quod quoties adpareat, tunc florenti rerum statu universam uti Aegyptum. Hoc illi narrant: sacra autem

νικὰ τῷ Περσέϊ ἀγῶνα γυμνικὸν τιθεῖσι διὰ πάσης ἀγωνίης ἔχοντα· παρέχοντες ἄεθλα, κτήνεα καὶ χλαίνας καὶ δέρματα. εἰρομένου δέ μευ ὅ τι σφι μούνοισι ἔωθε ὁ Περσεὺς ἐπιφαίνεσθαι, καὶ ὅ τι κεχωρίδαται Αἰγυπτίων τῶν ἄλλων, ἀγῶνα γυμνικὸν τιθέντες, ἔφασαν „τὸν Περσέα ἐκ τῆς ἑωυτῶν πόλιος γεγονέναι· τὸν γὰρ Δαναὸν καὶ τὸν Λυγκέα, ἐόντας Χεμμίτας, ἐκπλῶσαι ἐς τὴν Ἑλλάδα.“ ἀπὸ δὲ τούτων γενεηλογέοντες, κατέβαινον ἐς τὸν Περσέα. „ἀπικόμενον δὲ αὐτὸν ἐς Αἴγυπτον, κατ' αἰτίην τὴν καὶ Ἕλληνες λέγουσι, οἴσοντα ἐκ Λιβύης τὴν Γοργοῦς κεφαλὴν ἔφασαν, ἐλθεῖν καὶ παρὰ σφέας, καὶ ἀναγνῶναι τοὺς συγγενέας πάντας· ἐκμεμαθηκότα δέ μιν ἀπικέσθαι ἐς Αἴγυπτον τὸ τῆς Χέμμιος οὔνομα, πεπυσμένον παρὰ

faciunt Perseo, Graecanicis similia, huiusmodi: ludos gymnicos celebrant, omnia certaminum genera continentes; praemioque proponunt pecudes, et laenas, et pelles. Interroganti vero mihi, cur ipsis solis adparere Perseus consuesset, et cur singulare hoc prae aliis omnibus Aegyptiis ipsi haberent, ut gymnicos ludos ei instituant, dixerunt, *suo ex oppido oriundum esse Perseum: Danaum enim et Lynceum, qui in Graeciam navigassent, Chemmitas fuisse:* et horum deinde genus recensentes, descenderunt usque ad Perseum. *Hunc autem,* aiebant, *quum ob eam caussam* (quam eamdem Graeci memorant) *Aegyptum adiisset, ut Gorgonis caput ex Libya adferret, etiam ad se venisse, et cognatos omnes agnovisse; adiisse autem Aegyptum cogni-*

τῆς μητρός· ἀγῶνα δέ οἱ γυμνικὸν, αὐτοῦ κελεύσαντος, ἐπιτελέειν. "

Ταῦτα μὲν πάντα οἱ κατύπερθε τῶν ἑλέων οἰκέοντες 92
Αἰγύπτιοι νομίζουσι. οἱ δὲ δὴ ἐν τοῖσι ἕλεσι κατοικημένοι, τοῖσι μὲν αὐτοῖσι νόμοισι χρέωνται τοῖσι καὶ ἄλλοι Αἰγύπτιοι· καὶ τὰ ἄλλα, καὶ γυναικὶ μιῇ ἕκαστος αὐτέων συνοικέει, κατάπερ Ἕλληνες. Ἀτὰρ πρὸς εὐτελέην τῶν σιτίων τάδε σφι ἄλλα ἐξεύρηται. ἐπεὰν πλήρης γένηται ὁ ποταμὸς, καὶ τὰ πεδία πελαγίσῃ, φύεται ἐν τῷ ὕδατι κρίνεα πολλὰ, τὰ Αἰγύπτιοι καλέουσι λωτόν· ταῦτα ἐπεὰν δρέψωσι, αὐαίνουσι πρὸς ἥλιον· καὶ ἔπειτα τὸ ἐκ τοῦ μέσου τοῦ λωτοῦ, τῇ μήκωνι ἐὸν ἐμφερὲς, πτίσαντες, ποιεῦνται ἐξ αὐτοῦ ἄρτους ὀπτοὺς πυρί. ἔστι δὲ καὶ ἡ ῥίζα τοῦ λωτοῦ τούτου ἐδω-

to Chemmios nomine, quod ei mater indicasset. Huic igitur se ludos gymnicos celebrare, ipsius iussu.

(92.) Istis quae exposui institutis utuntur ii Aegyptii, qui supra paludes habitant. Qui vero *paludes incolunt,* eisdem quidem utuntur quibus reliqui Aegyptii, quum aliis in rebus, tum quod non nisi unam quisque uxorem in matrimonio habet, quemadmodum Graeci. Caeterum ad victus facilitatem alia haec ab iis inventa sunt. Postquam auctus est fluvius, camposque inundavit, nascuntur in aquâ lilia multa, quae ab Aegyptiis *lotus* vocantur. Haec ubi demessuerunt, siccant ad solem: deinde, quod in loto intus est, papaveri simile, id pinsunt, panesque ex eo coquunt. Est vero etiam radix huius loti esculenta, dulcis admodum, rotunda, magnitudine

δίμη, καὶ ἐγγλύσσει ἐπιεικέως, ἐὸν στρογγύλον, μέγαθος κατὰ μῆλον. Ἔστι δὲ καὶ ἄλλα κρίνεα ῥόδοισι ἐμφερέα, ἐν τῷ ποταμῷ γινόμενα καὶ ταῦτα· ἐξ ὧν ὁ καρπὸς ἐν ἄλλῃ κάλυκι παραφυομένῃ ἐκ τῆς ῥίζης γίνεται, κηρίῳ σφηκῶν ἰδέην ὁμοιότατον. ἐν τούτῳ τρωκτὰ ὅσον τε πυρὴν ἐλαίης ἐγγίνεται συχνά. τρώγεται δὲ καὶ ἁπαλὰ ταῦτα καὶ αὖα. Τὴν δὲ βύβλον τὴν ἐπέτειον γινομένην, ἐπεὰν ἀνασπάσωσι ἐκ τῶν ἑλέων, τὰ μὲν ἄνω αὐτῆς ἀποτάμνοντες, ἐς ἄλλο τι τράπουσι· τὸ δὲ κάτω λελειμμένον ὅσον τε ἐπὶ πῆχυν, τρώγουσι, καὶ πωλέουσι. οἳ δὲ ἂν καὶ κάρτα βούλωνται χρηστῇ τῇ βύβλῳ χρᾶσθαι, ἐν κλιβάνῳ διαφανέϊ πνίξαντες, οὕτω τρώγουσι.. Οἵ δέ τινες αὐτῶν ζῶσι ἀπὸ τῶν ἰχθύων μούνων· τοὺς ἐπεὰν λάβωσι, καὶ ἐξέλωσι τὴν κοιλίην, αὐαίνουσι πρὸς ἥλιον, καὶ ἔπειτα αὔους ἐόντας σιτέονται.

mali. Sunt et alia lilia, rosis similia, quae et ipsa in flumine nascuntur: quorum fructus in alio calice inest, ex radice adnato, specie favo vesparum simillima; in quo insunt (baccae sive grana) esculenta permulta, magnitudine nuclei olivae, quae vel tenera comeduntur, vel siccata. Porro *Byblum*, (id est, *Papyrum*) quae quotannis in paludibus nascitur, postquam extraxerunt, superiora abscindunt, in aliosque usus convertunt; quod vero inferius relinquitur ad cubiti longitudinem, id partim manducant, partim vendunt. Qui vero delicata admodum byblo volunt uti, hi eam in ardente furno torrefactam manducant. Nonnulli vero nonnisi *piscibus* vitam sustentant, quibus capiendis dant operam: hi postquam captos exenterarunt, ad solem eos siccant, et ita siccatos comedunt.

Οἱ δὲ ἰχθύες οἱ ἀγελαῖοι, ἐν μὲν τοῖσι ποταμοῖσι 93
οὐ μάλα γίνονται· τρεφόμενοι δὲ ἐν τῇσι λίμνῃσι, τοιάδε ποιεῦσι. ἐπεάν σφεας ἐσίῃ οἶστρος κυΐσκεσθαι, ἀγεληδὸν ἐκπλώουσι ἐς τὴν θάλασσαν. ἡγέονται δὲ οἱ ἔρσενες, ἀποῤῥαίνοντες τοῦ θοροῦ· αἱ δὲ, ἑπόμεναι ἀνακάπτουσι, καὶ ἐξ αὐτοῦ κυΐσκονται. ἐπεὰν δὲ πλήρεες γένωνται ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἀναπλώουσι ὀπίσω ἐς ἤθεα τὰ ἑωυτῶν ἕκαστοι. ἡγέονται μέντοι γε οὐκέτι οἱ αὐτοὶ, ἀλλὰ τῶν θηλέων γίνεται ἡ ἡγεμονίη. ἡγεύμεναι δὲ ἀγεληδὸν, ποιεῦσι οἷόν περ ἐποίευν οἱ ἔρσενες· τῶν γὰρ ᾠῶν ἀποῤῥαίνουσι κατ᾽ ὀλίγους τῶν κέγχρων, οἱ δὲ ἔρσενες καταπίνουσι ἑπόμενοι. εἰσὶ δὲ οἱ κέγχροι οὗτοι, ἰχθύες. ἐκ δὲ τῶν περιγινομένων καὶ μὴ καταπινομένων κέγχρων οἱ τρεφόμενοι ἰχθύες γίνονται. οἳ δ᾽ ἂν αὐτέων ἁλῶσι ἐκπλώοντες ἐς θάλασσαν, φαίνονται

(93.) *Gregales pisces* in fluminibus non fere gignuntur; sed, postquam in stagnis enutriti sunt, faciunt haec quae dicam. Ubi incessit eos gignendi libido, gregatim enatant in mare. Gregem ducunt mares, genituram spargentes: sequuntur foeminae, quae illam deglutiunt, atque inde concipiunt. Postquam gravidae factae sunt in mari, retro natant in suos quodque genus sedes. Tum vero non iam mares praeeunt, sed foeminae ducunt gregem: quae dum praeeunt, similiter faciunt atque antea mares fecerant; spargunt paulatim ovorum grana, sequunturque mares illa deglutientes. Sunt autem grana ista, pisces: et ex reliquis granis, quae non sunt deglutita, existunt pisces qui deinde enutriuntur. Qui ex gregibus illis, quum in mare enatant, capiuntur

τετριμμένοι τὰ ἐπ' ἀριστερὰ τῶν κεφαλέων· οἳ δ' ἂν ὀπίσω ἀναπλώοντες, τὰ ἐπὶ δεξιὰ τετρίφαται. πάσχουσι δὲ ταῦτα διὰ τόδε. ἐχόμενοι τῆς γῆς ἐπ' ἀριστερὰ καταπλώουσι ἐς θάλασσαν· καὶ ἀναπλώοντες ὀπίσω, τῆς αὐτῆς ἀντέχονται, ἐγχριμπτόμενοι καὶ ψαύοντες ὡς μάλιστα, ἵνα δὴ μὴ ἁμάρτοιεν τῆς ὁδοῦ διὰ τὸν ῥόον. Ἐπεὰν δὲ πληθύεσθαι ἄρχηται ὁ Νεῖλος, τά τε κοῖλα τῆς γῆς, καὶ τὰ τέλματα, τὰ παρὰ τὸν ποταμὸν, πρῶτα ἄρχεται πίμπλασθαι, διηθέοντος τοῦ ὕδατος ἐκ τοῦ ποταμοῦ· καὶ αὐτίκα τε πλέα γίνεται ταῦτα, καὶ παραχρῆμα ἰχθύων σμικρῶν πίμπλαται πάντα. κόθεν δὲ οἰκὸς αὐτοὺς γίνεσθαι, ἐγώ μοι δοκέω κατανοέειν τοῦτο. τοῦ προτέρου ἔτεος ἐπεὰν ἀπολίπῃ ὁ Νεῖλος, οἱ ἰχθύες ἐντεκόντες ὠὰ ἐς τὴν ἰλὺν, ἅμα τῷ ἐσχάτῳ ὕδατι ἀπαλλάσσονται· ἐπεὰν δὲ περιελθόντος

pisces, horum capita a laevo latere adtrita reperiuntur; qui in renatando capiuntur, dextrum latus adtritum habent. Accidit hoc autem illis hac de caussâ. Quum in mare enatant, presse legunt terram a parte sinistrâ: ubi retro natant, rursus ad eamdem sese adplicant, illamque adtingunt quam proxime possunt, ne a viâ aberrent propter fluminis cursum. Quando vero augeri incipit Nilus, tum cava terrae loca et lacunae fluvio vicinae primum incipiunt repleri, percolante aqua ex flumine: et prout illa loca implentur, continuo minutis pisciculis plena sunt omnia. Hi pisciculi si unde oriantur quaeris, videor mihi equidem verisimillimam hanc caussam intellexisse. Superiore anno, postquam deficere coepit Nilus, pisces ova in limum deposuerunt, et simul cum po-

τοῦ χρόνου πάλιν ἐπέλθῃ τὸ ὕδωρ, ἐκ τῶν ὠῶν τούτων παραυτίκα γίνονται οἱ ἰχθύες. καὶ περὶ μὲν τοὺς ἰχθῦς οὕτω ἔχει.

Ἀλείφατι δὲ χρέωνται Αἰγυπτίων οἱ περὶ τὰ ἕλεα 94
οἰκέοντες, ἀπὸ τῶν σιλλικυπρίων τοῦ καρποῦ, τὸ καλεῦσι μὲν Αἰγύπτιοι κίκι· ποιεῦσι δὲ ὧδε. παρὰ τὰ χείλεα τῶν τε ποταμῶν καὶ τῶν λιμνέων σπείρουσι τὰ σιλλικύπρια ταῦτα, τὰ ἐν Ἕλλησι αὐτόματα ἄγρια φύεται. ταῦτα ἐν τῇ Αἰγύπτῳ σπειρόμενα, καρπὸν φέρει πολλὸν μὲν, δυσώδεα δέ. τοῦτον ἐπεὰν συλλέξωνται, οἱ μὲν κόψαντες ἀπιποῦσι· οἱ δὲ καὶ φρύξαντες ἀπέψουσι, καὶ τὸ ἀποῤῥέον ἀπ' αὐτοῦ συγκομίζονται. ἔστι δὲ πῖον, καὶ οὐδὲν ἧσσον τοῦ ἐλαίου τῷ
λύχνῳ προσηνές· ὀδμὴν δὲ βαρέαν παρέχεται. Πρὸς 95
δὲ τοὺς κώνωπας, ἀφθόνους ἐόντας, τάδε σφί ἐστι με-

stremâ aquâ abierunt: nunc, quando tempore circumacto redit aqua, ex ovis istis protinus hi pisciculi nascuntur. Et circa *pisces* quidem ita se res habet.

(94.) *Oleo* utuntur hi ex Aegyptiis qui circa paludes habitant, ex fructu sillicypriorum, quod *Kiki* vocant Aegyptii, parantque in hunc modum. Ad fluminum et stagnorum ripas serunt haec sillicypria, quae apud Graecos sponte nascuntur. Haec in Aegypto sata, fructum ferunt magnâ copiâ, sed graveolentum. Hunc illi colligunt, et contusum exprimunt; nonnulli etiam tostum excoquunt, et quod defluit colligunt. Est autem pingue, et lucernae non minus commodum quam olivarium oleum; sed gravem spargit odorem. (95.) Adversus *culices*, quorum magna vis est, hoc utuntur invento. Qui regiones palu-

μηχανημένα. τοὺς μὲν τὰ ἄνω τῶν ἑλέων οἰκέοντας οἱ πύργοι ὠφελέουσι, ἐς οὓς ἀναβαίνοντες κοιμέονται· οἱ γὰρ κώνωπες ὑπὸ τῶν ἀνέμων οὐκ οἷοί τέ εἰσι ὑψοῦ πέτεσθαι. τοῖσι δὲ περὶ τὰ ἕλεα οἰκέουσι τάδε ἀντὶ τῶν πύργων ἄλλα μεμηχάνηται. πᾶς ἀνὴρ αὐτέων ἀμφίβληστρον ἔκτηται, τῷ τῆς μὲν ἡμέρης ἰχθῦς ἀγρεύει, τὴν δὲ νύκτα αὐτῷ χρᾶται ἐν τῇ ἀναπαύεται κοίτῃ· περὶ ταύτην ἵστησι τὸ ἀμφίβληστρον, καὶ ἔπειτα ἐνδὺς, ὑπ᾽ αὐτῷ καθεύδει. οἱ δὲ κώνωπες, ἢν μὲν ἐν ἱματίῳ ἐνελιξάμενος εὕδῃ ἢ σινδόνι, διὰ τούτων δάκνουσι· διὰ δὲ τοῦ δικτύου οὐδὲ πειρῶνται ἀρχήν.

96 Τὰ δὲ δὴ πλοῖά σφι, τοῖσι φορτηγέουσι, ἔστι ἐκ τῆς ἀκάνθης ποιεύμενα· τῆς ἡ μορφὴ μέν ἐστι ὁμοιοτάτη τῷ Κυρηναίῳ λωτῷ, τὸ δὲ δάκρυον κόμμι ἐστί. ἐκ ταύτης ὦν τῆς ἀκάνθης κοψάμενοι ξύλα ὅσον τε διπή-

dibus superiores incolunt, hos iuvant turres, in quas dormituri adscendunt; nam a ventis prohibentur culices altius volare. Qui vero circa paludes habitant, hi turrium loco hac ratione sese muniunt. Quilibet vir rete possidet, quo per diem pisces venatur, noctu autem eodem utitur in cubili ubi quiescit: lecto circumponit rete; deinde subrepens, sub illo dormit. Culices enim, si quis pallio aut sindoni involutus cubitum ivit, per haec vestimenta eum mordent; per rete vero ne conantur quidem omnino.

(96.) *Naves* illorum onerariae ex *spina arbore* confectae sunt, cuius species simillima loto Cyrenaico, lacryma autem gummi est. Ex hac igitur spina caedunt ligna fere bicubitalia, quae laterum in morem componunt, ex eisque naves fabricantur tali

χεα. πλινθηδὸν συντιθεῖσι, ναυπηγεύμενοι τρόπον τοιόνδε. περὶ γόμφους πυκνοὺς καὶ μακροὺς περιείρουσι τὰ διπήχεα ξύλα· ἐπεὰν δὲ τῷ τρόπῳ τούτῳ ναυπηγήσωνται, ζυγὰ ἐπιπολῆς τείνουσι αὐτῶν· νομεῦσι δὲ οὐδὲν χρέωνται, ἔσωθεν δὲ τὰς ἁρμονίας ἐν ὦν ἐπάκτωσαν τῇ βύβλῳ· πηδάλιον δὲ ἓν ποιεῦνται, καὶ τοῦτο διὰ τῆς τρόπιος διαβύνεται· ἱστῷ δὲ ἀκανθίνῳ χρέωνται, ἱστίοισι δὲ βυβλίνοισι. ταῦτα τὰ πλοῖα ἀνὰ μὲν τὸν ποταμὸν οὐ δύνανται πλέειν, ἢν μὴ λαμπρὸς ἄνεμος ἐπέχῃ, ἐκ γῆς δὲ παρέλκεται. κατὰ ῥόον δὲ κομίζεται ὧδε· ἔστι ἐκ μυρίκης πεποιημένη θύρη, κατεῤῥαμμένη ῥιπεῒ καλάμων, καὶ λίθος τετρημένος διτάλαντος μάλιστά κῃ σταθμόν· τούτων τὴν μὲν θύρην, δεδεμένην κάλῳ, ἔμπροσθε τοῦ πλοίου ἀπίει ἐπιφέρεσθαι, τὸν

modo. Bicubitalia illa ligna circum frequentes praelongosque clavos ligneos circumnectunt, illisque ita compactis tigna transversa superne intendunt. Costis vero non utuntur, commissuras autem intus byblo obturant. Gubernaculum unum faciunt, et hoc per carinam traiiciunt. Malo utuntur ex spinâ arbore, velis ex papyro. Haec navigia adverso flumine, nisi secundus ventus, isque satis validus, obtineat, navigare non possunt, sed ex terra iuxta ripam trahuntur. Secundo vero flumine deferuntur hoc modo. Tabula sive crates oblonga est ianuae formâ, ex myricâ frutice [*tamaricen* latine vocant] confecta, et vimine ex arundinibus consuta; tum lapis perforatus, duorum fere talentorum pondere. Ianuam illam, fune religatam, in fluvium demittit nauta, ut ante navem secundo flumine deferatur; lapidem vero ex

δὲ λίθον ἄλλῳ κάλῳ ὄπισθε. ἡ μὲν δὴ θύρη, τοῦ ῥόου ἐμπίπτοντος, χωρέει ταχέως, καὶ ἕλκει τὴν βάριν· (τοῦτο γὰρ δὴ οὔνομά ἐστι τοῖσι πλοίοισι τούτοισι·) ὁ δὲ λίθος ὄπισθεν ἐπελκόμενος, καὶ ἐὼν ἐν βυσσῷ, κατιθύνει τὸν πλόον. ἔστι δέ σφι τὰ πλοῖα ταῦτα πλήθεϊ πολλὰ, καὶ ἄγει ἔνια πολλὰς χιλιάδας ταλάντων.

97 Ἐπεὰν δὲ ἐπέλθῃ ὁ Νεῖλος τὴν χώρην, αἱ πόλις μοῦναι φαίνονται ὑπερέχουσαι, μάλιστά κῃ ἐμφερέες τῇσι ἐν τῷ Αἰγαίῳ πόντῳ νήσοισι. τὰ μὲν γὰρ ἄλλα τῆς Αἰγύπτου, πέλαγος γίνεται· αἱ δὲ πόλις μοῦναι ὑπερέχουσι. πορθμεύονται ὦν, ἐπεὰν τοῦτο γένηται, οὐκέτι κατὰ τὰ ῥέεθρα τοῦ ποταμοῦ, ἀλλὰ διὰ μέσου τοῦ πεδίου. ἐς μέν γε Μέμφιν ἐκ Ναυκράτιος ἀναπλώοντι, παρ' αὐτὰς τὰς πυραμίδας γίνεται ὁ πλόος· ἔστι δὲ οὐκ οὗτος, ἀλλὰ παρὰ τὸ ὀξὺ τοῦ Δέλτα, καὶ παρὰ

alio fune a posticâ parte demittit. Itaque ianua, incidente aquae impetu, celeriter progreditur, et trahit *barin;* (hoc enim his navigiis nomen est:) lapis vero, dum a tergo trahitur, et in fundo est, dirigit cursum. Habent Aegyptii navigiorum horum ingentem multitudinem, vehuntque illarum nonnulla multa millia talentorum. (97.) Postquam vero terram Nilus inundavit, sola oppida conspiciuntur ex aquis eminentia, insulis Aegei maris admodum similia. Reliqua enim omnis Aegyptus tunc pelagus est, solaque oppida eminent. Hoc ubi fit, non iam per fluvii alveos navigant, sed medios per campos. Nam, qui Naucrati Memphin proficiscitur, is praeter ipsas pyramides navigat; quum alioquin non hac sit iter, sed praeter apicem τοῦ Delta et iuxta Cercasorum op-

Κερκάσωρον πόλιν. ἐς δὲ Ναύκρατιν ἀπὸ θαλάσσης
καὶ Κανώβου διὰ πεδίου πλέων, ἥξεις κατ' Ἄνθυλλάν
τε πόλιν, καὶ τὴν Ἀρχάνδρου καλευμένην. Τουτέων 98
δὲ ἡ μὲν Ἄνθυλλα, ἐοῦσα λογίμη πόλις, ἐς ὑποδή-
ματα ἐξαίρετος δίδοται τοῦ αἰεὶ βασιλεύοντος Αἰγύ-
πτου τῇ γυναικί. τοῦτο δὲ γίνεται, ἐξ ὅσου ὑπὸ Πέρ-
σησί ἐστι Αἴγυπτος. ἡ δὲ ἑτέρη πόλις δοκέει μοι τὸ οὔ-
νομα ἔχειν ἀπὸ τοῦ Δαναοῦ γαμβροῦ, Ἀρχάνδρου τοῦ
Φθίου, τοῦ Ἀχαιοῦ· καλέεται γὰρ δὴ Ἀρχάνδρου πό-
λις. εἴη δ' ἂν καὶ ἄλλος τις Ἄρχανδρος· οὐ μέντοι γε
Αἰγύπτιον τὸ οὔνομα.

ΜΕΧΡΙ μὲν τούτου, ὄψις τε ἐμὴ, καὶ γνώμη, 99
καὶ ἱστορίη ταῦτα λέγουσά ἐστι. τὸ δὲ ἀπὸ τοῦδε, Αἰ-
γυπτίους ἔρχομαι λόγους ἐρέων, κατὰ τὰ ἤκουον. προσέ-

pidum: et Canobo e mari Naucratin tendens, per campos navigas, iuxtaque Anthyllam et Archandropolin praeterveheris. (98.) *Anthylla,* quam modo nominavi, nobile oppidum, singulariter adtributa semper est uxori regis qui in Aegypto regnat, ex cuius reditibus illa sibi comparet calceamenta: idque ita obtinet, ex quo sub Persarum imperio Aegyptus est. Alterum, quod dixi, oppidum videtur ab Archandro Phthio nomen accepisse, Achaei filio, Danai genero; quare etiam *Archandri oppidum* nominatur. Fuerit quidem fortasse etiam alius Archander: at Aegyptium certe nomen non est.

(99.) HACTENUS ea dixi, quae partim ipse vidi, partim quae equidem sentio, partim quae sciscitando cognovi. Accedo nunc ad exponendas *Aegyptiorum historias, resque gestas,* quemadmodum nar-

σται δὲ αὐτοῖσί τι καὶ τῆς ἐμῆς ὄψιος. Τὸν ΜΗ͂ΝΑ, τὸν πρῶτον βασιλεύσαντα Αἰγύπτου, οἱ ἱρέες ἔλεγον, τοῦτο μὲν, ἀπογεφυρῶσαι καὶ τὴν Μέμφιν. τὸν γὰρ ποταμὸν πάντα ῥέειν παρὰ τὸ ὄρος τὸ ψάμμινον πρὸς Λιβύης· τὸν δὲ Μῆνα ἄνωθεν, ὅσον τε ἑκατὸν σταδίους ἀπὸ Μέμφιος, τὸν πρὸς μεσαμβρίης ἀγκῶνα προσχώσαντα, τὸ μὲν ἀρχαῖον ῥέεθρον ἀποξηράναι, τὸν δὲ ποταμὸν ὀχετεῦσαι, τὸ μέσον τῶν οὐρέων ῥέειν. ἔτι δὲ καὶ νῦν ὑπὸ Περσέων ὁ ἀγκὼν οὗτος τοῦ Νείλου, ὃς ἀπεργμένος ῥέει, ἐν φυλακῇσι μεγάλῃσι ἔχεται, φρασσόμενος ἀνὰ πᾶν ἔτος. εἰ γὰρ ἐθελήσει ῥήξας ὑπερβῆναι ὁ ποταμὸς ταύτῃ, κίνδυνος πάσῃ Μέμφι κατακλυσθῆναί ἐστι. ὡς δὲ τῷ Μῆνι τούτῳ τῷ πρώτῳ γε-

ratas audivi; quibus tamen nonnulla etiam, quae ipse meis oculis vidi, adiiciam. MENEN illum, qui primus in Aegypto regnavit, quum alia fecisse, aiebant sacerdotes, tum hoc primum, quod Memphin iactis aggeribus a Nili inundatione secluserit. Olim enim fluvium iuxta ipsum montem arena obsitum a parte Libyae fluxisse; Menen vero superne, centum fere stadia a Memphi, Nili brachium illud, quod meridiem versus tendebat, humo adgesta complesse; atque ita, exsiccato prisco alveo, alium duxisse, qui inter montes medius interflueret. Atque etiam nunc Persae brachium illud, quod nunc fluit ab altero seclusum, magna cura observant, et quotannis eum (eo loco, ubi a vetere alveo deflexit) adgesta humo muniunt; quoniam, si eo loci perrumpens fluvius exundaret, timendum foret ne universa Memphis inundaretur. Deinde vero eumdem Menen, primum

νομένῳ βασιλέϊ χέρσον γεγονέναι τὸ ἀπεργμένον, τοῦτο
μὲν, ἐν αὐτῷ πόλιν κτίσαι ταύτην, ἥτις νῦν Μέμφις
καλέεται· ἔστι γὰρ καὶ ἡ Μέμφις ἐν τῷ στεινῷ τῆς
Αἰγύπτου· ἔξωθεν δὲ αὐτῆς περιορύξαι λίμνην ἐκ τοῦ
ποταμοῦ πρὸς βορέην τε καὶ πρὸς ἑσπέρην· τὸ γὰρ πρὸς
τὴν ἠῶ αὐτὸς ὁ Νεῖλος ἀπέργει. τοῦτο δὲ, τοῦ Ἡφαί-
στου τὸ ἱρὸν ἱδρύσασθαι ἐν αὐτῇ, ἐὸν μέγα τε καὶ
ἀξιαπηγητότατον. Μετὰ δὲ τοῦτον, κατέλεγον οἱ ἱρέες 100
ἐκ βύβλου ἄλλων βασιλήων τριηκοσίων τε καὶ τριήκον-
τα οὐνόματα. ἐν τοσαύτῃσι γενεῇσι ἀνθρώπων, ὀκτω-
καίδεκα μὲν Αἰθίοπες ἦσαν, μίη δὲ γυνὴ ἐπιχωρίη· οἱ
δὲ ἄλλοι, ἄνδρες Αἰγύπτιοι. τῇ δὲ γυναικὶ οὔνομα ἦν
ἥτις ἐβασίλευσε, τόπερ τῇ Βαβυλωνίῃ, Νίτωκρις.
τὴν ἔλεγον τιμωρέουσαν ἀδελφεῷ, τὸν Αἰγύπτιοι βα-

Aegypti regem, aiunt, postquam regionem circa Memphin in sicco posuisset, in eadem regione urbem hanc, quae nunc *Memphis* vocatur, condidisse: (est enim Memphis etiam in angusta Aegypti parte:) extra illam vero circumfodisse lacum ex fluvio versus septentrionem et versus occidentem, nam versus orientem ipse Nilus eam praestringit. Porro eumdem in ipsa urbe Vulcani templum, quod magnum ibi et memorabile est, statuisse. (100.) Post hunc ex libro recensuerunt mihi sacerdotes regum trecentorum et triginta nomina. In tot generationibus hominum octodecim Aethiopes erant, et una mulier indigena. Mulieri, quae in Aegypto regnavit, idem nomen fuit atque Babyloniae, *Nitocris*. Hanc memorant ultam esse fratrem, quem Aegyptii, quum apud eos regnasset, occiderant, post ciusque caedem

σιλεύοντα σφέων ἀπέκτειναν· ἀποκτείναντες δὲ, οὕτω ἐκείνῃ ἀπέδοσαν τὴν βασιληΐην· τούτῳ τιμωρέουσαν, πολλοὺς Αἰγυπτίων διαφθεῖραι δόλῳ. ποιησαμένην γάρ μιν οἴκημα περίμηκες, ὑπόγαιον, καινοῦν τῷ λόγῳ, νόῳ δὲ ἄλλα μηχανᾶσθαι. καλέσασαν δέ μιν Αἰγυπτίων, τοὺς μάλιστα μεταιτίους τοῦ φόνου ᾔδεε, πολλοὺς ἑστιᾶν· δαινυμένοισι δὲ ἐπεῖναι τὸν ποταμὸν δι' αὐλῶνος κρυπτοῦ μεγάλου. ταύτης μὲν πέρι τοσαῦτα ἔλεγον. πλὴν ὅτι αὐτήν μιν, ὡς τοῦτο ἐξέργαστο, ῥίψαι ἐς οἴκημα σποδοῦ πλέον, ὅκως ἀτιμώρητος γένηται.

101 Τῶν δὲ ἄλλων βασιλέων, οὐ γὰρ ἔλεγον οὐδεμίην ἔργων ἀπόδεξιν, κατ' οὐδὲν εἶναι λαμπρότητος, πλὴν ἑνὸς τοῦ ἐσχάτου αὐτῶν Μοίριος. τοῦτον δὲ ἀποδέξασθαι μνημόσυνα, τοῦ Ἡφαίστου τὰ πρὸς βορῆν ἄνεμον τε-

regnum ipsi tradiderant: huius ulciscendi caussa multos Aegyptios dolo interfecisse. Fecisse scilicet conclave praelongum subterraneum, novum quiddam se moliri dicentem, animo autem aliud cogitantem. Tum Aegyptiorum magnum numerum, quos caedis maxime auctores fuisse noverat, ad coenam vocatos, epulo ibidem excepisse; inter coenandum vero fluvium in conclave immisisse per occultum ingentem canalem. De hac igitur haec memorarunt, istud adiicientes, post id factum reginam se ipsam in conclave cineribus repletum coniecisse, quo vindictam effugeret. (101.) Reliquorum regum nullum vel opus memorabile reliquisse dixerunt, vel re ulla insignem fuisse, praeter postremum eorum, *Moerin.* Hunc memorabilia edidisse opera, propylaea ad Vulcani templum, septentrionem spectantia; la-

τραμμένα προπύλαια· λίμνην τε ὀρύξαι, τῆς ἡ περίοδος ὅσων ἐστὶ σταδίων ὕστερον δηλώσω· πυραμίδας τε ἐν αὐτῇ οἰκοδομῆσαι, τῶν τοῦ μεγάθεος πέρι, ὁμοῦ αὐτῇ τῇ λίμνῃ ἐπιμνήσομαι. τοῦτον μὲν τοσαῦτα ἀποδέξασθαι· τῶν δὲ οὐδένα ἄλλων οὐδέν.

Παραμειψάμενος ὦν τούτους, τοῦ ἐπὶ τούτοισι γενο- 102
μένου βασιλέος, τῷ οὔνομα ἦν Σέσωστρις, τούτου μνήμην ποιήσομαι. τὸν ἔλεγον οἱ ἱρέες πρῶτον μὲν πλοίοισι μακροῖσι ὁρμηθέντα ἐκ τοῦ Ἀραβίου κόλπου, τοὺς παρὰ τὴν Ἐρυθρὴν θάλασσαν κατοικημένους καταστρέφεσθαι· ἐς ὃ πλέοντά μιν πρόσω, ἀπικέσθαι ἐς θάλασσαν οὐκέτι πλωτὴν ὑπὸ βραχέων. ἐνθεῦτεν δὲ ὡς ὀπίσω ἀπίκετο ἐς Αἴγυπτον, κατὰ τῶν ἱρέων τὴν φάτιν, στρατιὴν πολλὴν λαβὼν ἤλαυνε διὰ τῆς ἠπείρου, πᾶν ἔθνος τὸ ἐμποδὼν καταστρεφόμενος. ὁτέοισι μὲν

cumque effodisse, cuius quantus sit circuitus, deinde exponam; pyramidesque in eo exstruxisse, quarum de magnitudine simul cum ipso lacu faciam mentionem. Hunc igitur ista edidisse opera; reliquorum autem nullum quidquam.

(102.) Igitur hos omittens, alium memorabo, qui post illos regnavit, cui nomen *Sesostris* fuit. Hunc dixere sacerdotes primum navibus longis ex Arabico sinu profectum, adcolas Erythraei maris subegisse; donec, quum ulterius esset navigaturus, in mare pervenisset quod propter brevia non amplius potuerit navigari. Inde in Aegyptum reversus, ut narrant sacerdotes, ingentem contractum exercitum per continentem duxit, omnesque quos adiit populos armis subegit. Quod si quos offendisset fortes populos, et

ἰὼν αὐτέων ἀλκίμοισι ἐνετύγχανε, καὶ δεινῶς γλιχομένοισι περὶ τῆς ἐλευθερίης, τούτοισι μὲν στήλας ἐνίστη ἐς τὰς χώρας, διὰ γραμμάτων λεγούσας τό τε ἑωυτοῦ οὔνομα καὶ τῆς πάτρης, καὶ ὡς δυνάμι τῇ ἑωυτοῦ κατεστρέψατό σφεας. ὁτέων δὲ ἀμαχητὶ καὶ εὐπετέως παρέλαβε τὰς πόλις, τούτοισι δὲ ἐνέγραφε ἐν τῇσι στήλῃσι κατὰ ταὐτὰ καὶ τοῖσι ἀνδρηΐοισι τῶν ἐθνέων γενομένοισι· καὶ δὴ καὶ αἰδοῖα γυναικὸς προσενέγραφε, δῆλα βουλόμενος ποιέειν ὡς εἴησαν ἀνάλκι-

103 δες. Ταῦτα δὲ ποιέων, διεξήιε τὴν ἤπειρον· ἐς ὃ ἐκ τῆς Ἀσίης ἐς τὴν Εὐρώπην διαβὰς, τούς τε Σκύθας κατεστρέψατο καὶ τοὺς Θρήϊκας. ἐς τούτους δέ μοι δοκέει καὶ προσώτατα ἀπικέσθαι ὁ Αἰγύπτιος στρατός· ἐν μὲν γὰρ τῇ τούτων χώρῃ φαίνονται σταθεῖσαι αἱ στῆλαι· τὸ δὲ προσωτέρω τούτων, οὐκέτι. ἐνθεῦτεν δὲ ἐπιστρέψας ὀπίσω ἤιε· καὶ ἐπεί τε ἐγένετο ἐπὶ Φά-

libertatis vehementer studiosos, in horum terris columnas erigebat, quarum inscriptio declarabat quum regis nomen atque patriam, tum hos vi ab ipso esse subactos. Quorum vero oppida citra pugnam et facile cepisset, in horum columnis eadem quidem, quae in fortium virorum columnis, inscribebat; insuper vero pudenda insculpi iussit muliebria, molles eos esse atque ignavos significans. (103.) Haec igitur faciens continentem obiit, donec ex Asia in Europam transgressus, Scythas subegit et Thraces. Hi, ut mihi videtur, extremi fuerunt, ad quos pervenerit Aegyptius exercitus: nam in horum terrà conspiciuntur columnae ab illo erectae, non vero ulterius. Inde converso itinere domum repetiit: sed ubi

σι ποταμῷ, οὐκ ἔχω τὸ ἐνθεῦτεν ἀτρεκέως εἰπεῖν, εἴτε αὐτὸς ὁ βασιλεὺς Σέσωστρις ἀποδασάμενος τῆς ἑωυτοῦ στρατιῆς μόριον ὅσον δὴ, αὐτοῦ κατέλιπε τῆς χώρης οἰκήτορας· εἴτε τῶν τινὲς στρατιωτέων τῇ πλάνῃ αὐτοῦ ἀχθεσθέντες, περὶ Φᾶσιν ποταμὸν κατέμειναν. Φαί- 104
νονται μὲν γὰρ ἐόντες οἱ Κόλχοι Αἰγύπτιοι· νοήσας δὲ πρότερον αὐτὸς, ἢ ἀκούσας ἄλλων, λέγω. ὡς δέ μοι ἐν φροντίδι ἐγένετο, εἰρόμην ἀμφοτέρους· καὶ μᾶλλον οἱ Κόλχοι ἐμεμνέατο τῶν Αἰγυπτίων, ἢ οἱ Αἰγύπτιοι τῶν Κόλχων. νομίζειν δ' ἔφασαν Αἰγύπτιοι τῆς Σεσώστριος στρατιῆς εἶναι τοὺς Κόλχους· αὐτὸς δὲ εἴκασα τῇδε, καὶ ὅτι μελάγχροές εἰσι καὶ οὐλότριχες. καὶ τοῦτο μὲν ἐς οὐδὲν ἀνήκει· εἰσὶ γὰρ καὶ ἕτεροι τοιοῦτοι. ἀλλὰ τοισίδε καὶ μᾶλλον, ὅτι μοῦνοι πάντων ἀνθρώπων Κόλχοι καὶ Αἰγύπτιοι καὶ Αἰθίοπες περιτάμνον-

ad Phasin fluvium fuit, haud satis certo adfirmare possum, ipse-ne rex Sesostris, designatam aliquam quantamcumque partem sui exercitus ibi reliquerit, an milites nonnulli, itinerum errores pertaesi, circa Phasin flumen remanserint. (104.) *Colchi* enim mihi videntur Aegyptii esse: idque dico, ut qui prius hoc ipsum mecum cogitaverim, quam ex aliis audivi. Quum vero curae mihi haec res esset, quaesivi ex utrisque: et magis Colchi recordabantur Aegyptiorum, quum Aegyptii Colchorum. Ego vero coniectaveram partim ex hoc, quod nigro colore et crispis capillis sint Colchi: quamquam hoc parum valet, quum et alii sint populi tales: hoc igitur potius argumento id collegeram, quod soli omnium hominum Colchi, praeter Aegyptios et Aethiopes, ab antiquissi-

ται ἀπ' ἀρχῆς τὰ αἰδοῖα. Φοίνικες δὲ καὶ Σύροι οἱ ἐν τῇ Παλαιστίνῃ, καὶ αὐτοὶ ὁμολογέουσι παρ' Αἰγυπτίων μεμαθηκέναι· Σύριοι δὲ οἱ περὶ Θερμώδοντα καὶ Παρθένιον ποταμὸν, καὶ Μάκρωνες οἱ τούτοισι ἀστυγείτονες ἐόντες, ἀπὸ Κόλχων φασὶ νεωστὶ μεμαθηκέναι. οὗτοι γάρ εἰσι οἱ περιταμνόμενοι ἀνθρώπων μοῦνοι· καὶ οὗτοι Αἰγυπτίοισι φαίνονται ποιεῦντες κατὰ τὰ αὐτά. αὐτῶν δὲ Αἰγυπτίων καὶ Αἰθιόπων οὐκ ἔχω εἰπεῖν ὁκότεροι παρὰ τῶν ἑτέρων ἐξέμαθον· ἀρχαῖον γὰρ δή τι φαίνεται ἐόν. ὡς δ' ἐπιμισγόμενοι Αἰγύπτῳ ἐξέμαθον, μέγα μοι καὶ τόδε τεκμήριον γίνεται· Φοινίκων ὁκόσοι τῇ Ἑλλάδι ἐπιμίσγονται, οὐκέτι Αἰγυπτίους μιμέονται κατὰ τὰ αἰδοῖα, ἀλλὰ τῶν ἐπιγινομένων
105 οὐ περιτάμνουσι τὰ αἰδοῖα. Φέρε νυν καὶ ἄλλο εἴπω

mis temporibus circumcidant pudenda. Nam Phoenices, et Syri Palaestinam incolentes, profitentur ipsi, ab Aegyptiis se hoc accepisse. Syrii vero, qui circa Thermodontem et Parthenium fluvium habitant, et Macrones, horum finitimi, a Colchis nuper se accepisse fatentur. Hi enim sunt soli ex omnibus hominibus circumcisi; et hi manifeste Aegyptios in hac re imitantur. Aegyptii vero utrum ab Aethiopibus, an hi ab illis acceperint, adfirmare non possum; perantiquum enim ritum esse adparet. Istos autem ex Aegyptiorum commercio hunc ritum adoptasse, magnum mihi etiam documentum videtur hoc esse: Phoenices, qui inter Graecos vivunt, in hoc ritu ad pudenda pertinente non amplius imitantur Aegyptios, et eorum qui post nascuntur non circumcidunt virilia. (105.) Age vero, etiam aliud de Col-

περὶ τῶν Κόλχων, ὡς Αἰγυπτίοισι προσφερέες εἰσί. λῖνον μοῦνοι οὗτοί τε καὶ Αἰγύπτιοι ἐργάζονται κατὰ τὰ αὐτά. καὶ ἡ ζόη πᾶσα καὶ ἡ γλῶσσα ἐμφερής ἐστι ἀλλήλοισι. λῖνον δὲ τὸ μὲν Κολχικὸν, ὑπὸ Ἑλλήνων Σαρδονικὸν κέκληται· τὸ μέντοι ἀπ' Αἰγύπτου ἀπικνεύμενον, καλέεται Αἰγύπτιον. Τὰς δὲ στήλας τὰς ἵστα 106
κατὰ τὰς χώρας ὁ Αἰγύπτου βασιλεὺς Σέσωστρις, αἱ μὲν πλεῦνες οὐκέτι φαίνονται περιεοῦσαι· ἐν δὲ τῇ Παλαιστίνῃ Συρίῃ αὐτὸς ὥρεον ἐούσας, καὶ τὰ γράμματα τὰ εἰρημένα ἐνεόντα, καὶ γυναικὸς αἰδοῖα. εἰσὶ δὲ καὶ περὶ Ἰωνίην δύο τύποι ἐν πέτρῃσι ἐγκεκολαμμένοι τούτου τοῦ ἀνδρὸς, τῇ τε ἐκ τῆς Ἐφεσίης ἐς Φώκαιαν ἔρχονται, καὶ τῇ ἐκ Σαρδίων ἐς Σμύρνην. ἑκατέρωθι δὲ ἀνὴρ ἐγγέγλυπται, μέγαθος πέμπτης σπιθαμῆς,

CV. 3 *seq.* ἐργάζονται κατὰ τὰ αὐτά. καὶ ἡ ζόη *etc.* ***Probati*** *nonnulli codd. sic habent:* ἐργάζονται. καὶ κατὰ ταὐτὰ καὶ ἡ ζόη *etc.*

chis commemorabo, in quo Aegyptiis similes sunt. Linum soli hi et Aegyptii fabricantur eodem modo: atque etiam tota vitae ratio et sermo utrorumque similis est. *Linum* quidem *Colchium* a Graecis *Sardonium* vocatur; illud vero quod ex Aegypto adfertur, *Aegyptium* nominatur. (106.) Columnarum quas variis in regionibus posuit Aegyptius rex *Sesostris*, pleraeque non amplius supersunt: in Syria vero Palaestina ipse superstites vidi, in quibus erat praedicta inscriptio, et pudenda muliebria. Sunt etiam in Ioniâ duae imagines huius viri saxis insculptae, altera in viâ qua Epheso Phocaeam itur, altera qua Sardibus Smyrnam. Utrobique vir exsculptus est, magnitudine quatuor cubitorum cum unâ

τῇ μὲν δεξιῇ χειρὶ ἔχων αἰχμὴν, τῇ δὲ ἀριστερῇ τόξα, καὶ τὴν ἄλλην σκευὴν ὡσαύτως· καὶ γὰρ Αἰγυπτίην καὶ Αἰθοπίδα ἔχει· ἐκ δὲ τοῦ ὤμου ἐς τὸν ἕτερον ὦμον διὰ τῶν στηθέων γράμματα ἱρὰ Αἰγύπτια διήκει ἐγκεκολαμμένα, λέγοντα τάδε· ἘΓΩ ΤΗΝΔΕ ΤΗΝ ΧΩΡΗΝ ὬΜΟΙΣΙ ΤΟΙΣΙ ἘΜΟΙΣΙ ἘΚΤΗΣΑΜΗΝ. ὅστις δὲ καὶ ὁκόθεν ἐστὶ, ἐνθαῦτα μὲν οὐ δηλοῖ, ἑτέρωθι δὲ δεδήλωκε. τὰ δὴ καὶ μετεξέτεροι τῶν θεησαμένων, Μέμνονος εἰκόνα εἰκάζουσί μιν εἶναι, πολὺ τῆς ἀληθηΐης ἀπολελειμμένοι.

107 Τοῦτον δὴ τὸν Αἰγύπτιον Σέσωστριν ἀναχωρέοντα, καὶ ἀνάγοντα πολέας ἀνθρώπους τῶν ἐθνέων τῶν τὰς χώρας κατεστρέψατο, ἔλεγον οἱ ἱρέες, ἐπεί τε ἐγένετο ἀνακομιζόμενος ἐν Δάφνῃσι τῇσι Πηλουσίῃσι, τὸν ἀδελφεὸν ἑωυτοῦ τῷ ἐπέτρεψε Σέσωστρις τὴν Αἴγυπτον, τοῦ-

spithamâ, dextrâ manu hastam tenens, sinistrâ sagittas, et reliquo cultu simili; habet enim partim Aegyptiacum cultum, partim Aethiopicum: ab altero vero humero ad alterum per pectus pertinet insculpta inscriptio in hanc sententiam: *Ego hanc regionem meis humeris mihi adquisivi.* Quis vero, aut unde sit, ibi non declarat: alibi vero declaravit. Itaque istas nonnulli, qui viderunt, Memnonis coniiciunt imagines esse, longe a vero aberrantes.

(107.) Hunc Aegyptium *Sesostrin*, dicebant sacerdotes, redeuntem, multosque homines ex gentibus subactis secum ducentem, eumdem, postquam in reditu ad Daphnin Pelusiacam pervenisset, a fratre, cuius fidei Aegyptum commiserat, una cum fi-

τον ἐπὶ ξείνια αὐτὸν καλέσαντα, καὶ πρὸς αὐτῷ τοὺς παῖδας, περινῆσαι ἔξωθεν τὴν οἰκίην ὕλῃ· περινήσαντα δὲ, ὑποπρῆσαι. τὸν δὲ ὡς μαθεῖν τοῦτο, αὐτίκα συμβουλεύεσθαι τῇ γυναικί· καὶ γὰρ δὴ καὶ τὴν γυναῖκα αὐτὸν ἅμα ἄγεσθαι. τὴν δέ οἱ συμβουλεῦσαι, τῶν παίδων ἐόντων ἓξ, τοὺς δύο ἐπὶ τὴν πυρὴν ἐκτείναντα, γεφυρῶσαι τὸ καιόμενον, αὐτοὺς δ' ἐπ' ἐκείνων ἐπιβαίνοντας ἐκσώζεσθαι. ταῦτα ποιῆσαι τὸν Σέσωστριν· καὶ δύο μὲν τῶν παίδων κατακαῆναι τρόπῳ τοιούτῳ· τοὺς δὲ λοιποὺς ἀποσωθῆναι ἅμα τῷ πατρί. Νοστήσας δὲ 108
ὁ Σέσωστρις ἐς τὴν Αἴγυπτον, καὶ τισάμενος τὸν ἀδελφεὸν, τῷ μὲν ὁμίλῳ τὸν ἐπηγάγετο, τῶν τὰς χώρας κατεστρέψατο, τούτῳ μὲν τάδε ἐχρήσατο. τούς τέ οἱ λίθους, τοὺς ἐπὶ τούτου τοῦ βασιλέος κομισθέντας ἐς τοῦ Ἡφαίστου τὸ ἱρὸν, ἐόντας μεγάθεϊ περιμήκεας, οὗτοι ἦσαν οἱ ἑλκύσαντες· καὶ τὰς διώρυχας τὰς νῦν ἐού-

liis hospitio esse exceptum: at illum circa domum, in qua rex erat, materiam congeri, congestamque iussisse incendi. Qua re animadversâ, deliberasse regem cum uxore, quippe illam comitem secum habuisse. Hanc ei suasisse, quum sex essent filii, duobus ex his super pyram extensis pontem sic in ardente materia faceret, quem ipsi superantes effugerent. Id fecisse Sesostrin, et duos filios ita igne fuisse absumtos, reliquos vero una cum patre fugâ servatos. (108.) Postquam in Aegyptum advenit, poenasque de fratre sumsit, tum vero multitudine hominum, quos e terris subactis adduxerat, in hunc modum usus est. Lapides eos, qui hoc regnante ad Vulcani templum congesti sunt, immani magnitudine, hi sunt

σας ἐν Αἰγύπτῳ πάσας οὗτοι ἀναγκαζόμενοι ὤρυσσον·
ἐποίευν τε οὐκ ἑκόντες Αἴγυπτον, τὸ πρὶν ἐοῦσαν ἱππα-
σίμην καὶ ἁμαξευομένην πᾶσαν, ἐνδεᾶ τούτων. ἀπὸ
γὰρ τούτου τοῦ χρόνου Αἴγυπτος, ἐοῦσα πεδιὰς πᾶσα,
ἄνιππος καὶ ἀναμάξευτος γέγονε· αἴτιαι δὲ τούτων αἱ
διώρυχες γεγόνασι, ἐοῦσαι πολλαὶ, καὶ παντοίους τρό-
πους ἔχουσαι. κατέταμνε δὲ τοῦδε εἵνεκα τὴν χώρην ὁ
βασιλεύς· ὅσοι τῶν Αἰγυπτίων μὴ ἐπὶ τῷ ποταμῷ
ἔκτηντο τὰς πόλις, ἀλλ' ἀναμέσους, οὗτοι ὅκως τε
ἀπίοι ὁ ποταμὸς, σπανίζοντες ὑδάτων, πλατυτέροισι
ἐχρέοντο τοῖσι πόμασι, ἐκ φρεάτων χρεόμενοι. τούτων
109 μὲν δὴ εἵνεκα κατετμήθη ἡ Αἴγυπτος. Κατανεῖμαι δὲ
τὴν χώρην Αἰγυπτίοισι ἅπασι τοῦτον ἔλεγον τὸν βασι-
λέα, κλῆρον ἴσον ἑκάστῳ τετράγωνον διδόντα· καὶ ἀπὸ

qui traxerunt: iidemque canales cunctos, qui nunc in Aegypto sunt, coacti foderunt; atque ita inviti quidem fecerunt, ut Aegyptus, quae ante id tempus tota equis et plaustris opportuna fuerat, hoc commodo careret. Nam ab illo tempore Aegyptus, tota licet plana et campestris, equis et plaustris inhabilis facta est: cuius rei caussa est multitudo fossarum, variis modis omnes in partes ductarum. Regionem autem ita fossis discidit rex ille hac caussa. Quicumque ex Aegyptiis oppida habitabant quae non sunt ad fluvium sita, sed in media regione; hi, postquam recessit Nilus, aquae inopiâ laborantes, salsiore potu usi erant, ex puteis hausto. Huius rei caussâ discissa est Aegyptus. (109.) Porro hunc regem, aiebant, *distribuisse regionem inter omnes Aegyptios*, singulisque sortem aequalem dedisse quadratam; et ab hac sorte reditus sibi constituisse,

τούτου τὰς προσόδους ποιήσασθαι, ἐπιτάξαντα ἀποφορὴν ἐπιτελέειν κατ' ἐνιαυτόν. εἰ δέ τινος τοῦ κλήρου ὁ ποταμός τι παρέλοιτο, ἐλθὼν ἂν πρὸς αὐτὸν, ἐσήμαινε τὸ γεγενημένον· ὁ δὲ, ἔπεμπε τοὺς ἐπισκεψομένους καὶ ἀναμετρήσοντας ὅσῳ ἐλάσσων ὁ χῶρος γέγονε, ὅκως τοῦ λοιποῦ κατὰ λόγον τῆς τεταγμένης ἀποφορῆς τελέοι. δοκέει δέ μοι ἐνθεῦτεν γεωμετρίη εὑρεθεῖσα, ἐς τὴν Ἑλλάδα ἐπανελθεῖν. πόλον μὲν γὰρ, καὶ γνώμονα, καὶ τὰ δυώδεκα μέρεα τῆς ἡμέρης, παρὰ Βαβυλωνίων
ἔμαθον οἱ Ἕλληνες. Βασιλεὺς μὲν δὴ οὗτος μοῦνος Αἰ- 110
γύπτιος Αἰθιοπίης ἦρξε. Μνημόσυνα δὲ ἐλίπετο πρὸ τοῦ Ἡφαιστείου, ἀνδριάντας λιθίνους· δύο μὲν, τριήκοντα πηχέων, ἑωυτόν τε καὶ τὴν γυναῖκα· τοὺς δὲ παῖδας ἐόντας τέσσερας, εἴκοσι πηχέων ἕκαστον. τῶν δὴ ὁ

imperato tributo quotannis pendendo. Quod si de cuiuspiam sorte fluvius aliquid abstraxisset, is regem adiens indicabat factum; et rex, missis qui rem praesentem inspicerent, dimetirenturque quanto minor factus fuerit ager, in posterum tributi partem pro portione remittebat. Videturque mihi ex hoc negotio inventa esse *geometria* apud Aegyptios, indeque ad Graecos transiisse. Nam polum quidem et gnomonem et duodecim diei partes a Babyloniis Graeci acceperunt. (110.) Idem rex *Sesostris*, unus ex Aegypti regibus, Aethiopiae etiam regnum obtinuit. Monumenta autem sui reliquit statuas lapideas ante Vulcani templum positas: quarum duae, triginta cubitorum quaeque, ipsius et uxoris referebant imagines; tum quatuor, viginti cubitorum quaeque, totidem numero filiorum. Ante has statuas quum multo post tempore

ἱρεὺς τοῦ Ἡφαίστου χρόνῳ μετέπειτα πολλῷ Δαρεῖον τὸν Πέρσην οὐ περιεῖδε ἱστάντα ἔμπροσθεν ἀνδριάντα, φὰς „οὔ οἱ πεποιῆσθαι ἔργα οἷά περ Σεσώστρι τῷ Αἰγυπτίῳ. Σέσωστριν μὲν γὰρ ἄλλα τε καταστρέψασθαι ἔθνεα οὐκ ἐλάσσω ἐκείνου, καὶ δὴ καὶ Σκύθας· Δαρεῖον δὲ οὐ δυνασθῆναι Σκύθας ἑλεῖν. οὔκων δίκαιον εἶναι ἱστάναι ἔμπροσθε τῶν ἐκείνου ἀναθημάτων, μὴ οὐκ ὑπερβαλλόμενον τοῖσι ἔργοισι.“ Δαρεῖον μέν νυν λέγουσι πρὸς ταῦτα συγγνώμην ποιήσασθαι.

111 Σεσώστριος δὲ τελευτήσαντος, ἐκδέξασθαι ἔλεγον τὴν βασιληίην τὸν παῖδα αὐτοῦ Φερῶν· τὸν ἀποδέξασθαι μὲν οὐδεμίην στρατηίην, συνενειχθῆναι δέ οἱ τυφλὸν γενέσθαι, διὰ τοιόνδε πρῆγμα. τοῦ ποταμοῦ κατελθόντος μέγιστα δὴ τότε ἐπ᾽ ὀκτωκαίδεκα πήχεας, ὡς ὑπερέβαλε τὰς ἀρούρας, πνεύματος ἐμπεσόντος, κυματίης ὁ

Darius Persa sibi vellet statuam ponere, vetuit Vulcani sacerdos, dicens *non edita ab illo esse facta qualia a Sesostri Aegyptio: Sesostrin enim quum alias gentes nihilo vel pauciores vel inferiores, quam ipse, tum vero et Scythas, subegisse. quos Darius subigere non potuisset. Quare non esse aequum, ut ante illius monumenta statuam ponat is qui illius facta non superarit.* Aiuntque Darium sacerdoti haec dicenti ignovisse.

(111.) Sesostri vità functo, aiebant, regnum suscepisse filium eius *Pherôn:* cumque nullum militare facinus praeclarum edidisse; accidisse quippe ei ut caecus fieret, et quidem ob factum huiusmodi. Quum flumen eo tempore copiosissimum descendisset ad octodecim pedum altitudinem, camposque inundas-

ποταμὸς ἐγένετο· τὸν δὲ βασιλέα λέγουσι τοῦτον ἀτασθαλίῃ χρησάμενον, λαβόντα αἰχμὴν, βαλέειν ἐς μέσας τὰς δίνας τοῦ ποταμοῦ· μετὰ δὲ, αὐτίκα καμόντα αὐτὸν τοὺς ὀφθαλμοὺς, τυφλωθῆναι. δέκα μὲν δὴ ἔτεα εἶναί μιν τυφλόν· ἑνδεκάτῳ δὲ ἔτεϊ ἀπικέσθαι οἱ μαντήϊον ἐκ Βουτοῦς πόλιος, ὡς „ἐξήκει τέ οἱ ὁ χρόνος τῆς ζημίης, καὶ ἀναβλέψει, γυναικὸς οὔρῳ νιψάμενος τοὺς ὀφθαλμοὺς, ἥτις παρὰ τὸν ἑωυτῆς ἄνδρα μοῦνον πεφοίτηκε, ἄλλων ἀνδρῶν ἐοῦσα ἄπειρος·“ καὶ τὸν πρώτης τῆς ἑωυτοῦ γυναικὸς πειρᾶσθαι· μετὰ δὲ, ὡς οὐκ ἀνέβλεπε, ἐπεξῆς πασέων πειρᾶσθαι. ἀναβλέψαντα δὲ, συναγαγεῖν τὰς γυναῖκας τῶν ἐπειρήθη, πλὴν ἢ τῆς τῷ οὔρῳ νιψάμενος ἀνέβλεψε, ἐς μίην πόλιν, ἢ νῦν

set, ingruente vento ingentes fluctus ciere flumen coepit. Ibi tunc regem hunc, improbâ vesaniâ correptum, sumsisse spiculum, et in medios fluminis gurgites coniecisse: dein protinus oculis coepisse laborare, prorsusque usum oculorum amisisse. Postquam decem annis caecus fuisset, advenisse ei, undecimo anno, ex Buto oppido oraculi responsum, *exactum esse mulctae tempus; oculorum usum recepturum eum esse, si oculos eluisset lotio mulieris, quae non nisi cum suo marito coiisset, et cum nullo alio viro habuisset consuetudinem.* Illum igitur ante omnia uxoris urinam esse expertum; deinde vero, quum visum non recepisset, aliarum omnium atque aliarum experimentum fecisse. Ad extremum, postquam visum recepisset, mulieres cunctas, quarum experimentum fecerat, exceptâ unâ illâ cuius urinâ lotus visum recepit, in unum oppi-

καλέεται Ἐρυθρὴ βῶλος· ἐς ταύτην συναλίσαντα, ὑποπρῆσαι πάσας σὺν αὐτῇ τῇ πόλι. τῆς δὲ νιψάμενος τῷ οὔρῳ ἀνέβλεψε, ταύτην δὲ εἶχε αὐτὸς γυναῖκα. Ἀναθήματα δὲ, ἀποφυγὼν τὴν πάθην τῶν ὀφθαλμῶν, ἄλλα τε ἀνὰ τὰ ἱρὰ πάντα τὰ λόγιμα ἀνέθηκε, καὶ τοῦ γε λόγον μάλιστα ἄξιόν ἐστι ἔχειν, ἐς τοῦ Ἡλίου τὸ ἱρὸν ἀξιοθέητα ἀνέθηκε ἔργα, ὀβελοὺς δύο λιθίνους, ἐξ ἑνὸς ἐόντα ἑκάτερον λίθου, μῆκος μὲν ἑκάτερον πηχέων ἑκατὸν, εὖρος δὲ ὀκτὼ πηχέων.

112 Τούτου δὲ ἐκδέξασθαι τὴν βασιληΐην ἔλεγον ἄνδρα Μεμφίτην, τῷ κατὰ τὴν τῶν Ἑλλήνων γλῶσσαν οὔνομα Πρωτέα εἶναι· τοῦ νῦν τέμενός ἐστι ἐν Μέμφι κάρτα καλόν τε καὶ εὖ ἐσκευασμένον, τοῦ Ἡφαιστηΐου

dum congregasse, cui nomen nunc Erythrobolus est, (quasi *Rubrum solum* diceres) atque ita congregatas, subiecto igne, simul cum oppido concremasse: illam vero, cuius urinâ lotus visum receperat, in matrimonium duxisse. Donaria autem, postquam oculorum calamitate est liberatus, quum alia in notabilioribus quibusque templis consecravit, tum, quod maxime memorari prae caeteris meretur, in Solis templo opera posuit spectatu digna, duo saxeos *obelos*, utrumque ex uno saxo, longitudine utrumque centum cubitorum, latitudine octo cubitorum.

(112.) Huic in regnum successisse aiebant virum Memphiten, eum qui Graecorum sermone *Proteus* nominetur: cuius nunc delubrum est Memphi pulcrum admodum et eximie instructum, a Vulcani

πρὸς νότον ἄνεμον κείμενον. περιοικέουσι δὲ τὸ τέμενος τοῦτο Φοίνικες Τύριοι· καλέεται δὲ ὁ χῶρος οὗτος ὁ συνάπας, Τυρίων στρατόπεδον. ἔστι δὲ ἐν τῷ τεμένεϊ τοῦ Πρωτέος ἱρὸν, τὸ καλέεται Ξείνης Ἀφροδίτης· συμβάλλομαι δὲ τοῦτο τὸ ἱρὸν εἶναι Ἑλένης τῆς Τυνδάρεω, καὶ τὸν λόγον ἀκηκοὼς ὡς διαιτήθη Ἑλένη παρὰ Πρωτέϊ, καὶ δὴ καὶ ὅτι Ξείνης Ἀφροδίτης ἐπωνύμιόν ἐστι· ὅσα γὰρ ἄλλα Ἀφροδίτης ἱρά ἐστι, οὐδαμῶς ξείνης ἐπικαλέεται. Ἔλεγον δέ μοι οἱ ἱρέες ἱστορέοντι τὰ περὶ 113
Ἑλένην, γενέσθαι ὧδε· Ἀλέξανδρον ἁρπάσαντα Ἑλένην ἐκ Σπάρτης, ἀποπλέειν ἐς τὴν ἑωυτοῦ. καί μιν, ὡς ἐγένετο ἐν τῷ Αἰγαίῳ, ἐξῶσται ἄνεμοι ἐκβάλλουσι ἐς τὸ Αἰγύπτιον πέλαγος· ἐνθεῦτεν δὲ (οὐ γὰρ ἀνίει τὰ πνεύματα) ἀπικνέεται ἐς Αἴγυπτον, καὶ Αἰγύπτου ἐς

templo austrum versus situm. Circa delubrum illud Phoenices Tyrii habitant; vocaturque totus ille locus, *Tyriorum castra.* Intra Protei delubrum aedes est, quae vocatur *Veneris Hospitae:* quam ego aedem Helenae Tyndari filiae sacratam fuisse coniicio, tum quod memoratum audivi vixisse Helenam apud Proteum, tum nempe ob hoc ipsum cognomen *Hospitae Veneris:* quotquot enim alia sunt Veneris templa, eorum nullum est quod tale cognomen habeat. (113.) Dixerunt autem mihi sacerdotes, sciscitanti quae ad Helenam spectant, gestam rem esse hunc in modum. Alexandrum, postquam Helenam ex Spartâ rapuisset, domum navigasse. Sed ubi in Aegaeum pervenit, violenti ex adverso venti in Aegyptium mare eum compulerunt: inde, quum non remitteret vis ventorum, Aegyptum tenuit; et

τὸ νῦν Κανωβικὸν καλεύμενον στόμα τοῦ Νείλου, καὶ ἐς Ταριχείας. ἦν δὲ ἐπὶ τῆς ἠϊόνος, ὃ καὶ νῦν ἐστι, Ἡρακλέος ἱρόν· ἐς τὸ ἢν καταφυγὼν οἰκέτης ὅτεῳ ἀνθρώπων ἐπιβάληται στίγματα ἱρὰ, ἑωυτὸν διδοὺς τῷ θεῷ, οὐκ ἔξεστι τούτου ἅψασθαι. ὁ νόμος οὗτος διατελέει ἐὼν ὅμοιος μέχρι ἐμεῦ τῷ ἀπ' ἀρχῆς. τοῦ ὦν δὴ Ἀλεξάνδρου ἀπιστέαται θεράποντες, πυθόμενοι τὸν περὶ τὸ ἱρὸν ἔχοντα νόμον· ἱκέται δὲ ἱζόμενοι τοῦ θεοῦ, κατηγόρεον τοῦ Ἀλεξάνδρου, βουλόμενοι βλάπτειν αὐτὸν, πάντα λόγον ἐξηγεύμενοι ὡς εἶχε περὶ τὴν Ἑλένην τε καὶ τὴν ἐς Μενέλεων ἀδικίην· κατηγόρεον δὲ ταῦτα πρός τε τοὺς ἱρέας καὶ τὸν τοῦ στόματος τούτου φύλακον, τῷ
114 οὔνομα ἦν Θῶνις. Ἀκούσας δὲ τούτων ὁ Θῶνις, πέμπει τὴν ταχίστην ἐς Μέμφιν παρὰ Πρωτέα ἀγγελίην,

in illud quidem Nili ostium, quod Canobicum nunc vocatur, ad Taricheas pervenit. Erat autem in litore Herculis templum, quod etiam nunc est: in quod si quis cuiuscumque hominis servus profugerit, et deo se tradens, sacras sibi imponi notas curaverit, hunc nemini fas est tangere. Lex ista eadem, quae olim fuit, ad meam usque aetatem manet. Ab Alexandro igitur famuli nonnulli, cognita lege quae in hoc templo obtinet, desciscunt: sedentesque deo supplices, nocituri Alexandro, accusarunt eum; omnemque iniquitatem, qua adversus Helenam et Menelaum usus ille erat, aperuerunt: renunciarunt haec autem quum sacerdotibus templi, tum praefecto huius ostii, cui *Thonis* nomen erat. (114.) Quibus cognitis Thonis celeriter Memphin ad *Proteum* nuncios

λέγουσαν τάδε· „Ἥκει ξεῖνος, γένος μὲν Τευκρὸς, ἔργον δὲ ἀνόσιον ἐν τῇ Ἑλλάδι ἐξεργασμένος· ξείνου „γὰρ τοῦ ἑωυτοῦ ἐξαπατήσας τὴν γυναῖκα, αὐτήν τε „ταύτην ἄγων ἥκει, καὶ πολλὰ κάρτα χρήματα, ὑπὸ „ἀνέμων ἐς γῆν τὴν σὴν ἀπενειχθείς. κότερα δῆτα τοῦ„τον ἐῶμεν ἀσινέα ἐκπλέειν, ἢ ἀφελώμεθα τὰ ἔχων „ἦλθε;“ Ἀντιπέμπει πρὸς ταῦτα ὁ Πρωτεὺς λέγοντα τάδε· „Ἄνδρα τοῦτον, ὅστις κοτέ ἐστι ἀνόσια ἐργασ„μένος ξεῖνον τὸν ἑωυτοῦ, συλλαβόντες, ἀπάγετε παρ' „ἐμὲ, ἵνα εἰδῶ ὅ τι κοτὲ καὶ λέξει.“ Ἀκούσας δὲ 115
ταῦτα ὁ Θῶνις, συλλαμβάνει τὸν Ἀλέξανδρον, καὶ τὰς νέας αὐτοῦ κατίσχει· μετὰ δὲ, αὐτόν τε τοῦτον ἀνήγαγε ἐς Μέμφιν, καὶ τὴν Ἑλένην τε καὶ τὰ χρήματα· πρὸς δὲ, καὶ τοὺς ἱκέτας. ἀνακομισθέντων δὲ πάντων, εἰρώτα τὸν Ἀλέξανδρον ὁ Πρωτεὺς, τίς εἴη,

misit, qui haec ei dicerent: *Advenit huc peregrinus homo, natione Troianus, qui in Graecia improbum facinus commisit: quippe hospitis sui uxorem decepit, eamque et magnam simul rerum pretiosarum copiam secum vehens huc adpulit, ventorum vi tuam in terram compulsus. Hunccine ergo sinemus illaesum abire; an, quae secum advexit, ei eripiemus?* Ad haec Proteus remittit nuncium, qui diceret: *Hunc hominem, quisquis sit, qui hospitem tam nefariâ iniuriâ adfecit, prehendite, et ad me adducite, ut sciam quid tandem dicat.* (115.) His auditis Thonis prehendit Alexandrum, navesque eius retinet: dein et ipsum et Helenam et res pretiosas Memphin duxit, atque etiam fugitivos supplices. Qui ubi advenerunt, quaesivit ex

καὶ ὁκόθεν πλέοι. ὁ δέ οἱ καὶ τὸ γένος κατέλεξε, καὶ τῆς πάτρης εἶπε τὸ οὔνομα· καὶ δὴ καὶ τὸν πλόον ἀπηγήσατο ὁκόθεν πλέοι. μετὰ δὲ, ὁ Πρωτεὺς εἰρώτα αὐτὸν ὁκόθεν τὴν Ἑλένην λάβοι· πλανωμένου δὲ τοῦ Ἀλεξάνδρου ἐν τῷ λόγῳ, καὶ οὐ λέγοντος τὴν ἀληθηΐην, ἤλεγχον οἱ γενόμενοι ἱκέται, ἐξηγεύμενοι πάντα λόγον τοῦ ἀδικήματος. τέλος δὲ δή σφι λόγον τόνδε ἐκφαίνει ὁ Πρωτεὺς, λέγων ὅτι „Ἐγὼ εἰ μὴ περὶ πολλοῦ „ἡγεύμην μηδένα ξείνων κτείνειν, ὅσοι ὑπ' ἀνέμων ἤδη „ἀπολαμφθέντες ἦλθον ἐς χώρην τὴν ἐμὴν, ἐγὼ ἄν σε „ὑπὲρ τοῦ Ἕλληνος ἐτισάμην· ὃς, ὦ κάκιστε ἀνδρῶν, „ξεινίων τυχὼν, ἔργον ἀνοσιώτατον ἐργάσαο. παρὰ τοῦ „σεωυτοῦ ξείνου τὴν γυναῖκα ἦλθες· καὶ μάλα ταῦτά „τοι οὐκ ἤρκεσε, ἀλλὰ ἀναπτερώσας αὐτὴν, οἴχεαι

Alexandro Proteus, quis esset, et unde cum navibus suis advenisset. Et ille suum genus commemoravit, et patriae dixit nomen; atque navigationis cursum, et unde advenerit, exposuit. Deinde vero interrogante Proteo, Helenam unde accepisset, titubantem in oratione, nec vera loquentem, coarguebant fugitivi supplices, et totam sceleris rationem regi aperuerunt. Ad extremum Proteus hanc sententiam pronunciavit: *Nisi ego*, inquit, *maximi ducerem, nullum hominem peregrinum occidere, qui ventorum vi compulsus meam terram accessisset, a te pro Graeco illo poenas sumturus eram, qui, ô hominum scelestissime, hospitio benigne exceptus, facinus improbissimum admisisti. Ad tui hospitis uxorem intrasti; et hoc flagitio non contentus, tuis fraudibus excitatam raptamque abduxisti.*

„ἔχων ἐκκλέψας. καὶ οὐδὲ ταῦτά τοι μοῦνα ἤρκεσε, „ἀλλὰ καὶ τὰ οἰκία τοῦ ξείνου κεραΐσας ἥκεις. νῦν ὦν, „ἐπειδὴ περὶ πολλοῦ ἥγημαι μὴ ξεινοκτονέειν, γυναῖ- „κα μὲν ταύτην καὶ τὰ χρήματα οὔ τοι προήσω ἀπά- „γεσθαι, ἀλλὰ αὐτὰ ἐγὼ τῷ Ἕλληνι ξείνῳ φυλάξω, „ἐς ὃ ἂν αὐτὸς ἐλθὼν ἐκεῖνος ἀπαγαγέσθαι ἐθέλῃ· αὐ- „τὸν δὲ σὲ καὶ τοὺς σοὺς συμπλόους τριῶν ἡμερέων „προαγορεύω ἐκ τῆς ἐμῆς γῆς ἐς ἄλλην τινὰ μετορμί- „ζεσθαι· εἰ δὲ μὴ, ἅτε πολεμίους περιέψεσθαι."

Ἑλένης μὲν ταύτην ἄπιξιν παρὰ Πρωτέα ἔλεγον οἱ 116
ἱρέες γενέσθαι. δοκέει δέ μοι καὶ Ὅμηρος τὸν λόγον τοῦτον πυθέσθαι· ἀλλ' οὐ γὰρ ὁμοίως ἐς τὴν ἐποποιΐην εὐπρεπὴς ἦν τῷ ἑτέρῳ τῷπερ ἐχρήσατο· ἐς ὃ μετῆκε αὐτὸν, δηλώσας ὡς καὶ τοῦτον ἐπίσταιτο τὸν λόγον. δῆλον δὲ, κατὰ γὰρ ἐποίησε ἐν Ἰλιάδι (καὶ οὐδαμῇ ἄλ-

Nec hoc tibi satis fuit, sed etiam domum tui hospitis exspoliasti, hisque cum spoliis huc venisti. Nunc, quoniam semper mihi curae fuit hospitem nullum occidere, mulierem quidem hanc atque opes non te sinam hinc abducere, sed haec ego Graeco illi servabo, donec ipse veniens recipere voluerit: tibi vero et navigationis sociis edico, ut intra triduum meâ e terrâ in aliam navigetis: sin minus, pro hostibus vos habebo.

(116.) Hunc fuisse *Helenae apud Proteum adventum* dixere sacerdotes. Videtur autem mihi *Homerus* eamdem audivisse narrationem; sed, quoniam non similiter, atque altera narratio, adcommodata esset epico carmini, idcirco eam deseruisse, ita tamen ut significaret notam sibi eam fuisse. Adparet hoc

λῃ ἀνεπόδισε ἑωυτὸν) πλάνην τὴν Ἀλεξάνδρου, ὡς ἀπηνείχθη ἄγων Ἑλένην, τῇ τε δὴ ἄλλῃ πλαζόμενος, καὶ ὡς ἐς Σιδῶνα τῆς Φοινίκης ἀπίκετο. ἐπιμέμνηται δὲ αὐτοῦ ἐν Διομήδεος ἀριστείῃ, λέγει δὲ τὰ ἔπεα οὕτω·

Ἔνθ' ἔσαν οἱ πέπλοι παμποίκιλοι, ἔργα γυναικῶν
Σιδονίων, τὰς αὐτὸς Ἀλέξανδρος θεοειδὴς
ἤγαγε Σιδονίηθεν, ἐπιπλὼς εὐρέα πόντον,
τὴν ὁδὸν ἣν Ἑλένην περ ἀνήγαγεν εὐπατέρειαν.

Ἐπιμέμνηται δὲ καὶ ἐν Ὀδυσσείῃ, ἐν τοῖσιδε τοῖσι ἔπεσι·

Τοῖα Διὸς θυγάτηρ ἔχε φάρμακα μητιόεντα,
ἐσθλὰ, τά οἱ Πολύδαμνα πόρεν, Θῶνος παράκοιτις
Αἰγυπτίη· τῇ πλεῖστα φέρει ζείδωρος ἄρουρα
φάρμακα, πολλὰ μὲν ἐσθλὰ μεμιγμένα πολλὰ δὲ λυγρά.

enim ex itinerum ratione Alexandri, quam in Iliade proposuit, (nec vero usquam alibi retractavit) ubi ait, quum per alia loca eum errasse, Helenam secum ducentem, tum Sidonem in Phoenicia adpulisse. Meminit autem huius rei in *Diomedis fortibus factis*, ubi hos posuit versus:

Picturata inerant ibi pallia, [pepla,] *facta puellis*
Sidoniis, quas ipse Paris formosus ab urbe
Sidoniâ duxit, sulcans freta lata carinis,
quum retulit magnis Helenam natalibus ortam.

Meminit quoque in *Odysseâ*, his versibus:

Haec habuit Iove nata perapte parata venena,
quae Polydamna sibi Thonis donaverat uxor
Aegyptia, ubi terra ferax fert plurima mixtim
multa quidem proba, multa etiam damnosa venena.

καὶ τάδε ἕτερα πρὸς Τηλέμαχον Μενέλεως λέγει·

Αἰγύπτῳ μ' ἔτι δεῦρο θεοὶ μεμαῶτα νέεσθαι
ἔσχον, ἐπεὶ οὔ σφιν ἔρεξα τεληέσσας ἑκατόμβας.

Ἐν τούτοισι τοῖσι ἔπεσι δηλοῖ, ὅτι ἠπίστατο τὴν ἐς Αἴγυπτον Ἀλεξάνδρου πλάνην· ὁμουρέει γὰρ ἡ Συρίη Αἰγύπτῳ· οἱ δὲ Φοίνικες, τῶν ἐστὶ ἡ Σιδὼν, ἐν τῇ Συρίῃ οἰκέουσι. Κατά ταῦτα δὲ τὰ ἔπεα, καὶ τόδε τὸ χω- 117
ρίον οὐκ ἥκιστα, ἀλλὰ μάλιστα, δῆλον ὅτι οὐκ Ὁμήρου τὰ Κύπρια ἔπεά ἐστι, ἀλλ' ἄλλου τινός. ἐν μὲν γὰρ τοῖσι Κυπρίοισι εἴρηται, ὡς τριταῖος ἐκ Σπάρτης Ἀλέξανδρος ἀπίκετο ἐς τὸ Ἴλιον ἄγων τὴν Ἑλένην, εὐαέϊ τε πνεύματι χρησάμενος καὶ θαλάσσῃ λείῃ· ἐν δὲ Ἰλιάδι λέγει ὡς ἐπλάζετο ἄγων αὐτήν. Ὅμηρος μέν νυν, καὶ τὰ Κύπρια ἔπεα, χαιρέτω.

Tum etiam haec, eodem spectantia, Telemacho dicit Menalaus:

Huc etiam Aegypto dii me tenuere reverti
conantem, quibus haud tuleram solennia sacra.

Quibus versibus declarat poëta, cognitam sibi fuisse Alexandri, per maria errantis, adventum in Aegyptum: confinis enim est Syria Aegypto: Phoenices autem, quorum est Sidon, in Syria habitant. (117.) Ex hisce autem versibus, et ex isto maxime loco, [quem ex Iliade adposui,] clarum est, non esse Homerum *Cypriorum carminum* auctorem, sed alium quempiam. Nam in Cypriis memoratur, tertio die Spartâ Ilium cum Helenâ pervenisse Alexandrum, secundo vento usum, et mari tranquillo: in Iliade vero ait poëta, errasse illum quum Helenam domum duceret. Sed valeat Homerus, valeantque Cypria carmina.

118 Εἰρομένου δέ μευ τοὺς ἱρέας, εἰ μάταιον λόγον λέγουσι οἱ Ἕλληνες τὰ περὶ Ἴλιον γενέσθαι, ἢ οὔ· ἔφασαν πρὸς ταῦτα τάδε, ἱστορίῃσι φάμενοι εἰδέναι παρ' αὐτοῦ Μενέλεω. Ἐλθεῖν μὲν γὰρ, μετὰ τὴν Ἑλένης ἁρπαγὴν, ἐς τὴν Τευκρίδα γῆν Ἑλλήνων στρατιὴν πολλὴν, βοηθεῦσαν Μενέλεῳ· ἐκβᾶσαν δὲ ἐς γῆν καὶ ἱδρυθεῖσαν τὴν στρατιὴν, πέμπειν ἐς τὸ Ἴλιον ἀγγέλους· σὺν δέ σφι ἰέναι καὶ αὐτὸν Μενέλεων· τοὺς δ' ἐπεί τε ἐσελθεῖν ἐς τὸ τεῖχος, ἀπαιτέειν Ἑλένην τε καὶ τὰ χρήματα τά οἱ οἴχετο κλέψας Ἀλέξανδρος, τῶν τε ἀδικημάτων δίκας αἰτέειν· τοὺς δὲ Τευκροὺς τὸν αὐτὸν λόγον λέγειν τότε καὶ μετέπειτα, καὶ ὀμνύντας καὶ ἀνωμοτὶ, μὴ μὲν ἔχειν Ἑλένην, μηδὲ τὰ ἐπικαλεύμενα χρήματα, ἀλλ' εἶναι αὐτὰ πάντα ἐν Αἰγύπτῳ· καὶ οὐκ ἂν δικαίως αὐτοὶ δίκας ὑπέχειν, ἃ Πρωτεὺς ὁ Αἰ-

(118.) Interroganti vero mihi, utrum vanum fictumque sit, nec ne, quod Graeci *de bello ad Ilium gesto* narrant, responderunt mihi haecce, quae ex ipsius Menelai narratione sibi cognita esse adfirmarunt. Scilicet, venisse post Helenae raptum exercitum ingentem Graecorum in terram Troianam, Menelao opem laturum. Ab exercitu isto, exscensione factâ, positisque castris, missos esse Ilium legatos, et in his ipsum Menelaum: qui postquam muros ingressi, repetiissent Helenam, et opes ab Alexandro subreptas, et satisfactionem iniuriarum postulassent; respondisse tunc Teucros id quod et deinde constanter adfirmaverint iurati et non iurati, non habere se Helenam, nec opes quae repeterentur, sed esse ista omnia in Aegypto; neque aequum esse, se earum rerum caussâ

γύπτιος βασιλεὺς ἔχει. οἱ δὲ Ἕλληνες καταγελᾶσθαι
δοκέοντες ὑπ' αὐτῶν, οὕτω δὴ ἐπολιόρκεον, ἐς ὃ ἐξεῖ-
λον. ἑλοῦσι δὲ τὸ τεῖχος ὡς οὐκ ἐφαίνετο ἡ Ἑλένη,
ἀλλὰ τὸν αὐτὸν λόγον τῷ προτέρῳ ἐπυνθάνοντο, οὕτω
δὴ πιστεύσαντες τῷ λόγῳ τῷ πρώτῳ οἱ Ἕλληνες, αὐ-
τὸν Μενέλεων ἀποστέλλουσι παρὰ Πρωτέα. Ἀπικό- 119
μενος δὲ ὁ Μενέλεως ἐς τὴν Αἴγυπτον, καὶ ἀναπλώ-
σας ἐς τὴν Μέμφιν, εἴπας τὴν ἀληθηΐην τῶν πρηγμά-
των, καὶ ξεινίων ἤντησε μεγάλων, καὶ Ἑλένην ἀπαθέα
κακῶν ἀπέλαβε· πρὸς δὲ, καὶ τὰ ἑωυτοῦ χρήματα
πάντα. Τυχὼν μέντοι τούτων, ἐγένετο Μενέλεως ἀνὴρ
ἄδικος ἐς Αἰγυπτίους. ἀποπλέειν γὰρ ὡρμημένον αὐτὸν
ἴσχον ἄπλοιαι· ἐπειδὴ δὲ τοῦτο ἐπὶ πολλὸν τοιοῦτο ἦν,
ἐπιτεχνᾶται πρῆγμα οὐκ ὅσιον· λαβὼν γὰρ δύο παι-

satisfactionem dare, quae essent in Protei manibus, regis Aegyptii. At Graeci, ab his se rideri existimantes, ea caussa obsedisse urbem, donec cepissent. Capta urbe, quum nusquam Helena reperiretur, et constanter eumdem sermonem, quem antea, audirent Graeci; sic deinde fidem priori sermoni adhibentes, Menelaum ipsum ad Proteum miserunt. (119.) Menelaus ubi in Aegyptum pervenit, adverso fluvio Memphin navigavit, ibique expositâ rei veritate, insignibus donis hospitalibus exceptus est, et Helenam illaesam recepit, insuperque opes suas omnes. Verumtamen Menelaus, quamquam haec omnia consecutus, inique cum Aegyptiis egit. Nam quum proficisci vellet, nec per ventos posset, longiore interpositâ morâ, ad extremum rem adgressus est impiam et nefariam: duos puerulos sumsit hominum indige-

δίᾳ ἀνδρῶν ἐπιχωρίων, ἔντομά σφεα ἐποίησε. μετὰ δὲ, ὡς ἐπάϊστος ἐγένετο τοῦτο ἐργασμένος, μισηθείς τε καὶ διωκόμενος, οἴχετο φεύγων τῇσι νηυσὶ ἐπὶ Λιβύης. τὸ ἐνθεῦτεν δὲ ὅκου ἐτράπετο, οὐκέτι εἶχον εἰπεῖν Αἰγύπτιοι· τούτων δὲ τὰ μὲν ἱστορίῃσι ἔφασαν ἐπίστασθαι, τὰ δὲ, παρ' ἑωυτοῖσι γενόμενα, ἀτρεκέως ἐπιστάμενοι
120 λέγειν. Ταῦτα μὲν Αἰγυπτίων οἱ ἱρέες ἔλεγον· ἐγὼ δὲ τῷ λόγῳ τῷ περὶ Ἑλένης λεχθέντι καὶ αὐτὸς προστίθεμαι, τάδε ἐπιλεγόμενος· εἰ ἦν Ἑλένη ἐν Ἰλίῳ, ἀποδοθῆναι ἂν αὐτὴν τοῖσι Ἕλλησι, ἤτοι ἑκόντος γε ἢ ἄκοντος Ἀλεξάνδρου. οὐ γὰρ δὴ οὕτω γε φρενοβλαβὴς ἦν ὁ Πρίαμος, οὐδὲ οἱ ἄλλοι προσήκοντες αὐτῷ, ὥστε τοῖσι σφετέροισι σώμασι καὶ τοῖσι τέκνοισι καὶ τῇ πόλι κινδυνεύειν ἐβούλοντο, ὅκως Ἀλέξανδρος Ἑλένῃ συνοι-

narum, eosque placandis ventis immolavit. Deinde postquam evulgatum est facinus, invisus Aegyptiis, et ab eis exagitatus, profugit cum suis navibus, Libyam versus iter intendens. Inde vero quonam pervenerit, non amplius dicere potuerunt Aegyptii: ista vero, quae dixi, partim sciscitando se cognovisse aiebant, partim apud se gesta adcurate cognita habere. (120.) Haec mihi Aegyptiorum dixerunt sacerdotes: narrationi autem, quam *de Helena* fecerunt, ego etiam ipse adsentior, haecce mecum reputans: si in Ilio fuisset Helena, reddituros eam Graecis fuisse Troianos, sive volente Alexandro, sive nolente. Nam profecto non ita mente captus erat Priamus, neque caeteri illius propinqui, ut suis ipsorum capitibus et liberis et universa urbe voluissent periclitari, quo Alexander Helenam haberet uxorem. Quod si etiam

κέῃ. εἰ δέ τοι καὶ ἐν τοῖσι πρώτοισι χρόνοισι ταῦτα ἐγίνωσκον· ἐπεὶ πολλοὶ μὲν τῶν ἄλλων Τρώων, ὁκότε συμμίσγοιεν τοῖσι Ἕλλησι, ἀπώλλυντο, αὐτοῦ δὲ Πριάμου οὐκ ἔστι ὅτε οὐ δύο ἢ τρεῖς ἢ καὶ ἔτι πλείους τῶν παίδων, μάχης γινομένης, ἀπέθνησκον, εἰ χρή τι τοῖσι ἐποποιοῖσι χρεώμενον λέγειν· τούτων δὲ τοιούτων συμβαινόντων, ἐγὼ μὲν ἔλπομαι, εἰ καὶ αὐτὸς Πρίαμος συνοίκεε Ἑλένῃ, ἀποδοῦναι ἂν αὐτὴν τοῖσι Ἀχαιοῖσι, μέλλοντά γε δὴ τῶν παρεόντων κακῶν ἀπαλλαγήσεσθαι. οὐ μὲν οὐδὲ ἡ βασιληΐη ἐς Ἀλέξανδρον περιήϊε, ὥστε γέροντος Πριάμου ἐόντος, ἐπ᾽ ἐκείνῳ τὰ πρήγματα εἶναι· ἀλλὰ Ἕκτωρ, καὶ πρεσβύτερος καὶ ἀνὴρ ἐκείνου μᾶλλον ἐὼν, ἔμελλε αὐτὴν Πριάμου ἀποθανόντος παραλάμψεσθαι· τὸν οὐ προσῆκε ἀδικέοντι τῷ ἀδελφεῷ ἐπιτρέπειν, καὶ ταῦτα, μεγάλων κακῶν δι᾽ αὐτὸν συμ-

initio ita secum statuissent, tamen deinde, postquam et aliorum Troianorum complures, quoties cum Graecis congressi sunt, perierunt, et ex ipsius Priami filiis quolibet in praelio (si quidem epicorum poëtarum narrationi fides habenda) duo aut tres aut etiam plures occubuerunt; his ita comparatis, puto equidem, si vel ipse Priamus Helenam duxisset uxorem, redditurum eam fuisse Graecis hac conditione, ut praesentibus malis liberaretur. Porro ne regnum quidem ad Alexandrum erat rediturum, ut, quum senex esset Priamus, rerum summa penes illum fuerit: sed Hector, et aetate maior et longe illo vir fortior, in regnum mortuo Priamo erat successurus; quem non est consentaneum indulgere voluisse fratri iniuste agenti, quum praesertim illius caussâ gravissima mala et pri-

βαινόντων, ἰδίῃ τε καὶ αὐτῷ, καὶ τοῖσι ἄλλοισι πᾶσι Τρωσί. Ἀλλ' οὐ γὰρ εἶχον Ἑλένην ἀποδοῦναι, οὐδὲ λέγουσι αὐτοῖσι τὴν ἀληθηίην ἐπίστευον οἱ Ἕλληνες· ὡς μὲν ἐγὼ γνώμην ἀποφαίνομαι, τοῦ δαιμονίου παρασκευάζοντος, ὅκως πανωλεθρίῃ ἀπολόμενοι, καταφανὲς τοῦτο τοῖσι ἀνθρώποισι ποιήσωσι, ὡς τῶν μεγάλων ἀδικημάτων μεγάλαι εἰσὶ καὶ αἱ τιμωρίαι παρὰ τῶν θεῶν. καὶ ταῦτα μὲν, τῇ ἐμοὶ δοκέει, εἴρηται.

121 Πρωτέος δὲ ἐκδέξασθαι τὴν βασιληίην Ῥαμψίνιτον ἔλεγον· ὃς μνημόσυνα ἐλίπετο τὰ προπύλαια τὰ πρὸς ἑσπέρην τετραμμένα τοῦ Ἡφαιστείου. ἀντίους δὲ τῶν προπυλαίων ἔστησε ἀνδριάντας δύο, ἐόντας τὸ μέγαθος πέντε καὶ ἐείκοσι πηχέων· τῶν Αἰγύπτιοι τὸν μὲν πρὸς Βορέω ἑστεῶτα καλέουσι Θέρος· τὸν δὲ πρὸς νότον, χειμῶνα. καὶ τὸν μὲν καλέουσι Θέρος, τοῦτον μὲν προσ-

vatim ipsum, et publice Troianos omnes premerent. Sed enim non potuerant illi Helenam reddere, et vera dicentibus fidem non adhibuerant Graeci: idque (ut dicam quod sentio) factum est divino numine ita moderante, ut illi, internecione pereuntes, testatum facerent hominibus, graves iniurias gravibus etiam poenis vindicari a diis. Sed haec quidem pro mea dixi opinione.

(121.) Proteo in regno successisse memorarunt *Rampsinitum:* qui monumenta sui reliquit propylaea templi Vulcani, occidentem spectantia. Ex adverso vero propylaeorum duas posuit statuas, viginti quinque cubitorum magnitudine: quarum illam, quae stat a septentrione, *Aestatem* adpellant Aegyptii; alteram, quae a meridie, *Hiemem:* et illam quidem,

κυνέουσί τε, καὶ εὖ ποιέουσι· τὸν δὲ χειμῶνα καλεύμενον, τὰ ἔμπαλιν τούτων ἔρδουσι.
Πλοῦτον δὲ τούτῳ 121
τῷ βασιλέϊ γενέσθαι ἀργύρου μέγαν, τὸν οὐδένα τῶν (1)
ὕστερον ἐπιτραφέντων βασιλέων δύνασθαι ὑπερβαλέσθαι, οὐδ' ἐγγὺς ἐλθεῖν. βουλόμενον δὲ αὐτὸν ἐν ἀσφαληΐῃ τὰ χρήματα θησαυρίζειν, οἰκοδομέεσθαι οἴκημα λίθινον· τοῦ τῶν τοίχων ἕνα ἐς τὸ ἔξω μέρος τῆς οἰκίης ἔχειν. τὸν δὲ ἐργαζόμενον, ἐπιβουλεύοντα, τάδε μηχανᾶσθαι· τῶν λίθων παρασκευάσασθαι ἕνα ἐξαιρετὸν εἶναι ἐκ τοῦ τοίχου ῥηϊδίως καὶ ὑπὸ δύο ἀνδρῶν καὶ ὑπ' ἑνός. ὡς δὲ ἐπετελέσθη τὸ οἴκημα, τὸν μὲν βασιλῆα θησαυρίσαι τὰ χρήματα ἐν αὐτῷ. χρόνου δὲ περιϊόντος, τὸν οἰκοδόμον, περὶ τελευτὴν τοῦ βίου ἐόντα, ἀνακαλέσασθαι τοὺς παῖδας. (εἶναι γὰρ αὐτῷ δύο·) τούτοισι δὲ ἀπη-

quam *Aestatem* vocant, adorant et donis placant; adversus illam, quae *Hiems* nominatur, contrarium faciunt. (121. 1.) Hunc regem, dixerunt, tantas opes possedisse, tantamque vim argenti, ut posteriorum regum nullus, non dico superare eum opibus potuerit, sed ne prope quidem accedere. Igitur in tuto reponere suas pecunias cupientem, conclave aedificandum curasse lapideam. Cuius aedificii quum unus paries extrorsum spectaret, eum cui mandatum opus erat, pecuniae insidiantem, hocce esse machinatum: ex lapidibus unum ita parasse, ut e muro facile eximi posset a duobus aut etiam ab uno homine. Absoluto aedificio, regem in illo divitias suas deposuisse. Interiecto autem tempore, quum is, qui conclave illud aedificaverat, prope vitae finem esset, hunc advocatis ad se duobus, qui ei erant, filiis exposuisse, in aedificando regis

γήσασθαι, ὡς ἐκείνων προορέων ὅκως βίον ἄφθονον ἔχωσι, τεχνάσαιτο οἰκοδομέων τὸν θησαυρὸν τοῦ Βασιλῆος. σαφέως δὲ αὐτοῖσι πάντα ἐξηγησάμενον τὰ περὶ τὴν ἐξαίρεσιν τοῦ λίθου, δοῦναι τὰ μέτρα αὐτοῦ, λέγοντα ὡς ταῦτα διαφυλάσσοντες, ταμίαι τῶν Βασιλῆος χρημάτων ἔσονται. καὶ τὸν μὲν τελευτῆσαι τὸν βίον, τοὺς δὲ παῖδας αὐτοῦ οὐκ ἐς μακρὴν ἔργου ἔχεσθαι· ἐπελθόντας δὲ ἐπὶ τὰ βασιλήϊα νυκτὸς, καὶ τὸν λίθον ἐπὶ τῷ οἰκοδομήματι ἀνευρόντας, ῥηϊδίως μεταχειρίσασθαι,
121 καὶ τῶν χρημάτων πολλὰ ἐξενείκασθαι. Ὡς δὲ τυ-
(2) χεῖν τὸν Βασιλῆα ἀνοίξαντα τὸ οἴκημα, θωυμάσαι, ἰδόντα τῶν χρημάτων καταδεᾶ τὰ ἀγγήϊα· οὐκ ἔχειν δὲ ὅν τινα ἐπαιτιᾶται, τῶν τε σημάντρων ἐόντων σώων, καὶ τοῦ οἰκήματος κεκλειμένου. ὡς δὲ αὐτῷ, καὶ δὶς καὶ τρὶς ἀνοίξαντι, αἰεὶ ἐλάσσω φαίνεσθαι τὰ χρήματα,

thesauro usum se esse artificio, quo prospexisset ut opulentam haberent rem familiarem. Perspicue igitur illos docuisse quo pacto eximi lapis posset, et mensuras illis tradidisse, quas si observassent, futuros eos aiebat esse regiarum opum dispensatores. Hoc igitur vitâ functo, filios haud multo post operi admovisse manus: noctu ad regiam accedentes, lapidem in aedificio a se inventum facili operâ tractasse, multumque pecuniae extulisse. (121. 2.) Quum forte dein conclave rex aperuisset, videretque diminutas in vasis pecunias, miratum esse; nec vero quem culparet habuisse, quum sigilla ianuae salva fuissent, et aedificium clausum. Ubi autem iterum et tertio aperiens, constanter minui vidit pecunias, (nec enim

(τοὺς γὰρ κλέπτας οὐκ ἀνιέναι κεραΐζοντας,) ποιῆσαί μιν τάδε· πάγας προστάξαι ἐργάσασθαι, καὶ ταύτας περὶ τὰ ἀγγήϊα, ἐν τοῖσι τὰ χρήματα ἐνῆν, στῆσαι. τῶν δὲ Φωρῶν, ὥσπερ ἐν τῷ προτοῦ χρόνῳ, ἐλθόντων, καὶ ἐνδύντος τοῦ ἑτέρου αὐτῶν, ἐπεὶ πρὸς τὸ ἄγγος προσῆλθε, ἰθέως τῇ πάγῃ ἐνέχεσθαι· ὡς δὲ γνῶναι αὐτὸν ἐν οἵῳ κακῷ ἦν, ἰθέως καλέειν τὸν ἀδελφεὸν, καὶ δηλοῦν αὐτῷ τὰ παρεόντα, καὶ κελεύειν τὴν ταχίστην ἐσδύντα, ἀποτάμνειν αὐτοῦ τὴν κεφαλήν· ὅκως μὴ αὐτὸς ὀφθεὶς, καὶ γνωρισθεὶς ὃς εἴη, προσαπολέσει καὶ ἐκεῖνον. τῷ δὲ δόξαι εὖ λέγειν, καὶ ποιῆσαί μιν πεισθέντα ταῦτα· καὶ καταρμόσαντα τὸν λίθον, ἀπιέναι ἐπ' οἴκου, φέροντα τὴν κεφαλὴν τοῦ ἀδελφεοῦ. Ὡς 121 (3)
δὲ ἡμέρη ἐγένετο, ἐσελθόντα τὸν βασιλῆα ἐς τὸ οἴκημα, ἐκπεπλῆχθαι, ὁρέοντα τὸ σῶμα τοῦ φωρὸς ἐν τῇ πά-

spoliare desiisse fures) hocce eum fecisse: laqueos confici iussisse, eosque circa vasa, in quibus inerant pecuniae, collocari. Ventitasse dein, ut antea, fures: quorum quum irrepsisset alter, et ad vas accessisset, continuo hunc laqueo esse captum. Eumdem vero, videntem quo in malo esset, protinus vocato fratri significasse quid accidisset, iussisseque eum ut continuo ipse irreperet, sibique caput abscinderet; ne, sese conspecto, agnitoque quis esset, ille simul male esset periturus. Et illum, probato huius consilio, fecisse ut iusserat frater, adaptatoque iterum lapide domum abiisse, caput fratris asportantem. (121. 3.) Ut illuxit, ingressum regem in conclave obstupuisse, conspecto corpore furis laqueo constricti, quum praeser-

γῇ ἄνευ τῆς κεφαλῆς ἐόν· τὸ δὲ οἴκημα, ἀσινὲς, καὶ
οὔτε ἔσοδον οὔτε ἔκδυσιν οὐδεμίην ἔχον. ἀπορεύμενον δέ
μιν, τάδε ποιῆσαι· τοῦ φωρὸς τὸν νέκυν κατὰ τοῦ τεί-
χεος κατακρεμάσαι· φυλάκους δὲ αὐτοῦ καταστήσαν-
τα, ἐντείλασθαί σφι, τὸν ἂν ἴδωνται ἀποκλαύσαντα,
ἢ κατοικτισάμενον, συλλαβόντας ἄγειν πρὸς ἑωυτόν.
ἀνακρεμαμένου δὲ τοῦ νέκυος, τὴν μητέρα δεινῶς φέ-
ρειν· λόγους δὲ πρὸς τὸν περιεόντα παῖδα ποιευμένην,
προστάσσειν αὐτῷ, ὅτεῳ τρόπῳ δύναται, μηχανᾶσθαι
ὅκως τὸ σῶμα τοῦ ἀδελφεοῦ καταλύσας κομιεῖ· εἰ δὲ
τούτων ἀμελήσει, διαπειλέειν αὐτὴν, ὡς ἐλθοῦσα πρὸς
121 τὸν βασιλῆα, μηνύσει αὐτὸν ἔχοντα τὰ χρήματα. Ὡς
(4) δὲ χαλεπῶς ἐλαμβάνετο ἡ μήτηρ τοῦ περιεόντος παι-
δὸς, καὶ πολλὰ πρὸς αὐτὴν λέγων οὐκ ἔπειθε, ἐπιτε-
χνήσασθαι τοιάδε μιν. ὄνους κατασκευασάμενον, καὶ

tim illaesum aedificium, nullumque vel introitum vel exitum, videret. Itaque haerentem animo, hocce fecisse: cadaver furis ex muro suspendisse, adpositisque custodibus imperasse, ut, si quem vidissent deplorantem aut lamentantem, hunc prehensum ad se adducerent. Interim suspenso furis cadavere vehementer dolentem matrem, collatis cum superstite filio sermonibus imperasse huic, ut, quoquo modo quibusve artibus posset, solvere cadaver fratris et sibi adferre conaretur; adiecisseque minas, eam rem si ille neglexisset, regem se adituram, ipsumque, ut qui illius pecunias habeat, delaturam. (121. 4.) Ita aspere a matre acceptum filium superstitem, postquam nullo pacto illam potuisset commovere, dolum excogitasse huiusmodi. Instructis asinis utres impo-

ἀσκοὺς πλήσαντα οἴνου, ἐπιθεῖναι ἐπὶ τῶν ὄνων, καὶ ἔπειτα ἐλαύνειν αὐτούς· ὡς δὲ κατὰ τοὺς φυλάσσοντας ἦν τὸν κρεμάμενον νέκυν, ἐπισπάσαντα τῶν ἀσκῶν δύο ἢ τρεῖς ποδεῶνας αὐτὸν λύειν ἀπαμμένους. ὡς δὲ ἔῤῥεε ὁ οἶνος, τὴν κεφαλήν μιν κόπτεσθαι μεγάλα βοῶντα, ὡς οὐκ ἔχοντα πρὸς ὁκοῖον τῶν ὄνων πρῶτον τράπηται. τοὺς δὲ φυλάκους, ὡς ἰδεῖν πολὺν ῥέοντα τὸν οἶνον, συντρέχειν ἐς τὴν ὁδὸν, ἀγγήϊα ἔχοντας, καὶ τὸν ἐκκεχυμένον οἶνον συγκομίζειν, ἐν κέρδεϊ ποιευμένους· τὸν δὲ διαλοιδορέεσθαι πᾶσι, ὀργὴν προσποιεύμενον. παραμυθευμένων δὲ αὐτὸν τῶν φυλάκων, χρόνῳ πρηΰνεσθαι προσποιέεσθαι, καὶ ὑπίεσθαι τῆς ὀργῆς· τέλος δὲ, ἐξελάσαι αὐτὸν τοὺς ὄνους ἐκ τῆς ὁδοῦ, καὶ κατασκευάζειν. ὡς δὲ λόγους τε πλείους ἐγγίνεσθαι, καί τινα καὶ σκῶψαί μιν καὶ ἐς γέλωτα προαγαγέ-

suisse vino plenos, eosque per viam publicam agitasse: quumque prope locum fuisset ubi erant cadaveris suspensi custodes, attractos duorum aut trium utrium pendulos petiolos solvisse; tum, effluente vino, caput sibi pulsasse ingenti edito clamore, quasi incertum, ad quemnam ex asinis primum se converteret. Custodes, multum fluere vini videntes, in viam concurrisse, vasa tenentes, effluensque vinum, ut suum in lucrum cedens, colligentes; illum autem, vehementer se iratum simulantem, maledictis eos lacerasse. Custodibus vero eum consolantibus, paulatim mitigari simulantem, ab ira remisisse; denique a mediâ viâ exegisse asinos, eosque rursus instruxisse. Ibi multis incidentibus sermonibus, quum unus ex custodibus facete cavillans etiam risum ei elicuis-

σθαι, ἐπιδοῦναι αὐτοῖσι τῶν ἀσκῶν ἕνα· τοὺς δὲ αὐτοῦ, ὥσπερ εἶχον, κατακλιθέντας πίνειν διανοέεσθαι, καὶ ἐκεῖνον παραλαμβάνειν, καὶ κελεύειν μετ' ἑωυτῶν μείναντα συμπίνειν· τὸν δὲ πεισθῆναί τε δὴ, καὶ καταμεῖναι. ὡς δέ μιν παρὰ τὴν πόσιν φιλοφρόνως ἠσπάζοντο, ἐπιδοῦναι αὐτοῖσι καὶ ἄλλον τῶν ἀσκῶν. δαψιλέϊ δὲ τῷ ποτῷ χρησαμένους τοὺς φυλάκους, ὑπερμεθυσθῆναι· καὶ κρατηθέντας ὑπὸ τοῦ ὕπνου, αὐτοῦ ἐνθάπερ ἔπινον κατακοιμηθῆναι. τὸν δὲ, ὡς πρόσω ἦν τῆς νυκτὸς, τό τε σῶμα τοῦ ἀδελφεοῦ καταλῦσαι, καὶ τῶν φυλάκων ἐπὶ λύμῃ πάντων ξυρῆσαι τὰς δεξιὰς παρηίδας· ἐπιθέντα δὲ τὸν νέκυν ἐπὶ τοὺς ὄνους, ἀπελαύνειν ἐπ' οἴκου, ἐπιτελέσαντα τῇ μητρὶ τὰ προσταχθέντα.

121 (5) Τὸν δὲ βασιλέα, ὡς αὐτῷ ἀπηγγέλθη τοῦ φωρὸς ὁ νέκυς ἐκκεκλεμμένος, δεινὰ ποιέειν· πάντως δὲ βουλό-

set, dono eum illis dedisse unum ex utribus: et illos e vestigio discumbentes compotationi animum adplicuisse, ipsumque manu prehensum hortatos esse, ut secum maneret compotaretque: et illum, ut erat consentaneum, morem gessisse, apudque illos mansisse. Qui quum inter potandum comiter salutarent hominem, hunc etiam alio ex utribus illos donasse: et copioso potu utentes custodes, ita fuisse inebriatos, ut somno oppressi, eodem loco ubi potaverant, obdormierint. Tum vero, nocte iam multum progressâ, hunc fratris corpus solvisse, et custodum dextras genas contumeliae caussa rasisse; denique cadavere asinis imposito, mandata matris exsecutum, domum cum asinis rediisse. (121. 5.) Regem, postquam ei renunciatum esset furto ablatum esse cadaver, aeger-

μενον εὑρεθῆναι ὅστις κοτὲ εἴη ὁ ταῦτα μηχανώμενος, ποιῆσαί μιν τάδε, ἐμοὶ μὲν οὐ πιστά· τὴν δὲ θυγατέρα τὴν ἑωυτοῦ κατίσαι ἐπ' οἰκήματος, ἐντειλάμενον πάντας τε ὁμοίως προσδέκεσθαι, καὶ πρὶν συγγενέσθαι, ἀναγκάζειν λέγειν αὐτῇ ὅ τι δὴ ἐν τῷ βίῳ ἔργασται αὐτῷ σοφώτατον καὶ ἀνοσιώτατον· ὃς δ' ἂν ἀπηγήσηται τὰ περὶ τὸν φῶρα γεγενημένα, τοῦτον συλλαμβάνειν, καὶ μὴ ἀπιέναι ἔξω. ὡς δὲ τὴν παῖδα ποιέειν τὰ ἐκ τοῦ πατρὸς προσταχθέντα, τὸν φῶρα πυθόμενον τῶν εἵνεκα ταῦτα ἐπρήσσετο, βουληθέντα πολυτροπίῃ τοῦ βασιλῆος περιγενέσθαι, ποιέειν τάδε. νεκροῦ προσφάτου ἀποταμόντα ἐν τῷ ὤμῳ τὴν χεῖρα, ἰέναι αὐτὸν ἔχοντα αὐτὴν ὑπὸ τῷ ἱματίῳ· ἐσελθόντα δὲ ἐς τοῦ βασιλῆος τὴν θυγατέρα, καὶ εἰρωτώμενον τάπερ καὶ οἱ ἄλλοι, ἀπηγήσασθαι ὡς ἀνοσιώτατον μὲν εἴη ἐργασ-

rime tulisse; cupientemque quoquomodo reperire quis esset qui ista fuisset machinatus, hocce fecisse aiunt, mihi non credibile. Filiam suam iussisse in lupanari sedere, cunctosque homines pariter admittere, sed, priusquam coirent, cogere ut dicat quisque quid sit quod et callidissimum, et quod improbissimum, in vita patraverit: quod si quis narrasset ea quae circa furem accidissent, hunc prehenderet, neque egredi pateretur. Iussis patris quum morem gereret puella, furem hunc, postquam cognosset cuius rei caussâ haec fierent, cuperetque regem superare versutiâ, haecce fecisse. Recens mortui hominis amputasse in humero manum, eâque sub pallio absconditâ ad regis filiam intrasse; tum ab eâ interrogatum sicuti alii, responsisse, *improbissimum se facinus pa-*

μένος, ὅτε τοῦ ἀδελφεοῦ ἐν τῷ θησαυρῷ τοῦ βασιλῆος ὑπὸ πάγης ἁλόντος ἀποτάμοι τὴν κεφαλήν· σοφώτατον δὲ, ὅτι τοὺς φυλάκους καταμεθύσας, καταλύσειε τοῦ ἀδελφεοῦ κρεμάμενον τὸν νέκυν. τὴν δὲ, ὡς ἤκουσε, ἅπτεσθαι αὐτοῦ. τὸν δὲ φῶρα ἐν τῷ σκότεϊ προτεῖναι αὐτῇ τοῦ νεκροῦ τὴν χεῖρα· τὴν δὲ, ἐπιλαβομένην ἔχειν, νομίζουσαν αὐτοῦ ἐκείνου τῆς χειρὸς ἀντέχεσθαι· τὸν δὲ φῶρα προέμενον αὐτῇ, οἴχεσθαι διὰ θυ-
122 ρέων φεύγοντα. Ὡς δὲ καὶ ταῦτα ἐς τὸν βασιλέα
(6) ἀνενεῖχθαι, ἐκπεπλῆχθαι μὲν ἐπὶ τῇ πολυφροσύνῃ τε καὶ τόλμῃ τἀνθρώπου. τέλος δὲ, διαπέμποντα ἐς πάσας τὰς πόλις, ἐπαγγέλλεσθαι ἄδειάν τε διδόντα, καὶ μεγάλα ὑποδεκόμενον ἐλθόντι ἐς ὄψιν τὴν ἑωυτοῦ. τὸν δὲ φῶρα, πιστεύσαντα, ἐλθεῖν πρὸς αὐτόν· Ῥαμψίνιτον δὲ μεγάλως θωυμάσαι, καί οἱ τὴν θυγατέρα ταύ-

trasse, quum suspensum fratris caput abscidisset, laqueo capti in regis thesauro; callidissimum vero, quod inebriatis custodibus cadaver fratris solvisset. Tum illam, his auditis, prehendisse hominem: at furem in tenebris manum mortui porrexisse; quam dum illa prehenderet, manum illius ipsius se tenere existimans, furem missam illi eam fecisse, et per ianuam egressum profugisse. (121. 6.) Postquam igitur et haec regi essent renunciata, attonitum fuisse illum et versutiâ et audaciâ hominis. Ad extremum, circummissis per oppida praeconibus, edixisse et impunitatem se concessurum, et magna etiam dona adiecturum homini, si in conspectum suum venisset. Et edicto fidem adhibentem furem, ad regem accessisse: *Rampsinitum*que, magna hominis admiratione ductum, filiam

τὴν συνοικίσαι, ὡς πλεῖστα ἐπισταμένῳ ἀνθρώπων· Αἰγυπτίους μὲν γὰρ τῶν ἄλλων προκεκρίσθαι, ἐκεῖνον δὲ Αἰγυπτίων.

Μετὰ δὲ ταῦτα, ἔλεγον, τοῦτον τὸν βασιλῆα ζωὸν 122
καταβῆναι κάτω ἐς τὸν οἱ Ἕλληνες ἀΐδην νομίζουσι εἶναι, καὶ κεῖθι συγκυβεύειν τῇ Δήμητρι· καὶ τὰ μὲν, νικᾷν αὐτὴν, τὰ δὲ, ἑσσοῦσθαι ὑπ' αὐτῆς· καί μιν πάλιν ἄνω ἀπικέσθαι, δῶρον ἔχοντα παρ' αὐτῆς χειρόμακτρον χρύσεον. ἀπὸ δὲ τῆς Ῥαμψινίτου καταβάσιος, ὡς πάλιν ἀπίκετο, ὁρτὴν δὴ ἀνάγειν Αἰγυπτίους ἔφασαν· τὴν καὶ ἐγὼ οἶδα ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ ἐπιτελέοντας αὐτούς· οὐ μέντοι, εἴ τε δι' ἄλλο τι, εἴ τε διὰ ταῦτα ὁρτάζουσι, ἔχω λέγειν. Φᾶρος δὲ αὐτημερὸν ἐξυφήναντες οἱ ἱρέες, κατ' ὧν ἔδησαν ἑνὸς αὐτῶν μίτρῃ τοὺς ὀφθαλμούς· ἀγαγόντες δέ μιν ἔχοντα τὸ φᾶρος ἐς ὁδὸν

ei hanc in matrimonium dedisse, ut hominum omnium scientissimo: Aegyptios enim omnibus aliis antecellere, ipsum vero Aegyptiis.

(122.) Post haec, eumdem regem dixerunt vivum sub terram, quo loco Graeci inferos putant esse, descendisse, ibique cum Cerere aleâ lusisse, et partim victorem, partim etiam ab illâ victum fuisse; denique rursus inde reversum, munus ab eadem retulisse mantile aureum. Ab hoc *Rampsiniti descensu ad inferos,* postquam reversus esset, festum aiebant agi ab Aegyptiis: quod festum ego quidem novi meâ etiam nunc aetate ab illis agi; utrum vero hac de caussâ celebretur, an aliâ, adfirmare non possum. Unus e sacerdotibus pallium induit, eodem die ab illis contextum: huic reliqui mitrâ obligant oculos, eumque

φέρουσαν ἐς ἱρὸν Δήμητρος, αὐτοὶ ἀπαλλάσσονται ὀπίσω. τὸν δὲ ἱρέα τοῦτον καταδεδεμένον τοὺς ὀφθαλμοὺς, λέγουσι ὑπὸ δύο λύκων ἄγεσθαι ἐς τὸ ἱρὸν τῆς Δήμητρος, ἀπέχον τῆς πόλιος εἴκοσι σταδίους· καὶ αὖτις ὀπίσω ἐκ τοῦ ἱροῦ ἀπάγειν μιν τοὺς λύκους ἐς τὠυτὸ
123 χωρίον. Τοῖσι μέν νυν ὑπ' Αἰγυπτίων λεγομένοισι χράσθω ὅτεῳ τὰ τοιαῦτα πιθανά ἐστι· ἐμοὶ δὲ παρὰ πάντα τὸν λόγον ὑπόκειται, ὅτι τὰ λεγόμενα ὑπὲρ ἑκάστων ἀκοῇ γράφω. ἀρχηγετεύειν δὲ τῶν κάτω Αἰγύπτιοι λέγουσι Δήμητρα καὶ Διόνυσον. Πρῶτοι δὲ καὶ τόνδε τὸν λόγον Αἰγύπτιοί εἰσι οἱ εἰπόντες, ὡς ἀνθρώπου ψυχὴ ἀθάνατός ἐστι· τοῦ σώματος δὲ καταφθίνοντος, ἐς ἄλλο ζῶον αἰεὶ γινόμενον ἐσδύεται· ἐπεὰν δὲ περιέλθῃ πάντα τὰ χερσαῖα καὶ τὰ θαλάσσια καὶ τὰ πετεινὰ, αὖτις ἐς ἀνθρώπου σῶμα γινόμενον ἐσδύνειν·

in viam deducunt qua ad Cereris templum itur, tum ipsi retro discedunt. Hunc sacerdotem, cui obstricti oculi sunt, aiunt, a duobus lupis ad templum Cereris duci, quod abest ab urbe viginti stadia; rursusque eosdem lupos eum in eumdem locum reducere. (123.) Iam utatur his, quae Aegyptii narrant, si cui probabilia fuerint visa: mihi per totam hanc Historiam propositum est, ut ea scribam quae de quaque re memorata audivi. Memorant autem Aegyptii, principatum apud inferos tenere Cererem et Bacchum. Primi etiam fuerunt Aegyptii, qui hoc praeceptum traderent, *esse animam hominis immortalem;* intereunte vero corpore in aliud animal, quod eo ipso tempore nascatur, intrare: quando vero circuitum absolvisset per omnia terrestria animalia et marina et volucria, tum rursus in hominis corpus, quod

τὴν περιήλυσιν δὲ αὐτῇ γίνεσθαι ἐν τρισχιλίοισι ἔτεσι. τούτῳ τῷ λόγῳ εἰσὶ οἳ Ἑλλήνων ἐχρήσαντο, οἱ μὲν, πρότερον, οἱ δὲ, ὕστερον, ὡς ἰδίῳ ἑωυτῶν ἐόντι· τῶν ἐγὼ εἰδὼς τὰ οὐνόματα, οὐ γράφω.

Μέχρι μὲν νυν Ῥαμψινίτου βασιλῆος εἶναι ἐν Αἰ- 124
γύπτῳ πᾶσαν εὐνομίην ἔλεγον, καὶ εὐθηνέειν Αἴγυπτον μεγάλως. μετὰ δὲ τοῦτον, βασιλεύσαντά σφεων Χέοπα, ἐς πᾶσαν κακότητα ἐλάσαι. κατακληΐσαντα γάρ μιν πάντα τὰ ἱρὰ, πρῶτα μέν σφεας θυσιέων ἀπέρξαι· μετὰ δὲ, ἐργάζεσθαι ἑωυτῷ κελεύειν πάντας Αἰγυπτίους. τοῖσι μὲν δὴ ἀποδεδέχθαι, ἐκ τῶν λιθοτομιέων τῶν ἐν τῷ Ἀραβίῳ οὔρεϊ, ἐκ τουτέων ἕλκειν λίθους μέχρι τοῦ Νείλου· διαπεραιωθέντας δὲ τὸν ποταμὸν πλοίοισι τοὺς λίθους ἑτέροισι ἔταξε ἐκδέκεσθαι, καὶ

tunc nascatur, intrare: circuitum autem illum absolvi tribus annorum millibus. Hoc placito usi sunt deinde nonnulli e Graecorum philosophis, alii prius, alii posterius, tamquam suum esset inventum: quorum ego nomina, mihi quidem cognita, edere nolo.

(124.) Usque ad Rampsinitum igitur valuisse, dixerunt, in Aegypto leges, et rebus omnibus egregie floruisse Aegyptum. Post hunc vero, regnum apud eos tenentem *Cheopem* omni nequitiâ esse grassatum. Clausis enim templis omnibus, primum sacrificiis prohibuisse Aegyptios; tum cunctos iussisse sibi opus facere: aliis adsignatum fuisse, ut ex lapicidinis in Arabio monte lapides traherent usque ad Nilum: aliis imperatum, ut navigiis cis flumen transvectos

πρὸς τὸ Λιβυκὸν καλεύμενον ὄρος, πρὸς τοῦτο ἕλκειν. ἐργάζοντο δὲ κατὰ δέκα μυριάδας ἀνθρώπων αἰεὶ τὴν τρίμηνον ἑκάστην. χρόνον δὲ ἐγγενέσθαι τριβομένῳ τῷ λαῷ, δέκα μὲν ἔτεα τῆς ὁδοῦ κατὰ τὴν εἷλκον τοὺς λίθους, τὴν ἔδειμαν· ἔργον ἐὸν οὐ πολλῷ τέῳ ἔλασσον τῆς πυραμίδος, ὡς ἐμοὶ δοκέειν· (τῆς γὰρ μῆκος μέν εἰσι πέντε στάδιοι· εὖρος δὲ, δέκα ὀργυιαί· ὕψος δὲ, τῇ ὑψηλοτάτη ἐστὶ αὐτὴ ἑωυτῆς, ὀκτὼ ὀργυιαί· λίθου τε ξεστοῦ καὶ ζώων ἐγγεγλυμμένων·) ταύτης τε δὴ τὰ δέκα ἔτεα γενέσθαι, καὶ τῶν ἐπὶ τοῦ λόφου, ἐπ᾽ οὗ ἑστᾶσι αἱ πυραμίδες, τῶν ὑπὸ γῆν οἰκημάτων, τὰς ἐποιέετο θήκας ἑωυτῷ ἐν νήσῳ, διώρυχα τοῦ Νείλου ἐσαγαγών. τῇ δὲ πυραμίδι αὐτῇ χρόνον γενέσθαι ἐείκοσι ἔτεα ποιευμένῃ· τῆς ἐστι πανταχῇ μέτωπον ἑκα-

lapides exciperent, et ad Libycum quem vocant traherent montem. Opus autem faciebant per vices, quolibet trimestri, centena hominum millia. Tempus autem, quo ita vexatus fuerit populus, primum decem fuisse annos, intra quos munierint viam qua traxerunt lapides; opus, ut mihi videtur, haud multo inferius ipsâ pyramide: (est enim longitudo viae quinque stadiorum; latitudo cubitorum quadraginta; altitudo, qua est maxima, duorum et triginta cubitorum: estque ex politis lapidibus confecta, et insculptis ornata figuris:) huic igitur muniendae viae insumtos decem annos fuisse, simulque conficiendis in eo colle, in quo stant pyramides, cameris subterraneis, quas ille sibi pro sepulcro destinavit in insulâ, fossâ ex Nilo intro actâ. In ipsius autem pyramidis constructionem viginti annos esse insumtos.

στον ὀκτὼ πλέθρα, ἐούσης τετραγώνου, καὶ ὕψος ἴσον· λίθου δὲ ξεστοῦ τε καὶ ἁρμοσμένου τὰ μάλιστα· οὐδεὶς τῶν λίθων τριήκοντα ποδῶν ἐλάσσων. Ἐποιήθη δὲ ὧδε 125
αὕτη ἡ πυραμίς· ἀναβαθμῶν τρόπον, τὰς μετεξέτεροι κρόσσας, οἱ δὲ βωμίδας ὀνομάζουσι. τοιαύτην τὸ πρῶτον ἐπεί τε ἐποίησαν αὐτὴν, ἤειρον τοὺς ἐπιλοίπους λίθους μηχανῇσι ξύλων βραχέων πεποιημένῃσι· χαμάθεν μὲν ἐπὶ τὸν πρῶτον στοῖχον τῶν ἀναβαθμῶν ἀείροντες· ὅκως δὲ ἀνίοι ὁ λίθος ἐπ' αὐτὸν, εἰς ἑτέρην μηχανὴν ἐτίθετο, ἑστεῶσαν ἐπὶ τοῦ πρώτου στοίχου· ἀπὸ τούτου δὲ ἐπὶ τὸν δεύτερον ἕλκετο στοῖχον, ἐπ' ἄλλης μηχανῆς. ὅσοι γὰρ δὴ στοῖχοι ἦσαν τῶν ἀναβαθμῶν, τοσαῦται καὶ αἱ μηχαναὶ ἦσαν· εἴ τε καὶ τὴν αὐτὴν μηχανὴν, ἐοῦσαν μίην τε καὶ εὐβάστακτον, μετεφόρεον ἐπὶ στοῖ-

CXXV. 9. Post στοῖχον *excidisse nonnihil videtur.*

Quadrata illius forma est; latus quodque octingentos metitur pedes: altitudo eiusdem est mensurae: lapis politus et quam adcuratissime coagmentatus; nullus ex lapidibus minor triginta pedibus. (125.) Est autem sic constructa haec *pyramis:* statim in modum graduum quibus scalae adscenduntur, quos gradus alii *pinnas*, alii *arulas* vocant. Talem postquam primum eam fecerunt, in altum tollebant reliquos lapides machinis ex brevibus lignis confectis, ab humo statim in primum graduum ordinem eos tollentes: quo ubi pervenit lapis, alii machinae imponebatur, quae in primo graduum ordine stabat, et ab hoc ordine in secundum attrahebatur ordinem [rursusque ab hoc in tertium] super alia machina; nam quot erant graduum ordines, tot quoque machinae erant: sive etiam una eademque machina fuit portatu facilis, quam ex

χον ἕκαστον, ὅκως τὸν λίθον ἐξέλοιεν· λελέχθω γὰρ ἡμῖν ἐπ' ἀμφότερα, κατάπερ λέγεται. Ἐξεποιήθη δ' ὦν τὰ ἀνώτατα αὐτῆς πρῶτα· μετὰ δὲ, τὰ ἑπόμενα τούτων ἐξεποίευν· τελευταῖα δὲ αὐτῆς τὰ ἐπίγαια καὶ τὰ κατωτάτω ἐξεποίησαν. Σεσήμανται δὲ διὰ γραμμάτων Αἰγυπτίων ἐν τῇ πυραμίδι, ὅσα ἔς τε συρμαίην καὶ κρόμμυα καὶ σκόροδα ἀναισιμώθη τοῖσι ἐργαζομένοισι· καὶ, ὡς ἐμὲ εὖ μεμνῆσθαι τὰ ὁ ἑρμηνεύς μοι, ἐπιλεγόμενος τὰ γράμματα, ἔφη, ἑξακόσια καὶ χίλια τάλαντα ἀργυρίου τετελέσθαι. εἰ δ' ἔστι οὕτως ἔχοντα ταῦτα, κόσα εἰκὸς ἄλλα δεδαπανῆσθαί ἐστι ἔς τε σίδηρον τῷ ἐργάζοντο, καὶ σιτία, καὶ ἐσθῆτα τοῖσι ἐργαζομένοισι; ὁκότε χρόνον μὲν οἰκοδόμεον τὰ ἔργα τὸν εἰρημένον· ἄλλον δὲ, ὡς ἐγὼ δοκέω, ἐν τῷ τοὺς

uno ordine in alterum promovebant, quoties lapidem in altum tollere vellent: nam in utramque partem, quemadmodum factum traditur, dictum a nobis esto. Perfici autem coeptum est opus a summo; dein inferiora paulatim absolverunt; et ad extremum imam partem et terrae proximam perfecerunt. Scripto autem in pyramide consignatum est literis Aegyptiis, quantum in raphanos, in cepas et in allia fuerit impensum, quibus usi sunt hi qui opus fecerunt: et recte memini quae mihi dixit interpres, quum scriptum legeret, summam fuisse mille et sexcentorum talentorum. Quod si ita est, quantum putabimus impensum fuisse in ferrum, quo usi sint ad opus faciendum, tum in cibaria, et in vestimenta operariorum? quandoquidem tantum temporis, quantum dixi, faciendo operi insumserunt, nec minus multum

λίθους ἔταμνον, καὶ ἄγον, καὶ τὸ ὑπὸ γῆν ὄρυγμα ἐρ-
γάζοντο, οὐκ ὀλίγον χρόνον. Ἐς τοῦτο δὲ ἐλθεῖν Χέο- 126
πα κακότητος, ὥστε χρημάτων δεόμενον, τὴν θυγα-
τέρα τὴν ἑωυτοῦ κατίσαντα ἐπ' οἰκήματος, προστάξαι
πρήσσεσθαι ἀργύριον, ὁκόσον δή τι· οὐ γὰρ δὴ τοῦτό
γε ἔλεγον, τὴν δὲ, τά τε ὑπὸ τοῦ πατρὸς ταχθέντα
πρήσσεσθαι, ἰδίῃ δὲ καὶ αὐτὴν διανοηθῆναι μνημήϊον κα-
ταλιπέσθαι, καὶ τοῦ ἐσιόντος πρὸς αὐτὴν ἑκάστου δέ-
εσθαι, ὅκως ἂν αὐτῇ ἕνα λίθον ἐν τοῖσι ἔργοισι δωρέοιτο.
ἐκ τούτων δὲ τῶν λίθων ἔφασαν τὴν πυραμίδα οἰκοδο-
μηθῆναι, τὴν ἐν μέσῳ τῶν τριῶν ἑστηκυῖαν, ἔμπροσθε
τῆς μεγάλης πυραμίδος· τῆς ἐστι τὸ κῶλον ἕκαστον,
ὅλου καὶ ἡμίσεος πλέθρου. Βασιλεῦσαι δὲ τὸν Χέο- 127

temporis caedendis lapidibus, eisdemque promovendis, et fossae subterraneae conficiendae. (126.) Eo autem flagitii processisse *Cheopem* dixerunt, ut, quum pecuniis indigeret, filiam etiam suam in lupanari iusserit considere, et pecuniae summam quantam posset maximam conficere. Quantum sit, quod illa hoc modo collegerit, non memoratur: sed hoc memorant, collegisse illam non modo pecuniam a patre imperatam; verum etiam, quum suo nomine privatim cuperet monumentum relinquere, ab unoquoque qui ad eam intrasset postulasse, ut unum lapidem, ad opus faciendum idoneum, sibi conferret: ex illisque lapidibus, dixerunt, exstructam esse pyramidem quae in medio stat trium, ante magnam pyramidem; cuius quodque latus est longitudine pedum centum et quinquaginta. (127.) Cheopem hunc dixere Aegyptii regnasse

πα τοῦτον Αἰγύπτιοι ἔλεγον πεντήκοντα ἔτεα· τελευτή-
σαντος δὲ τούτου, ἐκδέξασθαι τὴν βασιληΐην τὸν ἀδελ-
φεὸν αὐτοῦ Χεφρῆνα. καὶ τοῦτον δὲ τῷ αὐτῷ τρό-
πῳ διαχρᾶσθαι τῷ ἑτέρῳ, τά τε ἄλλα, καὶ πυραμίδα
ποιῆσαι, ἐς μὲν τὰ ἐκείνου μέτρα οὐκ ἀνήκουσαν· ταῦ-
τα γὰρ ὦν καὶ ἡμεῖς ἐμετρήσαμεν. οὔτε γὰρ ὕπεστι
οἰκήματα ὑπὸ γῆν, οὔτε ἐκ τοῦ Νείλου διῶρυξ ἥκει ἐς
αὐτὴν, ὥσπερ ἐς τὴν ἑτέρην, ῥέουσα· διὰ οἰκοδομημένου
δὲ αὐλῶνος ἔσω νῆσον περιῤῥέει, ἐν τῇ αὐτὸν λέγουσι
κεῖσθαι Χέοπα. ὑποδείμας δὲ τὸν πρῶτον δόμον λίθου
Αἰθιοπικοῦ ποικίλου, τεσσεράκοντα πόδας ὑποβὰς τῆς
ἑτέρης τὠυτὸ μέγαθος, ἐχομένην τῆς μεγάλης οἰκοδό-
μησε. ἑστᾶσι δὲ ἐπὶ λόφου τοῦ αὐτοῦ ἀμφότεραι, μά-
λιστα ἐς ἑκατὸν πόδας ὑψηλοῦ. βασιλεῦσαι δὲ ἔλε-
128 γον Χεφρῆνα ἓξ καὶ πεντήκοντα ἔτεα. Ταῦτα ἓξ τε

annos quinquaginta; eique defuncto successisse in regnum fratrem eius *Chephrenem*. Hunc quum in aliis rebus eodem instituto usum esse atque fratrem, tum etiam pyramidem exstruxisse. Et haec quidem pyramis mensuram prioris illius non exaequat; (nam mensuras etiam nos exegimus:) nec cameras habet subterraneas, nec fossa ex Nilo derivata in hanc inferne influit, sicut in illam, in qua Nilus per canalem murario opere constructum insulam circumluit, in qua sepultum Cheopem aiunt. Exstruxit autem hanc, magnae pyramidi proximam, quadraginta pedibus illâ minorem: primus lapidum ordo Aethiopico lapide variegato substructus. Ambae super eodem stant clivo, centum fere pedes in altitudinem eminente. Regnasse autem Chephrenem aiunt annos

καὶ ἑκατὸν λογίζονται ἔτεα, ἐν τοῖσι Αἰγυπτίοισί τε πᾶσαν εἶναι κακότητα, καὶ τὰ ἱρὰ χρόνου τοσούτου κατακληϊσθέντα οὐκ ἀνοιχθῆναι. τούτους ὑπὸ μίσεος οὐ κάρτα θέλουσι Αἰγύπτιοι ὀνομάζειν, ἀλλὰ καὶ τὰς πυραμίδας καλέουσι ποιμένος Φιλιτίωνος, ὃς τοῦτον τὸν χρόνον ἔνεμε κτήνεα κατὰ ταῦτα τὰ χωρία.

129 Μετὰ δὲ τοῦτον, βασιλεῦσαι Αἰγύπτου Μυκερῖνον ἔλεγον, Χέοπος παῖδα· τῷ τὰ μὲν τοῦ πατρὸς ἔργα ἀπαδεῖν· τὸν δὲ τά τε ἱρὰ ἀνοῖξαι, καὶ τὸν λεὼν τετρυμένον ἐς τὸ ἔσχατον κακοῦ, ἀνεῖναι πρὸς ἔργα τε καὶ θυσίας· δίκας δέ σφι πάντων βασιλήων δικαιοτάτας κρίνειν. κατὰ τοῦτο μέν νυν τὸ ἔργον, ἁπάντων ὅσοι ἤδη βασιλῆες ἐγένοντο Αἰγυπτίων, αἰνέουσι μάλιστα τοῦτον· τά τε ἄλλα γάρ μιν κρίνειν εὖ, καὶ δὴ

CXXVIII. 6. Φιλιτίωνος. *Alii* Φιλίτιος.

sex et quinquaginta. (128.) Hos centum et sex annos numerant Aegyptii, quibus per Aegyptum omne genus malorum invaluerit, clausaque templa per tantum temporis spatium non fuerint aperta. Istorumque regum odio ne nomen quidem memorare volunt; sed pyramīdes etiam illas vocant *pastoris Philitionis,* qui per id tempus in illis locis pecora sua pavit.

(129.) Post hunc regnasse in Aegypto dicebant *Mycerinum,* Cheopis filium. Huic patris displicuisse facta: itaque et templa eum aperuisse, et populo, extremis malis vexato, indulsisse, ut suis quisque negotiis et sacris operam daret: iusque etiam illis aequissime regum omnium dixisse. Hac quidem ex parte summis cum laudibus supra omnes, quotquot Aegypti reges umquam fuere, extollunt: nam et alio-

καὶ τῷ ἐπιμεμφομένῳ ἐκ τῆς δίκης παρ' ἑωυτοῦ διδόντα ἄλλα, ἀποπιμπλάναι αὐτοῦ τὸν θυμόν. Ἐόντι δὲ ἠπίῳ τῷ Μυκερίνῳ κατὰ τοὺς πολιήτας, καὶ ταῦτα ἐπιτηδεύοντι, πρῶτον κακῶν ἄρξαι τὴν θυγατέρα ἀποθανοῦσαν αὐτοῦ, τὴν μοῦνόν οἱ εἶναι ἐν τοῖσι οἰκίοισι τέκνον. τὸν δὲ, ὑπεραλγήσαντά τε τῷ περιεπεπτώκεε πρήγματι, καὶ βουλόμενον περισσότερόν τι τῶν ἄλλων θάψαι τὴν θυγατέρα, ποιήσασθαι βοῦν ξυλίνην κοίλην. καὶ ἔπειτα καταχρυσώσαντά μιν ταύτην, ἔσω ἐν αὐτῇ θάψαι ταύτην δὴ τὴν ἀποθανοῦσαν θυγατέρα.

130 Αὕτη ὦν ἡ βοῦς γῇ οὐκ ἐκρύφθη, ἀλλ' ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ ἦν φανερή· ἐν Σάϊ μὲν πόλι ἐοῦσα, κειμένη δὲ ἐν τοῖσι βασιληΐοισι, ἐν οἰκήματι ἠσκημένῳ· θυμιήματα δὲ παρ' αὐτῇ παντοῖα καταγίζουσι ἀνὰ πᾶσαν ἡμέρην· νύκτα δὲ ἑκάστην πάννυχος λύχνος παρακαίεται. ἀγ-

quin ex aequo iudicasse caussas, et, si quis de sententia ab illo lata esset conquestus, ei de suo donare solitum, quo iram illius mitigaret. Ita quum mitis adversus cives esset *Mycerinus*, talibusque uteretur institutis; primam ei calamitatem accidisse mortem filiae, quam unicam domi sobolem habebat. Qua calamitate vehementer adflictum, quum vellet excellentiori quadam ratione sepelire filiam, conficiendam curasse bovem ligneam, intus cavam, extrinsecus inauratam, in eaque defunctam hanc filiam sepelivisse. (130.) Bos ista non sub terrâ est recondita, sed meâ adhuc aetate in propatulo erat, in Sai oppido in regiâ posita, eleganti in conclavi: et quotidie apud illam suffimenta cuiusque generis adolentur, et singulis noctibus pernox ardet lucerna. Prope illam,

χοῦ δὲ τῆς βοὸς ταύτης ἐν ἄλλῳ οἰκήματι εἰκόνες τῶν
παλλακέων τῶν Μυκερίνου ἑστᾶσι, ὡς ἔλεγον οἱ ἐν
Σάϊ πόλι ἱρέες· ἑστᾶσι μὲν γὰρ ξύλινοι κολοσσοὶ,
ἐοῦσαι ἀριθμὸν ὡς εἴκοσι μάλιστά κη, γυμναὶ ἐργασ-
μέναι· αἵτινες μέντοι εἰσὶ, οὐκ ἔχω εἰπεῖν, πλὴν ἢ τὰ
λεγόμενα. Οἱ δέ τινες λέγουσι περὶ τῆς βοὸς ταύτης, 131
καὶ τῶν κολοσσῶν, τόνδε τὸν λόγον· ὡς Μυκερῖνος ἐρά-
σθη τῆς ἑωυτοῦ θυγατρὸς, καὶ ἔπειτα ἐμίγη οἱ ἀεκού-
σῃ. μετὰ δὲ, λέγουσι ὡς ἡ παῖς ἀπήγξατο ὑπὸ ἄχεος·
ὁ δέ μιν ἔθαψε ἐν τῇ βοῒ ταύτῃ· ἡ δὲ μήτηρ αὐτῆς τῶν
ἀμφιπόλων τῶν προδουσέων τὴν θυγατέρα τῷ πατρὶ
ἀπέταμε τὰς χεῖρας· καὶ νῦν τὰς εἰκόνας αὐτέων εἶναι
πεπονθυίας τάπερ αἱ ζωαὶ ἔπαθον. ταῦτα δὲ λέγουσι
φλυηρέοντες, ὡς ἐγὼ δοκέω, τά τε ἄλλα, καὶ δὴ καὶ
τὰ περὶ τὰς χεῖρας τῶν κολοσσῶν· ταῦτα γὰρ ὦν καὶ
ἡμεῖς ὠρέομεν, ὅτι ὑπὸ χρόνου τὰς χεῖρας ἀποβεβλή-

in alio conclavi, stant certe ibi ligneae statuae (*colossos* Herodotus dicit) formâ muliebri, numero fere viginti, nudis corporibus. Quaenam autem illae sint, dicere non possum, nisi quae narrantur. (131.) Sunt autem qui de bove illa et de statuis istis haec narrant: Mycerinum amore filiae suae captum, vim ei intulisse; eoque facto puellam prae dolore vitam finiisse suspendio, patrem vero in illa bove eam sepelisse; matrem autem famulis, quae patri filiam prodidissent, manus praecidisse, et nunc imaginibus illarum idem accidisse quod ipsae vivae passae essent. Haec vero, ut mihi videtur, dicunt nugantes, quum caetera, tum hoc de manibus statuarum: hoc enim nos etiam vidimus, vetustate temporis decidisse illis manus,

κασι, αἳ ἐν ποσὶ αὐτέων φαίνοντο ἐοῦσαι ἔτι καὶ ἐς
132 ἐμέ. Ἡ δὲ βοῦς τὰ μὲν ἄλλα κατακέκρυπται φοινικέῳ εἵματι· τὸν αὐχένα δὲ καὶ τὴν κεφαλὴν φαίνει κεχρυσωμένα παχέϊ κάρτα χρυσῷ· μεταξὺ δὲ τῶν κερέων, ὁ τοῦ ἡλίου κύκλος μεμιμημένος ἔπεστι χρύσεος. ἔστι δὲ ἡ βοῦς οὐκ ὀρθὴ, ἀλλ᾽ ἐν γούνασι κειμένη· μέγαθος δὲ, ὅση περ μεγάλη βοῦς ζωή. ἐκφέρεται δὲ ἐκ τοῦ οἰκήματος ἀνὰ πάντα τὰ ἔτεα. ἐπεὰν τύπτωνται οἱ Αἰγύπτιοι τὸν οὐκ ὀνομαζόμενον θεὸν ὑπ᾽ ἐμεῦ ἐπὶ τοιούτῳ πρήγματι, τότε ὦν καὶ τὴν βοῦν ἐκφέρουσι ἐς τὸ φῶς. φασὶ γὰρ δὴ αὐτὴν δεηθῆναι τοῦ πατρὸς Μυκερίνου ἀποθνήσκουσαν, ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἅπαξ μιν τὸν
133 ἥλιον κατιδεῖν. Μετὰ δὲ τῆς θυγατρὸς τὸ πάθος, δεύτερα τούτῳ τῷ βασιλέϊ τάδε γενέσθαι· ἐλθεῖν οἱ μαντήϊον ἐκ Βουτοῦς πόλιος, ὡς „μέλλοι ἓξ ἔτεα μοῦ-

quae etiam nunc ad pedes imaginum iacentes conspiciuntur. (132.) Bos autem corpus tectum habet purpureo pallio, sed collum et caput denso admodum auro inauratum: inter cornua eminet circuli solis aurea imago. Non stat recta bos, sed genubus incumbens: magnitudo quanta magnae bovis vivae. Quotannis semel extra conclave effertur. Quando plangunt Aegyptii deum illum, cuius nomen in tali re edere mihi nefas est, tum bovem hanc in lucem proferunt: dicunt enim, morientem filiam orasse patrem Mycerinum, ut semel in anno solem adspicere sibi liceat. (133.) Post filiae mortem accidisse, narrarunt, eidem regi alteram calamitatem hanc: oraculi effatum ex oppido Buto ei esse adlatum, *nonnisi sex adhuc annos victurum illum*,

νον βιοὺς, τῷ ἑβδόμῳ τελευτήσειν." τὸν δὲ, δεινὸν ποιησάμενον, πέμψαι ἐς τὸ μαντήϊον τῷ θεῷ ὀνείδισμα, ἀντιμεμφόμενον ὅτι „ὁ μὲν αὐτοῦ πατὴρ καὶ πάτρως, ἀποκληΐσαντες τὰ ἱρὰ, καὶ θεῶν οὐ μεμνημένοι, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀνθρώπους φθείροντες, ἐβίωσαν χρόνον ἐπὶ πολλόν· αὐτὸς δ' εὐσεβὴς ἐὼν, μέλλοι ταχέως οὕτω τελευτήσειν." Ἐκ δὲ τοῦ χρηστηρίου αὐτῷ δεύτερα ἐλθεῖν λέγοντα „τούτων εἵνεκα καὶ συνταχύνειν αὐτῷ τὸν βίον. οὐ γὰρ ποιῆσαί μιν τὸ χρεὼν ἦν ποιέειν· δεῖν γὰρ Αἴγυπτον κακοῦσθαι ἐπ' ἔτεα πεντήκοντά τε καὶ ἑκατόν· καὶ τοὺς μὲν δύο τοὺς πρὸ ἐκείνου γενομένους βασιλέας, μαθεῖν τοῦτο, κεῖνον δὲ οὔ." Ταῦτα ἀκούσαντα τὸν Μυκερῖνον, ὡς κατακεκριμένων ἤδη οἱ τούτων, λύχνα ποιησάμενον πολλὰ, ὅκως γίνοιτο νὺξ, ἀνάψαντα αὐ-

septimo vitam finiturum. Tum illum, aegerrime hoc ferentem, misisse ad oraculum qui contumeliosis verbis deo exprobrarent, quod *pater ipsius et patruus, qui templa clausissent, deosque non curassent, atque etiam homines perdidissent, tamen seros in annos produxissent vitam; ipse autem, qui deos colat, tam cito vitam esset finiturus.* Super haec alterum ei responsum ab oraculo esse editum : *hac ipsâ caussâ propere finiturum vitam, quod ea, quae in fatis fuissent, non fecisset. Debuisse enim Aegyptum malis vexari per annos centum et quinquaginta: et duo reges, qui ipsum antecesserint, hoc intellexisse, ipsum vero non intellexisse.* His auditis *Mycerinum,* quum sententiam contra se iam pronunciatam cognovisset, multas parari iussisse lucernas, eisque quotidie ingruente nocte accensis potasse,

τὰ, πίνειν τε καὶ εὐπαθέειν, οὔτε ἡμέρης οὔτε νυκτὸς ἀνιέντα, ἔς τε τὰ ἕλεα καὶ τὰ ἄλσεα πλανώμενον, καὶ ἵνα πυνθάνοιτο εἶναι γῆς ἐνηβητήρια ἐπιτηδεώτατα. ταῦτα δὲ ἐμηχανᾶτο, θέλων τὸ μαντήϊον ψευδόμενον ἀποδέξαι, ἵνα οἱ δυώδεκα ἔτεα ἀντὶ ἓξ ἐτέων γένηται, αἱ νύκτες ἡμέραι ποιεύμεναι.

134 Πυραμίδα δὲ καὶ οὗτος ἀπελίπετο, πολλὸν ἐλάσσω τοῦ πατρὸς, ἐείκοσι ποδῶν καταδέουσαν κῶλον ἕκαστον τριῶν πλέθρων, ἐούσης τετραγώνου, λίθου δὲ ἐς τὸ ἥμισυ Αἰθιοπικοῦ· τὴν δὴ μετεξέτεροί φασι Ἑλλήνων Ῥοδώπιος ἑταίρης γυναικὸς εἶναι, οὐκ ὀρθῶς λέγοντες. οὐ δὲ ὦν οὐδὲ εἰδότες μοι φαίνονται λέγειν οὗτοι ἥτις ἦν ἡ Ῥοδῶπις· οὐ γὰρ ἂν οἱ πυραμίδα ἀνέθεσαν ποιήσασθαι τοιαύτην, ἐς τὴν ταλάντων χιλιάδες ἀναρίθμητοι,

voluptatibusque, nec die nec nocte ullâ intermissâ, indulsisse, per amoena inferioris Aegypti loca atque nemora vagantem, ubicumque cognosset voluptaria esse diverticula aptissima. Id eo consilio esse molitum, quo mendacii argueret oraculum, quum, loco sex annorum, duodecim sibi reliqui essent, noctibus in dies conversis.

(134.) Idem *Mycerinus* pyramidem etiam reliquit, multo quidem minorem eâ quam pater exstruxerat, unoquoque quatuor laterum ducentos octoginta pedes metiente: usque ad dimidiam altitudinem Aethiopicus lapis est. Hanc pyramidem Graecorum nonnulli putant esse *Rhodopidis* meretricis; multum falsi sententiae. Satis enim adparet, ne novisse quidem hos quaenam mulier fuerit Rhodopis: alioqui ad illam non retulissent constructionem pyramidis, quae in-

ὡς λόγῳ εἰπεῖν, ἀναισίμωνται· πρὸς δὲ, ὅτι κατὰ Ἄμασιν βασιλεύοντα ἦν ἀκμάζουσα Ῥοδῶπις, ἀλλ' οὐ κατὰ τοῦτον. ἔτεσι γὰρ κάρτα πολλοῖσι ὕστερον τουτέων τῶν βασιλήων τῶν τὰς πυραμίδας ταύτας ἦν λιπομένων Ῥοδῶπις· γενεὴν μὲν, ἀπὸ Θρηΐκης· δούλη δὲ ἦν Ἰάδμονος τοῦ Ἡφαιστοπόλιος, ἀνδρὸς Σαμίου, σύνδουλος δὲ Αἰσώπου τοῦ λογοποιοῦ. καὶ γὰρ οὗτος Ἰάδμονος ἐγένετο, ὡς διέδεξε τῇδε οὐκ ἥκιστα· ἐπεί τε γὰρ πολλάκις κηρυσσόντων Δελφῶν ἐκ θεοπροπίου „ὃς βούλοιτο ποινὴν τῆς Αἰσώπου ψυχῆς ἀνελέσθαι“ ἄλλος μὲν οὐδεὶς ἐφάνη, Ἰάδμονος δὲ παιδὸς παῖς, ἄλλος Ἰάδμων, ἀνείλετο· οὕτω καὶ Αἴσωπος Ἰάδμονος ἐγένετο.
Ῥοδῶπις δὲ ἐς Αἴγυπτον ἀπίκετο, Ξάνθεω τοῦ Σαμίου 135
κομίσαντός μιν· ἀπικομένη δὲ κατ' ἐργασίην, ἐλύθη χρη-

numeris (ut verbo dicam) talentorum millibus constiterat: ignorareque eosdem adparet, regnante Amasi floruisse Rhodopin, non huius regis aetate. Permultis enim annis post reges hos, qui istas pyramidas monumenta sui reliquerunt, vixit *Rhodopis;* genere Thressa, ancilla Iadmonis Samii, Hephaestopolios filii, conserva Aesopi, fabularum scriptoris. Nam et *Aesopum* Iadmoni serviisse, quum aliunde constat, tum hoc maxime, quod, postquam Delphenses ex oraculi effato saepius proclamassent, *si quis vellet poenam repetere caedis Aesopi*, nemo alius, qui illam repeteret, inventus sit, nisi Iadmonis ex filio nepos, cui et ipsi Iadmon nomen erat. Itaque Iadmonis servus Aesopus fuerat. (135.) *Rhodopis* vero in Aegyptum venit, adducta a Xantho Samio: adducta vero ut quaestum corpore faceret, magno pretio

μάτων μεγάλων ὑπὸ ἀνδρὸς Μιτυληναίου Χαράξου, τοῦ Σκαμανδρωνύμου παιδὸς, ἀδελφεοῦ δὲ Σαπφοῦς τῆς μουσοποιοῦ. οὕτω δὴ ἡ Ῥοδῶπις ἐλευθερώθη, καὶ κατέμεινέ τε ἐν Αἰγύπτῳ· καὶ κάρτα ἐπαφρόδιτος γενομένη, μεγάλα ἐκτήσατο χρήματα, ὡς ἂν εἶναι Ῥοδῶπιν, ἀτὰρ οὐκ ὥς γε ἐς πυραμίδα τοιαύτην ἐξικέσθαι. τῆς γὰρ τὴν δεκάτην τῶν χρημάτων ἰδέσθαι ἐστὶ ἔτι καὶ ἐς τόδε παντὶ τῷ βουλομένῳ, οὐδὲν δεῖ μεγάλα οἱ χρήματα ἀναθεῖναι. ἐπεθύμησε γὰρ Ῥοδῶπις μνημήϊον ἑωυτῆς ἐν τῇ Ἑλλάδι καταλιπέσθαι, ποίημα ποιησαμένη τοῦτο, τὸ μὴ τυγχάνει ἄλλῳ ἐξευρημένον καὶ ἀνακείμενον ἐν ἱρῷ, τοῦτο ἀναθεῖναι ἐς Δελφοὺς μνημόσυνον ἑωυτῆς. τῆς ὦν δεκάτης τῶν χρημάτων ποιησαμένη ὀβελοὺς βουπόρους πολλοὺς σιδηρέους, ὅσον ἐνεχώρεε ἡ δεκάτη οἱ, ἀπέπεμπε ἐς Δελφούς· οἳ καὶ νῦν ἔτι συννε-

redemta est a cive Mitylenaeo *Charaxo*, Scamandronymi filio, fratre Sapphûs poëtriae. Ita igitur servitute liberata Rhodopis, mansit in Aegypto: quumque venusta admodum esset, magnas comparavit sibi opes; ut quidem Rhodopis, nec vero ut quae talem exstruere pyramidem posset. Nam, cuius opum decimam partem ad hunc usque diem conspicere licet cuicumque volenti, ei non adeo ingentes opes oportet tribuere. Cupiens enim Rhodopis monumentum sui in Graeciâ relinquere, tale opus faciendum curavit, quale a nemine alio vel excogitatum vel in templo aliquo esset dedicatum, illudque Delphis in sui memoriam dedicavit. Ex decimâ opum suarum parte conficienda curavit complura, quot per decimam licuerat, ferrea verua assandis bobus idonea,

νέεται, ὄπισθε μὲν τεῦ βωμοῦ τὸν Χῖοι ἀνέθεσαν, ἀντίον δὲ αὐτοῦ τοῦ νηοῦ. Φιλέουσι δέ κως ἐν τῇ Ναυκράτι ἐπαφρόδιτοι γίνεσθαι αἱ ἑταῖραι. τοῦτο μὲν γὰρ αὕτη, τῆς πέρι λέγεται ὅδε ὁ λόγος, οὕτω δή τι κλεινὴ ἐγένετο, ὡς καὶ πάντες οἱ Ἕλληνες Ῥοδώπιος τὸ οὔνομα ἐξέμαθον· τοῦτο δὲ, ὕστερον ταύτης, τῇ οὔνομα ἦν Ἀρχιδίκη, ἀοίδιμος ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα ἐγένετο, ἧσσον δὲ τῆς ἑτέρης περιλεσχήνευτος. Χάραξος δὲ ὡς λυσάμενος Ῥοδῶπιν ἀπενόστησε ἐς Μιτυλήνην, ἐν μέλεϊ Σαπφὼ πολλὰ κατεκερτόμησέ μιν. Ῥοδώπιος μέν νυν πέρι πέπαυμαι.

Μετὰ δὲ Μυκερῖνον γενέσθαι Αἰγύπτου βασιλέα ἔλε- 136
γον οἱ ἱρέες Ἄσυχιν, τὸν τὰ πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα ποιῆσαι τῷ Ἡφαίστῳ προπύλαια, ἐόντα πολλῷ τε κάλ-

[*sive*, ferreos obeliscos,] eaque Delphos misit: quae etiam nunc in unum fasciculum collecta conspiciuntur post aram quam Chii dedicarunt, ex adverso ipsius aedis sacrae. Solent autem Naucrati versari venustae meretrices: nam et haec, de qua hic sermo habetur, ita celebrata est, ut Graecis omnibus innotuerit Rhodopidis nomen: et post hanc alia, cui nomen Archidica, per Graeciam est nobilitata; minus tamen, quam ista, sermonibus hominum celebrata. Charaxum autem illum, qui Rhodopin servitute liberavit, Mitylenen reversum, multis conviciis *Sappho* in carminibus suis insectata est. Sed haec de Rhodopide hactenus.

(136.) Post Mycerinum, dixerunt sacerdotes, Aegypti regem fuisse *Asychin*, a quo constructa ad Vulcani templum propylaea, orientem solem spe-

λιστα καὶ πολλῷ μέγιστα. ἔχει μὲν γὰρ καὶ τὰ πάντα προπύλαια τύπους τε ἐγγεγλυμμένους, καὶ ἄλλην ὄψιν οἰκοδομημάτων μυρίην· ἐκεῖνα δὲ, καὶ μακρῷ μάλιστα. Ἐπὶ τούτου βασιλεύοντος, ἔλεγον, ἀμιξίης ἐούσης πολλῆς χρημάτων, γενέσθαι νόμον Αἰγυπτίοισι, ἀποδεικνύντα ἐνέχυρον τοῦ πατρὸς τὸν νέκυν, οὕτω λαμβάνειν τὸ χρέος· προστεθῆναι δὲ ἔτι τούτῳ τῷ νόμῳ τόνδε, τὸν διδόντα τὸ χρέος καὶ ἁπάσης κρατέειν τῆς τοῦ λαμβάνοντος θήκης· τῷ δὲ ὑποτιθέντι τοῦτο τὸ ἐνέχυρον, τήνδε ἐπεῖναι ζημίην, μὴ βουλομένῳ ἀποδοῦναι τὸ χρέος, μηδὲ αὐτῷ ἐκείνῳ τελευτήσαντι εἶναι ταφῆς κυρῆσαι μήτ' ἐν ἐκείνῳ τῷ πατρῴῳ τάφῳ, μήτ' ἐν ἄλλῳ μηδενὶ, μήτε ἄλλον μηδένα τῶν ἑωυτοῦ ἀπογενόμενον θάψαι. Ὑπερβαλέσθαι δὲ βουλόμενον τοῦτον τὸν βασιλέα τοὺς πρότερον ἑωυτοῦ βασιλέας γενομένους Αἰγυ-

ctantia; longe ea pulcerrima et longe maxima. Habent enim omnia quidem propylaea et figuras insculptas, et infinitam aedificiorum varietatem; haec autem, omnium maxime. Hoc, aiebant, regnante, quum magna in commerciis esset inopia pecuniae, legem latam esse Aegyptiis, uti, qui patris cadaver pignori daret, ei aes alienum crederetur: adiectamque ei legem esse hanc, ut, qui dedisset aes alienum, is totius etiam conditorii sepulcralis dominus esset illius qui accepisset: si quis vero, qui illud pignus dedisset, debitum solvere nollet, eum nec ipsum, quum vita functus esset, in paterno sepulcro aut in alio ullo sepeliri, nec ei licere quemquam suorum, qui defunctus esset, sepelire. Superare autem cupientem hunc regem eos qui ante ipsum in Aegypto reg-

πτου, μνημόσυνον πυραμίδα λιπέσθαι, ἐκ πλίνθων ποιήσαντα· ἐν τῇ γράμματα ἐν λίθῳ ἐγκεκολαμμένα τάδε λέγοντά ἐστι· ΜΗ ΜΕ ΚΑΤΟΝΟΣΘΗΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΛΙΘΙΝΑΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ. ΠΡΟΕΧΩ ΓΑΡ ΑΥ̓ΤΕΩΝ ΤΟΣΟΥΤΟΝ, ὉΣΟΝ Ὁ ΖΕΥΣ ΤΩΝ ἈΛΛΩΝ ΘΕΩΝ. ΚΟΝΤΩΙ ΓΑΡ ὙΠΟΤΥΠΤΟΝΤΕΣ ἘΣ ΛΙΜΝΗΝ, Ὁ ΤΙ ΠΡΟΣΣΧΟΙΤΟ ΤΟΥ ΠΗΛΟΥ ΤΩΙ ΚΟΝΤΩΙ, ΤΟΥΤΟ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΕΣ, ΠΛΙΝΘΟΥΣ ΕἼΡΥΣΑΝ, ΚΑΙ ΜΕ ΤΡΟΠΩΙ ΤΟΙΟΥΤΩΙ ἘΞΕΠΟΙΗΣΑΝ. τοῦτον μὲν τοσαῦτα ἀποδέξασθαι.

Μετὰ δὲ τοῦτον, βασιλεῦσαι ἄνδρα τυφλὸν ἐξ Ἀνύ- 137
σιος πόλιος, τῷ οὔνομα Ἄνυσιν εἶναι. ἐπὶ τούτου βασιλεύοντος ἐλάσαι ἐπ' Αἴγυπτον χειρὶ πολλῇ Αἰθίοπάς τε καὶ Σαβακῶν τὸν Αἰθιόπων βασιλέα. τὸν μὲν δὴ τυφλὸν τοῦτον οἴχεσθαι φεύγοντα ἐς τὰ ἕλεα· τὸν δὲ Αἰθίοπα βασιλεύειν Αἰγύπτου ἐπ' ἔτεα πεντήκοντα· ἐν

nassent, monumentum sui reliquisse pyramidem e lateribus confectam, in qua est inscriptio lapidi insculpta, in hanc sententiam: *Ne me conferens cum lapideis pyramidibus contemnas: tanto enim illas antecello, quanto reliquos deos Iupiter. Nam conto in paludis fundum subacto, quidquid luti conto adhaesit colligentes, inde lateres finxerunt: atque hoc modo me perfecerunt.* Haec ab illo gesta.

(137.) Post hunc vero regnasse virum caecum ex Anysi oppido, cui nomen *Anysis*. Hoc regnante, ingenti hominum manu Aegyptum invasisse Aethiopes et *Sabacon*, regem Aethiopum. Caecum igitur hunc fugâ se in paludes recepisse, Aethiopemque in

τοῖσι αὐτὸν τάδε ἀποδέξασθαι. ὅκως τῶν τις Αἰγυπτίων ἁμάρτοι τι, κτείνειν μὲν αὐτῶν οὐδένα ἐθέλειν· τὸν δὲ, κατὰ μέγαθος τοῦ ἀδικήματος ἑκάστῳ δικάζειν, ἐπιτάσσοντα χώματα χοῦν πρὸς τῇ ἑωυτῶν πόλι, ὅθεν ἕκαστος ἦν τῶν ἀδικεόντων. καὶ οὕτω ἔτι αἱ πόλιες ἐγένοντο ὑψηλότεραι· τὸ μὲν γὰρ πρῶτον, ἐχώσθησαν ὑπὸ τῶν τὰς διώρυχας ὀρυξάντων, ἐπὶ Σεσώστριος βασιλέος· δεύτερα δὲ, ἐπὶ τοῦ Αἰθίοπος καὶ κάρτα ὑψηλαὶ ἐγένοντο. Ὑψηλέων δὲ καὶ ἑτέρων τασσομένων ἐν τῇ Αἰγύπτῳ πολίων, ὡς ἐμοὶ δοκέει, μάλιστα μὲν Βουβάστι πόλι ἐξεχώσθη, ἐν τῇ καὶ ἱρόν ἐστι Βουβάστιος ἀξιαπηγητότατον. μέζω μὲν γὰρ ἄλλα, καὶ πολυδαπανώτερά ἐστι ἱρά· ἡδονῇ δὲ ἰδέσθαι οὐδὲν τούτου μᾶλλον. ἡ δὲ Βούβαστις, κατὰ Ἑλλάδα γλῶσσαν, ἐστὶ

Aegypto regnasse annos quinquaginta; intra quos annos gesta ab eo esse haecce. Quoties aliquis Aegyptiorum quidpiam deliquisset, nullum eorum voluisse capite plectere; sed pro ratione delicti sententiam pronunciasse, imperantem ut quisque delinquentium aggerem adgereret ad oppidum unde esset. Atque ita oppida facta sunt sublimiora: etenim primo adgesta fuerat terra ab his, qui regnante Sesostri fossas effoderant; dein iterum sub Aethiope admodum sunt exaltata Prae caeteris autem oppidis, quorum omnium exaltatum est solum, maxime adgesta terra est ad Bubastin urbem; in qua est etiam templum Bubastidis, memoratu dignissimum. Sunt enim et alia quidem templa ampliora et sumtuosiora; sed adspectu nullum hoc iucundius. Est autem *Bubastis*, Graecorum sermone, *Diana*. (138.) Cuius templum ita

Ἄρτεμις. Τὸ δὲ ἱρὸν αὐτῆς ὧδε ἔχει. πλὴν τῆς ἐσό- 138
δου, τὸ ἄλλο νῆσός ἐστι· ἐκ γὰρ τοῦ Νείλου διώρυχες ἐσέχουσι, οὐ συμμίσγουσαι ἀλλήλῃσι, ἀλλ' ἄχρι τῆς ἐσόδου τοῦ ἱροῦ ἑκατέρη ἐσέχει· ἡ μὲν, τῇ περιῤῥέουσα, ἡ δὲ, τῇ· εὖρος ἐοῦσα ἑκατέρη ἑκατὸν ποδῶν, δένδρεσι κατάσκιος. τὰ δὲ προπύλαια, ὕψος μὲν δέκα ὀργυιέων ἐστὶ, τύποισι δὲ ἑξαπήχεσι ἐσκευάδαται ἀξίοισι λόγου. ἐὸν δ' ἐν μέσῃ τῇ πόλι τὸ ἱρὸν, κατορᾶται πάντοθεν περιϊόντι· ἅτε γὰρ τῆς πόλιος μὲν ἐκκεχωσμένης ὕψου, τοῦ δ' ἱροῦ οὐ κεκινημένου, ὡς ἀρχῆθεν ἐποιήθη, ἔσοπτόν ἐστι. περιθέει δ' αὐτὸ αἱμασιὴ ἐγγεγλυμμένη τύποισι. ἔστι δὲ ἔσωθεν ἄλσος δενδρέων μεγίστων, πεφυτευμένον περὶ νηὸν μέγαν, ἐν τῷ δὴ τὤγαλμα ἔνι. εὖρος δὲ καὶ μῆκος τοῦ ἱροῦ, πάντῃ σταδίου ἐστί. κατὰ μὲν

comparatum est. Praeter introitum, reliquum totum insula est: fossae enim ex Nilo circum ductae non miscentur altera alteri, sed utraque usque ad introitum pertinet templi; altera ab uno latere, altera ab altero circumfluens: utraque centum pedes patens in latitudinem, arboribus inumbrata. Propylaea ad quadraginta cubitorum altitudinem surgunt, figuris sexcubitalibus memoratu dignis ornata. Quum sit templum in media urbe, undique conspicitur ex toto circuitu: nam quum oppidi solum aggere adgesto sit exaltatum, templum autem, ex quo primum exstructum, non mutatum fuerit, undique conspectui patet. Circumductus est templo murus, figuris insculptis: est autem intus altissimarum arborum lucus, circa aedem magnam plantatus, in qua inest deae simulacrum. Latitudo et longitudo templi omni ex

δὴ τὴν ἔσοδον, ἐστρωμένη ἐστὶ ὁδὸς λίθου ἐπὶ σταδίους τρεῖς μάλιστά κη, διὰ τῆς ἀγορῆς φέρουσα ἐς τὸ πρὸς ἠῶ· εὖρος δὲ, ὡς τεσσέρων πλέθρων· τῇ δὲ καὶ τῇ τῆς ὁδοῦ, δένδρεα οὐρανομήκεα πέφυκε· φέρει δ᾽ ἐς Ἑρμέω
139 ἱρόν. τὸ μὲν δὴ ἱρὸν τοῦτο οὕτω ἔχει. Τέλος δὲ τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ Αἰθίοπος ὧδε ἔλεγον γενέσθαι. ὄψιν ἐν τῷ ὕπνῳ τοιήνδε ἰδόντα αὐτὸν, οἴχεσθαι φεύγοντα· ἐδόκεέ οἱ ἄνδρα ἐπιστάντα συμβουλεύειν, τοὺς ἱρέας τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ συλλέξαντα πάντας, μέσους διαταμέειν· ἰδόντα δὲ τὴν ὄψιν ταύτην λέγειν αὐτὸν, ὡς πρόφασίν οἱ δοκέοι ταύτην τοὺς θεοὺς προδεικνύναι, ἵνα ἀσεβήσας περὶ τὰ ἱρὰ, κακόν τι πρὸς θεῶν ἢ πρὸς ἀνθρώπων λάβοι· οὔκων ποιήσειν ταῦτα· ἀλλὰ γάρ οἱ ἐξεληλυθέναι τὸν χρόνον, ὁκόσον κεχρῆσθαι ἄρξαντα Αἰγύπτου

parte stadium metitur. In introitu strata lapide via est trium fere stadiorum longitudine, per forum ferens orientem versus: quadringentos pedes patens in latitudinem, utrimque arboribus consita ad coelum porrectis; fert autem ad Mercurii templum. Haec est templi huius ratio. (139.) Ad extremum vero Aegypto excessisse aiebant Aethiopem hac occasione. Viso nocturno territum, fugâ se recepisse: visus quippe sibi erat adstantem videre hominem, qui ei suaderet, ut sacerdotes omnes, qui in Aegypto essent, congregaret, et medios discinderet. Hac conspectâ visione dixisse eum, videri sibi Deos hanc ostendere voluisse occasionem, qua, piaculo in sacra admisso, aut a diis ipsis aut ab hominibus magno malo multaretur; se vero hoc facinus non admissurum: sed exiisse tempus, quo exacto, postquam interim in Ae-

ἐκχωρήσειν. ἐν γὰρ τῇ Αἰθιοπίῃ ἐόντι αὐτῷ τὰ μαντήϊα, τοῖσι χρέωνται Αἰθίοπες, ἀνεῖλε, ὡς δέοι αὐτὸν Αἰγύπτου βασιλεῦσαι ἔτεα πεντήκοντα. ὡς ὦν ὁ χρόνος οὗτος ἐξήϊε, καὶ αὐτὸν ἡ ὄψις τοῦ ἐνυπνίου ἐπετάρασσε, ἑκὼν ἀπαλλάσσεται ἐκ τῆς Αἰγύπτου ὁ Σαβακῶς.

Ὡς δ' ἄρα οἴχεσθαι τὸν Αἰθίοπα ἐξ Αἰγύπτου, αὖτις 140
τὸν τυφλὸν ἄρχειν, ἐκ τῶν ἑλέων ἀπικόμενον· ἔνθα πεντήκοντα ἔτεα, νῆσον χώσας σποδῷ τε καὶ γῇ, οἴκεε. ὅκως γὰρ οἱ φοιτᾶν σῖτον ἄγοντας Αἰγυπτίων ὡς ἑκάστοισι προστετάχθαι σιγῇ τοῦ Αἰθίοπος, ἐς τὴν δωρεὴν κελεύειν σφέας καὶ σποδὸν κομίζειν. ταύτην τὴν νῆσον οὐδεὶς πρότερον ἐδυνάσθη Ἀμυρταίου ἐξευρεῖν· ἀλλὰ ἔτεα ἐπὶ πλέω ἢ ἑπτακόσια οὐκ οἷοί τε ἦσαν αὐτὴν ἀνευρεῖν

CXL. 8. ἑπτακόσια. *Corrigunt alii* τριηκόσια, CCC. *alii* πεντακόσια, quingentos annos.

gypto regnasset, discedendum sibi esset. Etenim, quum in Aethiopiâ etiam tum fuisset, oracula, quibus utuntur Aethiopes, edixerant, *regnare eum in Aegypto debere quinquaginta annos*. Itaque finito hoc tempore, territus etiam nocturno viso, sponte ex Aegypto discessit *Sabacos*. (140.) Post cuius discessum regnasse iterum dixerunt caecum illum, redeuntem e paludibus, ubi quinquaginta annos insulam habitaverat, quam aggere ex cinere et terra adgesto circumdederat. Quoties enim advenissent Aegyptii, prout quibusque imperatum fuisset, inscio Aethiope frumentum ei adferentes, iussisse eum hos ut cum reliquo dono etiam cinerem sibi adferrent. Hanc insulam nemo ante Amyrtaeum potuit invenire: sed per septingentos annos et amplius anquisiverant eam su-

οἱ πρότεροι γενόμενοι βασιλῆες Ἀμυρταίου· οὔνομα δὲ ταύτῃ τῇ νήσῳ Ἐλβώ· μέγαθος δ' ἐστὶ πάντῃ δέκα σταδίων.

141 Μετὰ δὲ τοῦτον, βασιλεῦσαι τὸν ἱρέα τοῦ Ἡφαίστου, τῷ οὔνομα εἶναι Σεθῶν· τὸν ἐν ἀλογίῃσι ἔχειν παραχρησάμενον τῶν μαχίμων Αἰγυπτίων, ὡς οὐδὲν δεησόμενον αὐτῶν· ἄλλα τε δὴ ἄτιμα ποιεῦντα ἐς αὐτοὺς, καί σφεας ἀπελέσθαι τὰς ἀρούρας, τοῖσι ἐπὶ τῶν προτέρων βασιλήων δεδόσθαι ἐξαιρέτους ἑκάστῳ δυώδεκα ἀρούρας. μετὰ δὲ, ἐπ' Αἴγυπτον ἐλαύνειν στρατὸν μέγαν Σαναχάριβον βασιλέα Ἀραβίων τε καὶ Ἀσσυρίων. οὔκων δὴ ἐθέλειν τοὺς μαχίμους τῶν Αἰγυπτίων βοηθέειν· τὸν δὲ ἱρέα ἐς ἀπορίην ἀπειλημένον, ἐσελθόντα ἐς τὸ μέγαρον, πρὸς τὤγαλμα ἀποδύρεσθαι οἷα κινδυνεύει παθέειν. ὀλοφυρόμενον δ' ἄρα μιν ἐπελθεῖν ὕπνον,

periores Amyrtaeo reges, nec reperire potuerant. Est autem nomen insulae Elbo: magnitudo decem stadiorum quaquaversum.

(141.) Post istum regnasse sacerdotem Vulcani, cui nomen *Sethon.* Hunc neglexisse, nec ullo loco habuisse bellatorum ordinem, quasi nihil his indigeret: et quum aliis rebus ignominiose eos tractasse, tum ademisse eis iugera, quae sub prioribus regibus eximia cuique duodecim fuerant adtributa Deinde vero, quum adversus Aegyptum ingentem exercitum duceret *Sanacharibus*, Arabum et Assyriorum rex, noluisse pugnatum exire bellatores Aegyptiorum. Et sacerdotem, ad consilii inopiam redactum, aedem dei ingressum, apud simulacrum esse lamentatum, quantae calamitatis periculum adiret. Lamentanti ob-

καί οἱ δόξαι ἐν τῇ ὄψι, ἐπιστάντα τὸν θεὸν θαρσύνειν, ὡς οὐδὲν πείσεται ἄχαρι ἀντιάζων τὸν Ἀραβίων στρατόν· αὐτὸς γάρ οἱ πέμψειν τιμωρούς. τούτοισι δή μιν πίσυνον τοῖσι ἐνυπνίοισι, παραλαβόντα Αἰγυπτίων τοὺς βουλομένους οἱ ἕπεσθαι, στρατοπεδεύσασθαι ἐν Πηλουσίῳ· ταύτῃ γάρ εἰσι αἱ ἐσβολαί· ἕπεσθαι δέ οἱ τῶν μαχίμων μὲν οὐδένα ἀνδρῶν, καπήλους δὲ, καὶ χειρώνακτας, καὶ ἀγοραίους ἀνθρώπους. ἐνθαῦτα ἀπικομένους, τοῖσι ἐναντίοισι αὐτοῖσι ἐπιχυθέντας νυκτὸς μῦς ἀρουραίους, κατὰ μὲν φαγέειν τοὺς φαρετρεῶνας αὐτέων, κατὰ δὲ τὰ τόξα· πρὸς δὲ, τῶν ἀσπίδων τὰ ὄχανα, ὥστε τῇ ὑστεραίῃ φευγόντων σφέων, γυμνῶν ὅπλων, πεσέειν πολλούς. καὶ νῦν οὗτος ὁ βασιλεὺς ἕστηκε ἐν τῷ ἱρῷ τοῦ Ἡφαίστου λίθινος, ἔχων ἐπὶ τῆς χειρὸς

repsisse somnum, et per quietem visum ei esse, adstantem deum iussisse eum confidere, quippe nihil incommodi passurum, si Arabico exercitui obviam isset: ipsum enim deum auxiliares ei copias missurum. Hoc insomnio fretum, adsumtis quicumque ex Aegyptiis sequi eum voluissent, castra Pelusii posuisse, ubi est in Aegyptum introitus: ex bellatorum vero ordine neminem signa eius esse secutum: nonnisi institores et operarios et ex foro homines secum habuisse. Eo postquam venissent, noctu sola hostium castra invasisse effusam murium agrestium multitudinem, qui illorum pharetras et arcus et scutorum ansas corrosissent; unde factum, ut postridie, quum armis nudati profugerent hostes, magna eorum multitudo conciderettur. Atque etiam nunc Vulcani in templo stat regis huius statua lapidea, murem manu

μῦν, λέγων διὰ γραμμάτων τάδε· ἘΣ ἘΜΕ ΤΙΣ ὉΡΕΩΝ, ΕΥ̓ΣΕΒΗΣ ἘΣΤΩ.

142 ἘΣ ΜΕΝ *τοσόνδε τοῦ λόγου Αἰγύπτιοί τε καὶ οἱ ἱρέες ἔλεγον, ἀποδεικνύντες, ἀπὸ τοῦ πρώτου βασιλέος, ἐς τοῦ Ἡφαίστου τὸν ἱρέα τοῦτον τὸν τελευταῖον βασιλεύσαντα, μίην τε καὶ τεσσεράκοντα καὶ τριηκοσίας ἀνθρώπων γενεὰς γενομένας, καὶ ἐν ταύτῃσι ἀρχιρέας καὶ βασιλέας ἑκατέρους τοσούτους γενομένους. καί τοι τριηκόσιαι μὲν ἀνδρῶν γενεαὶ δυνέαται μύρια ἔτεα· γενεαὶ γὰρ τρεῖς ἀνδρῶν, ἑκατὸν ἔτεά ἐστι. μιῆς δὲ καὶ τεσσεράκοντα ἔτι τῶν ἐπιλοίπων γενεέων, αἳ ἐπῆσαν τῇσι τριηκοσίῃσι, ἔστι τεσσεράκοντα καὶ τριηκόσια καὶ χίλια ἔτεα. οὕτω ἐν μυρίοισί τε ἔτεσι καὶ χιλίοισι, καὶ πρὸς, τριηκοσίοισί τε καὶ τεσσεράκοντα, ἔλεγον θεὸν ἀνθρωποειδέα οὐδένα γενέσθαι· οὐ μέν τοι οὐδὲ*

tenentis, cum inscriptione in hanc sententiam: *Me intuens, deos colere disce!*

(142.) ADHUC ea exposui, quae ab Aegyptiis et praesertim a sacerdotibus eorum narrantur; qui a primo rege usque ad hunc postremo regnantem Vulcani sacerdotem adfirmant generationes hominum fuisse trecentas quadraginta et unam, intraque eas totidem sacerdotes totidemque reges fuisse. Atqui trecentae hominum generationes efficiunt decem annorum millia, quandoquidem tres hominum aetates centum annos conficiunt. Una autem et quadraginta reliquae aetates, quae supra trecentas erant, colligunt annos mille trecentos et quadraginta. Itaque intra undecies mille trecentos et quadraginta annos dixerunt deum nullum sub hominis formâ exstitisse: at-

πρότερον, οὐδὲ ὕστερον ἐν τοῖσι ὑπολοίποισι Αἰγύπτου βασιλεῦσι γενομένοισι, ἔλεγον τοιοῦτον οὐδέν. Ἐν τοίνυν τούτῳ τῷ χρόνῳ τετράκις ἔλεγον ἐξ ἠθέων τὸν ἥλιον ἀνατεῖλαι· ἔνθα τε νῦν καταδύεται, ἐνθεῦτεν δὶς ἐπαντεῖλαι· καὶ ἔνθεν νῦν ἀνατέλλει, ἐνθαῦτα δὶς καταδῦναι· καὶ οὐδὲν τῶν κατ' Αἴγυπτον ὑπὸ ταῦτα ἑτεροιωθῆναι, οὔτε τὰ ἐκ τῆς γῆς, οὔτε τὰ ἐκ τοῦ ποταμοῦ σφι γινόμενα, οὔτε τὰ ἀμφὶ νούσους, οὔτε τὰ κατὰ τοὺς θανάτους. Πρότερον δὲ Ἑκαταίῳ τῷ λογοποιῷ 143
ἐν Θήβῃσι γενεηλογήσαντί τε ἑωυτὸν, καὶ ἀναδήσαντι τὴν πατριὴν ἐς ἑκκαιδέκατον θεὸν, ἐποίησαν οἱ ἱρέες τοῦ Διὸς, οἷόν τι καὶ ἐμοὶ οὐ γενεηλογήσαντι ἐμεωυτόν. ἐσαγαγόντες ἐς τὸ μέγαρον ἔσω, ἐὸν μέγα, ἐξηρίθμεον δεικνύντες κολοσσοὺς ξυλίνους τοσούτους ὅσους περ εἶπον·

que etiam nec antea, nec postea, in reliquis Aegypti regibus, tale quidquam fuisse. Intra vero illud temporis spatium, dixerunt, solem quater extra suam sedem ortum esse; et, ubi nunc occidit, inde bis esse ortum; unde nunc oritur, ibi bis occidisse: et inter haec tamen nihil eorum, quae in Aegypto esse consuerunt, fuisse mutatum; neque quod ad terrae proventus adtinet, nec quod ad ea quae fluvius ipsis largitur, nec quod ad morbos, nec quod ad mortalitatem. (143.) Atque ante me *Hecataeo*, historiarum scriptori, Thebis originem generis sui recensenti, illamque ad deum tamquam decimum sextum progenitorem referenti, idem fecerunt sacerdotes Iovis, quod mihi, genus meum non recensenti. In aedem amplam me introducentes, monstrabant numerabantque statuas ligneas tot quot dixerant. Ibi namque

ἀρχιρεὺς γὰρ ἕκαστος αὐτόθι ἵσταται ἐπὶ τῆς ἑωυτοῦ ζόης εἰκόνα ἑωυτοῦ. ἀριθμέοντές ὦν, καὶ δεικνύντες οἱ ἱρέες ἐμοὶ, ἀπεδείκνυσαν παῖδα πατρὸς ἑωυτῶν ἕκαστον ἐόντα, ἐκ τοῦ ἄγχιστα ἀποθανόντος τῆς εἰκόνος διεξιόντες διὰ πασέων, ἕως οὗ ἀπέδεξαν ἁπάσας αὐτάς. Ἑκαταίῳ δὲ γενεηλογήσαντι ἑωυτὸν, καὶ ἀναδήσαντι ἐς ἑκκαιδέκατον θεὸν, ἀντεγενεηλόγησαν ἐπὶ τῇ ἀριθμήσει, οὐ δεκόμενοι παρ᾽ αὐτοῦ, ἀπὸ θεοῦ γενέσθαι ἄνθρωπον. ἀντεγενεηλόγησαν δὲ ὧδε, φάμενοι ἕκαστον τῶν κολοσσῶν Πίρωμιν ἐκ Πιρώμιος γεγονέναι· ἐς ὃ τοὺς πέντε καὶ τεσσεράκοντα καὶ τριηκοσίους ἀπέδεξαν κολοσσοὺς, Πίρωμιν ἐκ Πιρώμιος γενόμενον, καὶ οὔτε ἐς θεὸν, οὔτε ἐς ἥρωα ἀνέδησαν αὐτούς. Πίρωμις δέ ἐστι κατ᾽ Ἑλλάδα γλῶσσαν καλὸς κἀγαθός.
144 Ἤδη ὦν, τῶν αἱ εἰκόνες ἦσαν, τοιούτους ἀπεδείκνυσάν

quisque summus sacerdos, dum vivit, imaginem suam ponit. Numerantes igitur monstrantesque mihi hasce imagines, incipiendo ab eo qui proxime mortuus erat, confirmarunt mihi, unumquemque esse filium alterius, patrique successisse; atque ita omnes recensuerunt imagines, donec mihi cunctas demonstrassent. Hecataeo vero genus suum recensenti, originemque suam a sexto decimo deo progenitore repetenti, horum genealogiam, postquam omnes enumeraverant, opposuerunt; non admittentes quod ille adfirmabat, ex deo generari hominem: opposuerunt autem ita, ut dicerent, unumquemque horum esse *piromin*, *ex piromi natum;* neque a deo aliquo, aut a semideo, genus illorum repetentes. *Piromis* autem graeco sermone significat *virum probum honestumque.* (144.) Igitur

σφέας πάντας ἐόντας, θεῶν δὲ πολλὸν ἀπαλλαγμένους. τὸ δὲ πρότερον τῶν ἀνδρῶν τούτων, θεοὺς εἶναι τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ ἄρχοντας, οἰκέοντας ἅμα τοῖσι ἀνθρώποισι· καὶ τούτων αἰεὶ ἕνα τὸν κρατέοντα εἶναι· ὕστατον δὲ αὐτῆς βασιλεῦσαι Ὧρον τὸν Ὀσίριος παῖδα, τὸν Ἀπόλλωνα Ἕλληνες ὀνομάζουσι· τοῦτον καταπαύσαντα Τυφῶνα, βασιλεῦσαι ὕστατον Αἰγύπτου. Ὄσιρις δέ ἐστι Διόνυσος κατὰ Ἑλλάδα γλῶσσαν.

Ἐν Ἕλλησι μέν νυν νεώτατοι τῶν θεῶν νομίζονται 145 εἶναι Ἡρακλῆς τε καὶ Διόνυσος καὶ Πάν· παρ' Αἰγυπτίοισι δέ, Πὰν μέν, ἀρχαιότατος, καὶ τῶν ὀκτὼ τῶν πρώτων λεγομένων θεῶν· Ἡρακλῆς δέ, τῶν δευτέρων, τῶν δυώδεκα λεγομένων εἶναι· Διόνυσος δέ, τῶν τρίτων, οἳ

hos, quorum illae sunt imagines, fuisse tales adseverarunt, multumque a diis diversos. Ante homines autem istos, dixerunt, deos fuisse qui in Aegypto regnassent, simulque cum hominibus illam habitassent; et ex his semper unum fuisse, qui summum imperium teneret. Postremum horum in Aegypto regnasse *Orum*, Osiridis filium, quem *Apollinem* Graeci nominant: hunc finem fecisse *Typhonis* potentiae, postremumque ex deorum numero regem fuisse Aegypti. *Osiris* autem, Graecorum sermone *Dionysos* (sive *Bacchus*) est.

(145.) Iam apud Graecos quidem novissimi deorum censentur esse *Hercules* et *Bacchus* et *Pan*. Apud Aegyptios vero *Pan* antiquissimus: est enim ex octo *primorum*, qui dicuntur, *deorum* numero; *Hercules* vero ex numero duodecim illorum, qui *secundi* nominantur. *Bacchus* vero ex *tertiorum* nu-

ἐκ τῶν δυώδεκα θεῶν ἐγένοντο. Ἡρακλέϊ μὲν δὴ ὅσα αὐτοὶ Αἰγύπτιοί φασι εἶναι ἔτεα ἐς Ἄμασιν βασιλέα, δεδήλωταί μοι πρόσθε· Πανὶ δὲ ἔτι τούτων πλέονα λέγεται εἶναι, Διονύσῳ δ' ἐλάχιστα τούτων· καὶ τούτῳ πεντακισχίλια καὶ μύρια λογίζονται εἶναι ἐς Ἄμασιν βασιλέα. καὶ ταῦτα Αἰγύπτιοι ἀτρεκέως φασὶ ἐπίστασθαι, αἰεί τε λογιζόμενοι, καὶ αἰεὶ ἀπογραφόμενοι τὰ ἔτεα. Διονύσῳ μέν νυν τῷ ἐκ Σεμέλης τῆς Κάδμου λεγομένῳ γενέσθαι, κατὰ ἑξακόσια ἔτεα καὶ χίλια μάλιστά ἐστι ἐς ἐμέ· Ἡρακλέϊ δὲ τῷ Ἀλκμήνης, κατὰ εἰνακόσια ἔτεα· Πανὶ δὲ τῷ ἐκ Πηνελόπης, (ἐκ ταύτης γὰρ καὶ Ἑρμέω λέγεται γενέσθαι ὑπὸ Ἑλλήνων ὁ Πάν·) ἐλάσσω ἔτεά ἐστι τῶν Τρωϊκῶν, κατὰ
146 τὰ ὀκτακόσια μάλιστα ἐς ἐμέ. Τούτων ὦν ἀμφοτέ-

CXLV. 14. ἑξακόσια. ἑξήκοντα *corrigunt viri doctissimi.*

mero, qui a duodecim diis generati sunt. Quot annos effluxisse dicant Aegyptii ab Hercule usque ad Amasin regem, supra memoravi: a Pane vero ad Amasin plures etiam numerantur anni; a Baccho vero minimus annorum numerus: atqui ab hoc, usque ad Amasin regem, numerantur quindecim annorum millia. Et haec se adcurate nosse contendunt Aegyptii, quippe constanter numerum iniisse, et scripto consignasse annos. Atqui a Baccho, qui Semele natus perhibetur, Cadmi filiâ, ad meam aetatem, circiter mille et sexcenti admodum anni sunt; ab Hercule vero, Alcmenae filio, nongenti plus minus; a Pane vero, Penelopae filio, (ex hac enim et Mercurio prognatus Pan perhibetur a Graecis:) minor etiam annorum numerus quam a bello Troiano, anni circiter non-

ρων πάρεστι χρᾶσθαι τοῖσί τις πείσεται λεγομένοισι μᾶλλον· ἐμοὶ δ' ὦν ἡ περὶ αὐτέων γνώμη ἀποδέδεκται. εἰ μὲν γὰρ φανεροί τε ἐγένοντο καὶ κατεγήρασαν καὶ οὗτοι ἐν τῇ Ἑλλάδι, κατάπερ Ἡρακλέης ὁ ἐξ Ἀμφιτρύωνος γενόμενος, καὶ δὴ καὶ Διόνυσος ὁ ἐκ Σεμέλης, καὶ Πὰν ὁ ἐκ Πηνελόπης γενόμενος, ἔφη ἄν τις, καὶ τούτους ἄλλους, ἄνδρας γενομένους, ἔχειν τὰ ἐκείνων οὐνόματα τῶν προγεγονότων θεῶν. νῦν δὲ Διόνυσόν τε λέγουσι οἱ Ἕλληνες, ὡς αὐτίκα γενόμενον ἐς τὸν μηρὸν ἐνεῤῥάψατο Ζεὺς, καὶ ἤνεικε ἐς Νύσαν τὴν ὑπὲρ Αἰγύπτου ἐοῦσαν ἐν τῇ Αἰθιοπίῃ· καὶ Πανός γε πέρι οὐκ ἔχουσι εἰπεῖν ὅκῃ ἐτράπετο γενόμενος. δῆλά μοι ὦν γέγονε, ὅτι ὕστερον ἐπύθοντο οἱ Ἕλληνες τούτων τὰ οὐνό-

genti admodum, ad meam usque aetatem. (146.) Ex duabus igitur, quas dixi, rationibus utatur quisque eâ, quae probabilior quam altera ipsi visa fuerit: equidem, quae mea de his sententia sit, declaravi. Quod si enim et isti olim in Graecia conspicui fuissent, ibique consenuissent, quemadmodum Hercules Amphitryone genitus, et Bacchus Semeles filius, et Pan ex Penelope natus; dicere quispiam etiam posset, hosce alios, [hosce posteriores, illorum cognomines,] quum homines fuissent, nomina gessisse priscorum istorum deorum. Nunc vero, quod ad Bacchum adtinet, dicunt Graeci, simulatque natus fuisset, ab Iove insutum esse femori, et Nysam deportatum, quae supra Aegyptum est in Aethiopiâ; de Pane vero, quonam delatus sit a partu, ne habent quidem quod dicant. Ex quo mihi manifestum factum est, Graecos deorum horum nomina posterius, quam reliquo-

ματα, ἢ τὰ τῶν ἄλλων θεῶν. ἀπ' οὗ δὲ ἐπύθοντο χρόνου, ἀπὸ τούτου γενεηλογέουσι αὐτέων τὴν γένεσιν. Ταῦτα μέν νυν αὐτοὶ Αἰγύπτιοι λέγουσι.

147 ΟΣΑ ΔΕ οἵ τε ἄλλοι ἄνθρωποι καὶ Αἰγύπτιοι λέγουσι, ὁμολογέοντες τοῖσι ἄλλοισι, κατὰ ταύτην τὴν χώρην γενέσθαι, ταῦτ' ἤδη φράσω· προσέσται δέ τι αὐτοῖσι καὶ τῆς ἐμῆς ὄψιος. Ἐλευθερωθέντες Αἰγύπτιοι μετὰ τὸν ἱρέα τοῦ Ἡφαίστου βασιλεύσαντα, (οὐδένα γὰρ χρόνον οἷοί τε ἦσαν ἄνευ βασιλῆος διαιτᾶσθαι,) ἐστήσαντο δυώδεκα βασιλέας, δυώδεκα μοίρας δασάμενοι Αἴγυπτον πᾶσαν. οὗτοι ἐπιγαμίας ποιησάμενοι, ἐβασίλευον, νόμοισι τοισίδε χρεώμενοι, μήτε καταιρέειν ἀλλήλους, μήτε πλέον τι δίζησθαι ἔχειν τὸν ἕτερον τοῦ ἑτέρου, εἶναί τε φίλους τὰ μάλιστα. τῶνδε δὲ εἵνεκα τοὺς νόμους τούτους ἐποιεῦντο, ἰσχυρῶς περι-

rum deorum, cognovisse; ab illo autem tempore, quo eos primum cognoverunt, genus eorum et nativitatem repetiisse. Atque ista quidem dicunt soli Aegyptii.

(147.) Nunc vero, quae et alii homines, et Aegyptii ipsi, illis consentientes, memorant gesta in Aegypto esse, ea exponere adgredior: inerunt autem his etiam nonnulla quae ego ipse vidi. Post sacerdotis Vulcani regnum libertatem adepti Aegyptii, quum nullo tempore sine regibus vivere possent, *duodecim Reges* constituerunt, universâ Aegypto in duodecim partes distributâ. Hi, contractis inter se adfinitatibus, hisque constitutis legibus regnabant, ut nullus alterum opprimeret, nec plus alter altero cuperet habere, essentque artissimâ amicitiâ inter se iuncti. Leges

στέλλοντες· ἐκέχρηστό σφι κατ' ἀρχὰς αὐτίκα ἐνισταμένοισι ἐς τὰς τυραννίδας „τὸν χαλκέῃ φιάλῃ σπείσαντα αὐτέων ἐν τῷ ἱρῷ τοῦ Ἡφαίστου, τοῦτον ἁπάσης βασιλεύσειν Αἰγύπτου.“ ἐς γὰρ δὴ τὰ πάντα ἱρὰ συνελέγοντο. Καὶ δή σφι μνημόσυνα ἔδοξε λιπέσθαι κοι- 148
νῇ· δόξαν δέ σφι, ἐποιήσαντο λαβύρινθον, ὀλίγον ὑπὲρ τῆς λίμνης τῆς Μοίριος, κατὰ κροκοδείλων καλεομένην πόλιν μάλιστά κῃ κείμενον· τὸν ἐγὼ ἤδη ἴδον λόγου μέζω. εἰ γάρ τις τὰ ἐξ Ἑλλήνων τείχεά τε καὶ ἔργων ἀπόδεξιν συλλογίσαιτο, ἐλάσσονος πόνου τε ἂν καὶ δαπάνης φανείη ἐόντα τοῦ λαβυρίνθου τούτου· καί τοι ἀξιόλογός γε καὶ ὁ ἐν Ἐφέσῳ ἐστὶ νηὸς, καὶ ὁ ἐν Σάμῳ· ἦσαν μέν νυν καὶ αἱ πυραμίδες λόγου μέζονες, καὶ πολλῶν ἑκάστη αὐτέων Ἑλληνικῶν ἔργων καὶ

autem istas et initio constituerant et magno studio tuebantur hac caussâ, quod in ipso statim initio, quum regna adgrederentur, edixerat illis oraculum: *qui ex illorum numero aeneâ phialâ libaverit in Vulcani templo, eum totius Aegypti regno potiturum.* Namque in omnibus templis conveniebant. (148.) Monumentum etiam commune relinquere decreverunt; ex eorumque decreto aedificatus est *Labyrinthus*, paulo supra Moeridis lacum, ex adverso oppidi quod a Crocodilis nomen habet: quem ego vidi famâ etiam maiorem. Si quis enim aedificia omnia atque opera a Graecis perfecta animo comprehenderit, reperientur illa et labore et sumtu inferiora labyrintho; quamvis memorabilis utique sit Ephesi templum, itemque illud quod Sami est. Et erant quidem etiam pyramides opera famam superantia, et ea-

μεγάλων ἀνταξίη· ὁ δὲ δὴ λαβύρινθος καὶ τὰς πυραμίδας ὑπερβάλλει. τοῦ γὰρ δυώδεκα μέν εἰσι αὐλαὶ κατάστεγοι, ἀντίπυλοι ἀλλήλῃσι· ἓξ μὲν πρὸς βορέω, ἓξ δὲ πρὸς νότον τετραμμέναι συνεχέες· τοῖχος δὲ ἔξωθεν ὁ αὐτός σφεας περιέργει. οἰκήματα δ' ἔνεστι διπλᾶ, τὰ μὲν, ὑπόγαια, τὰ δὲ, μετέωρα ἐπ' ἐκείνοισι, τρισχίλια ἀριθμὸν, πεντακοσίων καὶ χιλίων ἑκάτερα. τὰ μέν νυν μετέωρα τῶν οἰκημάτων αὐτοί τε ὁρέομεν διεξιόντες, καὶ αὐτοὶ θεησάμενοι λέγομεν· τὰ δὲ αὐτέων ὑπόγαια λόγοισι ἐπυνθανόμεθα. οἱ γὰρ ἐπεστεῶτες τῶν Αἰγυπτίων δεικνύναι αὐτὰ οὐδαμῶς ἤθελον, φάμενοι θήκας αὐτόθι εἶναι τῶν τε ἀρχὴν τὸν λαβύρινθον τοῦτον οἰκοδομησαμένων βασιλήων, καὶ τῶν ἱρῶν κροκοδείλων. οὕτω τῶν μὲν κάτω πέρι οἰκημάτων

rum quaelibet multis eisque magnis Graecorum operibus simul sumtis aequiparanda: sed labyrinthus nimirum pyramides etiam superat. Habet enim duodecim aulas aedificiis cinctas, portis sibi mutuo obversis, sex ad septentrionem, sex ad meridiem spectantes, omnes inter se contiguas: unus autem murus cunctas extrinsecus includit. Conclavia sunt duplicia, alia subterranea, alia super his in sublimi, numero ter mille; cuiusque generis mille et quingenta. Quae supra terram sunt conclavia, ipsi vidimus et transiimus, et oculati testes de his loquimur. Quae vero sub terrâ sunt, auditu cognovimus: nam Aegyptii, his praepositi, nullo pacto monstrare ea nobis voluerunt, dicentes esse ibi sepulcra regum, qui labyrinthum aedificarunt, et sacrorum crocodilorum. Igitur de his subterraneis non nisi audita re-

ἀκοῇ παραλαβόντες λέγομεν· τὰ δὲ ἄνω, μέζονα ἀνθρωπηΐων ἔργων, αὐτοὶ ὁρέομεν. αἵ τε γὰρ ἔξοδοι διὰ τῶν στεγέων, καὶ οἱ ἑλιγμοὶ διὰ τῶν αὐλέων ἐόντες ποικιλώτατοι, θῶυμα μυρίον παρέχοντο ἐξ αὐλῆς τε ἐς τὰ οἰκήματα διεξιοῦσι, καὶ ἐκ τῶν οἰκημάτων ἐς παστάδας, ἐς στέγας τε ἄλλας ἐκ τῶν παστάδων, καὶ ἐς αὐλὰς ἄλλας ἐκ τῶν οἰκημάτων. ὀροφὴ δὲ πάντων τούτων, λιθίνη, κατάπερ οἱ τοῖχοι· οἱ δὲ τοῖχοι, τύπων ἐγγεγλυμμένων πλέοι. αὐλὴ δὲ ἑκάστη, περίστυλος, λίθου λευκοῦ ἁρμοσμένου τὰ μάλιστα. τῆς δὲ γωνίης τελευτῶντος τοῦ λαβυρίνθου ἔχεται πυραμὶς τεσσερακοντόργυιος, ἐν τῇ ζῶα μεγάλα ἐγγέγλυπται· ὁδὸς δ' ἐς αὐτὴν ὑπὸ γῆν πεποίηται.

Τοῦ δὲ λαβυρίνθου τούτου ἐόντος τοιούτου, θῶυμα 149
ἔτι μέζον παρέχεται ἡ Μοίριος καλεομένη λίμνη, παρ'

ferimus: superiora vero ipsi vidimus, humanis operibus maiora. Nam transitus per conclavia, et anfractus per aulas, incredibili varietate infinitam nobis admirationem exprimebant, ex unâ aulâ in conclavia transeuntibus, et ex conclavibus in atria, rursusque in alia aedificia ex atriis, et in alias aulas e conclavibus. Lacunar conclavium omnium lapideum, perinde ac parietes: parietes vero insculptis figuris pleni. Aula quaelibet peristylio circumdata, lapide albo artissime iuncto. Proxime angulum, in quo desinit labyrinthus, stat pyramis ducentorum quadraginta pedum, cui grandes insculptae figurae: introitus in illam sub terra constructus.

(149.) Talis quum sit labyrinthus, maiore etiam in admiratione esse debet *Moeridis lacus*, iuxta

ἣν ὁ λαβύρινθος οὗτος οἰκοδόμηται. τῆς τὸ περίμετρον τῆς περιόδου εἰσὶ στάδιοι ἑξακόσιοι καὶ τρισχίλιοι, σχοίνων ἑξήκοντα ἐόντων· ἴσοι καὶ αὐτῆς Αἰγύπτου τὸ παρὰ θάλασσαν. κέεται δὲ μακρὴ ἡ λίμνη πρὸς βορῆν τε καὶ νότον, ἐοῦσα βάθος, τῇ βαθυτάτη αὐτὴ ἑωυτῆς, πεντηκοντόργυιος. ὅτι δὲ χειροποίητός ἐστι καὶ ὀρυκτὴ, αὐτὴ δηλοῖ. ἐν γὰρ μέσῃ τῇ λίμνῃ μάλιστά κῃ ἑστᾶσι δύο πυραμίδες, τοῦ ὕδατος ὑπερέχουσαι πεντήκοντα ὀργυιὰς ἑκατέρη, καὶ τὸ κατ᾽ ὕδατος οἰκοδόμηται ἕτερον τοσοῦτο· καὶ ἐπ᾽ ἀμφοτέρῃσι ἔπεστι κολοσσὸς λίθινος, κατήμενος ἐν θρόνῳ. οὕτω αἱ μὲν πυραμίδες εἰσὶ ἑκατὸν ὀργυιέων. αἱ δ᾽ ἑκατὸν ὀργυιαὶ δίκαιαί εἰσι στάδιον ἑξάπλεθρον. ἑξαπέδου μὲν τῆς ὀργυιῆς μετρεομένης, καὶ τετραπήχεος· τῶν ποδῶν μὲν τετραπαλαίστων ἐόντων,

CXLX. 5. *ἴσοι. ἴσον corrigunt viri docti.*

quem constructus est labyrinthus. Circuitus huius lacus ter mille sexcenta stadia metitur; sunt enim sexaginta schoeni: mensura aequalis ei quam colligit universa Aegypti ora secundum mare porrecta. Lacus a parte boreali et australi oblongus est: altitudo, ubi maxima, quinquaginta ulnarum, quas *orgyias* Graeci vocant. Esse autem manu factum effossumque, ipse ostendit. Stant enim in medio fere lacu duae pyramides, quinquaginta orgyias utraque eminens ex aqua, et tantumdem sub aqua constructum est: super utraque collocatus est colossus lapideus, in sella residens. Ita sunt pyramides hae orgyiarum centum: centum autem orgyiae adcurate efficiunt stadium, sex plethris (sive iugeris) constans; quum orgyia metiatur sex pedes, sive quatuor cubitos; pes

τοῦ δὲ πήχεος, ἑξαπαλαίστου. Τὸ δὲ ὕδωρ τὸ ἐν τῇ
λίμνῃ, αὐθιγενὲς μὲν οὐκ ἔστι· ἄνυδρος γὰρ δὴ δεινῶς
ἐστὶ ταύτῃ· ἐκ τοῦ Νείλου δὲ κατὰ διώρυχα ἐσῆκται,
καὶ ἓξ μὲν μῆνας ἔσω ῥέει ἐς τὴν λίμνην, ἓξ δὲ μῆνας
ἔξω ἐς τὸν Νεῖλον αὖτις. καὶ ἐπεὰν μὲν ἐκρέῃ ἔξω, ἡ
δὲ τότε τοὺς ἓξ μῆνας ἐς τὸ βασιλήϊον καταβάλλει
ἐπ᾽ ἡμέρην ἑκάστην τάλαντον ἀργυρίου ἐκ τῶν ἰχθύων·
ἐπεὰν δὲ ἐσίῃ τὸ ὕδωρ ἐς αὐτὴν, εἴκοσι μνέας. Ἔλε- 150
γον δὲ οἱ ἐπιχώριοι καὶ ὡς ἐς τὴν Σύρτιν τὴν ἐν Λι-
βύῃ ἐκδιδοῖ ἡ λίμνη αὕτη ὑπὸ γῆν, τετραμμένη τὸ
πρὸς ἑσπέρην ἐς τὴν μεσόγαιαν παρὰ τὸ ὄρος τὸ ὑπὲρ
Μέμφιος. Ἐπεί τε δὲ τοῦ ὀρύγματος τούτου οὐκ ὥρεον
τὸν χοῦν οὐδαμοῦ ἐόντα, ἐπιμελὲς γὰρ δή μοι ἦν, εἰ-
ρόμην τοὺς ἄγχιστα οἰκέοντας τῆς λίμνης, ὅκου εἴη ὁ
χοῦς ὁ ἐξορυχθείς. οἱ δὲ ἔφρασάν μοι ἵνα ἐξεφορήθη,

autem quatuor constet palmis, cubitus sex palmis. Aqua autem huius lacus nativa non est: est enim prorsus arida illa regio: sed e Nilo per canalem derivata est aqua; et per sex quidem menses influit in lacum, tum sex mensibus rursus effluit in Nilum. Quo tempore effluit, per illos sex menses quotidie talentum argenti ex piscibus redit in regis aerarium; quum vero influit aqua in lacum, viginti minae. (150.) Dicunt horum locorum incolae, exitum sub terrâ in Syrtin, quae in Lybia est, habere hunc lacum, qua parte versus occidentem in mediterranea Libyae spectat iuxta montem qui supra Memphin est. Quum vero terram ex ampla hac fossâ egestam, curiose quidem circumspiciens, nusquam viderim; quaesivi ex his qui proxime lacum adcolunt, ubi

καὶ εὐπετέως ἔπειθον· ᾔδεα γὰρ λόγῳ καὶ ἐν Νίνῳ τῇ Ἀσσυρίων πόλι γενόμενον ἕτερον τοιοῦτο. τὰ γὰρ Σαρδαναπάλλου τοῦ Νίνου βασιλῆος χρήματα, ἐόντα μεγάλα, καὶ φυλασσόμενα ἐν θησαυροῖσι καταγαίοισι, ἐπενόησαν κλῶπες ἐκφορῆσαι. ἐκ δὴ ὦν τῶν σφετέρων οἰκίων ἀρξάμενοι οἱ κλῶπες, ὑπὸ γῆν σταθμεώμενοι ἐς τὰ βασιλήϊα οἰκία ὄρυσσον. τὸν δὲ χοῦν τὸν ἐκφορεόμενον ἐκ τοῦ ὀρύγματος, ὅκως γένοιτο νὺξ, ἐς τὸν Τίγριν ποταμὸν, παραῤῥέοντα τὴν Νῖνον, ἐξεφόρεον· ἐς ὃ κατεργάσαντο ὅ τι ἐβούλοντο. τοιοῦτον ἕτερον ἤκουσα καὶ τὸ της ἐν Αἰγύπτῳ λίμνης ὄρυγμα γενέσθαι· πλὴν οὐ νυκτὸς, ἀλλὰ μετ᾽ ἡμέρην ποιεύμενον· ὀρύσσοντας γὰρ τὸν χοῦν τοὺς Αἰγυπτίους, ἐς τὸν Νεῖλον φορέειν· ὁ δὲ, ὑπολαμβάνων, ἔμελλε διαχέειν. ἡ μέν νυν λίμνη αὕτη οὕτω λέγεται ὀρυχθῆναι.

esset humus effossa. Et illi mihi dixerunt quo delata fuerit, facileque persuaserunt; quum auditu cognitum haberem simile quiddam Nini, Assyriae urbe, factum. Nam Sardanapalli, Assyriae regis, opes ingentes, thesauris subterraneis conditas, quum furto auferre constituissent nonnulli; ex suis aedibus fodiendi initio facto, sub terrâ progressi sunt, fossam versus regiam dirigentes: humum vero effossam quotidie sub noctem in Tigrin amnem, qui Ninum praeterfluit, egesserunt, donec perfecissent quod instituerant. Idem prorsus in fodiendâ hac in Aegypto fossâ factum esse audivi; nisi quod non noctu, sed interdiu sit factum: terram enim effossam in Nilum egessisse Aegyptios; quam fluvius, exceptam, diffusurus erat. Hac igitur ratione effossum hunc lacum narrant.

Τῶν δὲ δυώδεκα βασιλήων δικαιοσύνῃ χρεωμένων, 151
ἀνὰ χρόνον ὡς ἔθυσαν ἐν τῷ ἱρῷ τοῦ Ἡφαίστου, τῇ ὑστάτῃ τῆς ὁρτῆς μελλόντων κατασπείσειν, ὁ ἀρχιρεὺς ἐξένεικέ σφι φιάλας χρυσέας, τῇσί περ ἐώθεσαν σπένδειν, ἁμαρτὼν τοῦ ἀριθμοῦ, ἕνδεκα, δυώδεκα ἐοῦσι. ἐνθαῦτα ὡς οὐκ εἶχε φιάλην ὁ ἔσχατος ἑστεὼς αὐτέων Ψαμμίτιχος, περιελόμενος τὴν κυνέην, ἐοῦσαν χαλκέην, ὑπέσχε τε καὶ ἔσπειδε. κυνέας δὲ καὶ οἱ ἄλλοι ἅπαντες ἐφόρεόν τε βασιλῆες, καὶ ἐτύγχανον τότε ἔχοντες. Ψαμμίτιχος μέν νυν οὐδενὶ δολερῷ νόῳ χρεώμενος, ὑπέσχε τὴν κυνέην. οἱ δὲ, ἐν φρενὶ λαβόντες τό τε ποιηθὲν ἐκ Ψαμμιτίχου, καὶ τὸ χρηστήριον ὅ τι ἐκέχρηστό σφι, τὸν χαλκέῃ σπείσαντα αὐτῶν φιάλῃ, τοῦτον βασιλῆα ἔσεσθαι μοῦνον Αἰγύπτου· ἀναμνησθέν-

(151.) *Duodecim* quos dixi *Reges* dum regnant iustitiam colentes, accidit interiecto tempore, ut, quum sacrificium solenne in Vulcani templo peragerent, festorum dierum postremo libaturis phialas aureas exhibens summus sacerdos, e quibus libarent, aberrans numero, undecim exhiberet phialas, quum essent ipsi duodecim. Ibi tum *Psammitichus*, stans postremus omnium, quum phialam non haberet, galeam de capite detractam porrexit, ex eaque libavit. Galeas autem etiam reliqui reges omnes, quum alioqui, tum eo ipso tempore, gestabant. Psammitichus igitur nullo quidem dolo malo usus, galeam porrexerat. Sed reliqui undecim animum ad hoc Psammitichi factum advertentes, cogitantesque oraculum, quod ipsis editum fuisset, *qui ex aeneâ phialâ libasset, eum solum regem futurum totius Aegypti;*

τες τοῦ χρησμοῦ, κτεῖναι μὲν οὐκ ἐδικαίωσαν Ψαμμίτιχον, ὡς ἀνεύρισκον βασανίζοντες ἐξ οὐδεμιῆς προνοίης αὐτὸν ποιήσαντα· ἐς δὲ τὰ ἕλεα ἔδοξέ σφι διῶξαι, ψιλώσαντας τὰ πλεῖστα τῆς δυνάμιος· ἐκ δὲ τῶν ἑλέων ὁρμεώμενον μὴ ἐπιμίσγεσθαι τῇ ἄλλῃ Αἰγύπτῳ.

152 Τὸν δὲ Ψαμμίτιχον τοῦτον, πρότερον φεύγοντα τὸν Αἰθίοπα Σαβακῶν, ὅς οἱ τὸν πατέρα Νεκὼν ἀπέκτεινε, τοῦτον φεύγοντα τότε ἐς Συρίην, ὡς ἀπαλλάχθη ἐκ τῆς ὄψιος τοῦ ὀνείρου ὁ Αἰθίοψ, κατήγαγον Αἰγυπτίων οὗτοι οἳ ἐκ νομοῦ Σαΐτεώ εἰσι. μετὰ δὲ, βασιλεύοντα, τὸ δεύτερον πρὸς τῶν ἕνδεκα βασιλέων καταλαμβάνει μιν διὰ τὴν κυνέην φεύγειν ἐς τὰ ἕλεα. Ἐπιστάμενος ὦν ὡς περιυβρισμένος εἴη πρὸς αὐτῶν, ἐπενόεε τίσασθαι τοὺς διώξαντας. πέμψαντι δέ οἱ ἐς Βουτοῦν

huius oraculi memores, quum institutâ perquisitione reperissent non deliberato id a Psammiticho esse factum, aequum quidem non censebant ut morte plecteretur; sed placuit eum in paludes relegari, maiori potestatis parte exutum, neque ei licere paludibus excedere et reliquis Aegypti rebus sese immiscere. (152.) Idem *Psammitichus* ante id tempus, Sabaconem Aethiopem metuens, qui patrem ipsius Necon occiderat, in Syriam profugerat: sed, postquam Aethiops nocturno viso territus Aegypto excessisset, ab Aegyptiis Saiten praefecturam incolentibus in patriam erat reductus. Nunc igitur iterum, postquam regnavit, ab undecim regibus in exsilium missus est in paludes propter galeam. Ratus autem iniuste secum esse actum, vindictam capere de persecutoribus cogitavit: quumque eâ caussâ in Buto oppidum ad

πόλιν ἐς τὸ χρηστήριον τῆς Λητοῦς, ἔνθα δὴ Αἰγυπτίοισί ἐστι μαντήϊον ἀψευδέστατον, ἦλθε χρησμὸς, ὡς τίσις ἥξει ἀπὸ θαλάσσης χαλκέων ἀνδρῶν ἐπιφανέντων. καὶ τῷ μὲν δὴ ἀπιστίη μεγάλη ὑπεκέχυτο, χαλκέους οἱ ἄνδρας ἥξειν ἐπικούρους. χρόνου δὲ οὐ πολλοῦ διελθόντος, ἀναγκαίη κατέλαβε Ἴωνάς τε καὶ Κᾶρας ἄνδρας, κατὰ ληΐην ἐκπλώσαντας, ἀπενειχθῆναι ἐς Αἴγυπτον· ἐκβάντας δὲ ἐς γῆν, καὶ ὁπλισθέντας χαλκῷ, ἀγγέλλει τῶν τις Αἰγυπτίων ἐς τὰ ἕλεα ἀπικόμενος τῷ Ψαμμιτίχῳ, (ὡς οὐκ ἰδὼν πρότερον χαλκῷ ἄνδρας ὁπλισθέντας,) ὡς χάλκεοι ἄνδρες ἀπιγμένοι ἀπὸ θαλάσσης λεηλατεῦσι τὸ πεδίον. ὁ δὲ, μαθὼν τὸ χρηστήριον ἐπιτελεύμενον, φίλα τε τοῖσι Ἴωσι καὶ Καρσὶ ποιέεται· καί σφεας, μεγάλα ὑπισχνεύμενος, πείθει μετ᾽ ἑωυτοῦ γενέσθαι. ὡς δὲ ἔπεισε, οὕτω ἅμα τοῖσι μετ᾽

Latonae oraculum misisset, quod veracissimum Aegyptii habent, adlatum est ei responsum, *venturam vindictam a mari, quando aenei viri sint adparituri.* Cui responso quum ille fidem vix ullam adhiberet, venturos aeneos viros opem sibi laturos; accidit haud multo interiecto tempore, ut Iones Caresque homines, praedatum navibus profecti, ad Aegyptum deferrentur, tempestatibus compulsi: qui quum aere armati in terram exscendissent, Aegyptiorum aliquis, ut qui numquam antea viros aere armatos vidisset, nunciatum ivit Psammiticho, *aeneos viros advenisse a mari, qui praedam ex terrâ agerent.* Tum ille, impletum esse intelligens oraculum, benigne Ionas Caresque excepit, magnisque promissis persuadere illis, ut secum manerent, conatus est. Quibus ut id

ἑωυτοῦ βουλομένοισι Αἰγυπτίοισι, καὶ τοῖσι ἐπικούροισι, καταιρέει τοὺς βασιλέας.

153 Κρατήσας δὲ Αἰγύπτου πάσης ὁ Ψαμμίτιχος, ἐποίησε τῷ Ἡφαίστῳ προπύλαια ἐν Μέμφι, τὰ πρὸς νότον ἄνεμον τετραμμένα· αὐλήν τε τῷ Ἄπι, ἐν τῇ τρέφεται ἐπεὰν φανῇ ὁ Ἄπις, οἰκοδόμησε, ἐναντίον τῶν προπυλαίων, πᾶσάν τε περίστυλον ἐοῦσαν, καὶ τύπων πλέην· ἀντὶ δὲ κιόνων, ὑπεστᾶσι κολοσσοὶ δυωδεκαπήχεες τῇ αὐλῇ. ὁ δὲ Ἄπις, κατὰ τὴν Ἑλλήνων γλῶσσάν ἐστι
154 Ἔπαφος. Τοῖσι δὲ Ἴωσι καὶ τοῖσι συγκατεργασαμένοισι αὐτῷ, ὁ Ψαμμίτιχος δίδωσι χώρους ἐνοικῆσαι ἀντίους ἀλλήλων, τοῦ Νείλου τὸ μέσον ἔχοντος· τοῖσι οὐνόματα ἐτέθη Στρατόπεδα. τούτους τε δή σφι τοὺς χώρους δίδωσι, καὶ τἆλλα τὰ ὑπέσχετο πάντα ἀπέ-

persuasit, simul cum Aegyptiis, qui cum ipso sentiebant, et cum his auxiliaribus, reliquos reges oppressit.

(153.) Ita totius Aegypti regno potitus *Psammitichus*, construxit Memphi propylaea Vulcani ad meridiem spectantia: et aulam aedificavit Apidi, in in qua aleretur apis sicubi adparuisset. Ea aula ex adverso propylaeorum est, tota peristylio circumdata, et figuris omni ex parte exornata: pro columnis suppositi sunt colossi duodenûm cubitorum. *Apis* autem, Graecorum sermone *Epaphus* est. (154.) Ionibus vero et Caribus, quorum operâ usus erat, agros habitandos Psammitichus concessit, sibi mutuo obversos, interfluente Nilo: qui agri *Castra Ionum Carumque* nominabantur. Postquam has sedes eis concessit, reliquaque promissa exsolvit; pueros eisdem

δωκε· καὶ δὴ καὶ παῖδας παρέβαλε αὐτοῖσι Αἰγυπτίους, τὴν Ἑλλάδα γλῶσσαν ἐκδιδάσκεσθαι. ἀπὸ δὲ τούτων ἐκμαθόντων τὴν γλῶσσαν, οἱ νῦν ἑρμηνέες ἐν Αἰγύπτῳ γεγόνασι. οἱ δὲ Ἴωνές τε καὶ οἱ Κᾶρες τούτους τοὺς χώρους οἴκησαν χρόνον ἐπὶ πολλόν· εἰσὶ δὲ οὗτοι οἱ χῶροι πρὸς θαλάσσης, ὀλίγον ἔνερθε Βουβάστιος πόλιος, ἐπὶ τῷ Πηλουσίῳ καλευμένῳ στόματι τοῦ Νείλου. τούτους μὲν δὴ χρόνῳ ὕστερον βασιλεὺς Ἄμασις ἐξαναστήσας, ἐνθεῦτεν κατοίκισε ἐς Μέμφιν, φυλακὴν ἑωυτοῦ ποιεύμενος πρὸς Αἰγυπτίων. Τούτων δὲ οἰκισθέντων ἐν Αἰγύπτῳ, οἱ Ἕλληνες οὕτω ἐπιμισγόμενοι τούτοισι, τὰ περὶ Αἴγυπτον γινόμενα, ἀπὸ Ψαμμιτίχου βασιλῆος ἀρξάμενοι, πάντα καὶ τὰ ὕστερον ἐπιστάμεθα ἀτρεκέως. πρῶτοι γὰρ οὗτοι ἐν Αἰγύπτῳ ἀλλόγλωσσοι κατοικίσθησαν. ἐξ ὧν δὲ ἐξανέστησαν χώρων, ἐν τούτοισι δὴ οἵ τε ὁλκοὶ τῶν νεῶν καὶ τὰ ἐρεί-

Aegyptios tradidit, qui ab illis Graecum ediscerent sermonem: et ex his pueris, sermonem edoctis, nati sunt qui nunc *Interpretes* sunt in Aegypto. Agros istos longo tempore Iones Caresque habitarunt, sitos versus mare paulo infra Bubastin oppidum, ad Pelusium quod vocatur Nili ostium. Sed insequente tempore Amasis rex, sedibus illis excitos, Memphin habitatum concedere iussit, ut essent sibi custodes corporis adversus Aegyptios. Iam ex quo hi Aegyptum habitare coeperunt, nos Graeci, cum his commercia habentes, res in Aegypto gestas, inde a Psammiticho rege, et quae deinde gestae sunt, adcurate cunctas novimus. Hi enim primi, aliâ linguâ loquentes, Aegyptum incoluerunt. In eis autem locis, e quibus ab Amasi exciti

πια τῶν οἰκημάτων τὸ μέχρι ἐμεῦ ἦσαν. Ψαμμίτιχος μέν νυν οὕτω ἔσχε τὴν Αἴγυπτον.

155 Τοῦ δὲ χρηστηρίου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ πολλὰ ἐπεμνήσθην ἤδη· καὶ δὴ λόγον περὶ αὐτοῦ ὡς ἀξίου ἐόντος ποιήσομαι. τὸ γὰρ χρηστήριον τοῦτο τὸ ἐν Αἰγύπτῳ, ἔστι μὲν Λητοῦς ἱρὸν, ἐν πόλι δὲ μεγάλῃ ἱδρυμένον, κατὰ τὸ Σεβεννυτικὸν καλεόμενον στόμα τοῦ Νείλου, ἀναπλέοντι ἀπὸ θαλάσσης ἄνω. οὔνομα δὲ τῇ πόλι ταύτῃ ὅκου τὸ χρηστήριόν ἐστι, Βουτὼ, ὡς καὶ πρότερον οὐνόμασταί μοι. ἱρὸν δέ ἐστι ἐν τῇ Βουτοῖ ταύτῃ Ἀπόλλωνος καὶ Ἀρτέμιδος. καὶ ὅ γε νηὸς τῆς Λητοῦς, ἐν τῷ δὴ τὸ χρηστήριον ἔνι, αὐτός τε τυγχάνει ἐὼν μέγας, καὶ τὰ προπύλαια ἔχει ἐς ὕψος δέκα ὀργυιέων. τὸ δέ μοι τῶν φανερῶν θῶυμα μέγιστον παρεχόμενον, φράσω. ἔστι ἐν

sunt, vestigia navalium, quibus usi erant, et aedificiorum rudera ad meam adhuc aetatem superfuerunt. Isto igitur modo *Psammitichus* Aegypto potitus est.

(155.) Oraculi, quod in Aegypto est, iam saepius feci mentionem; et de eodem, quippe memoratu digno, copiosius etiam exponam. Est autem hoc *oraculum*, *Latonae* templum, in magno oppido situm, ad Sebenniticum quod vocatur Nili ostium, adverso flumine ex mari navigantibus. Nomen oppidi *Buto* est, ut iam ante demonstravi. Est autem in eadem urbe etiam Apollinis templum, et templum Dianae. Latonae vero templum, in quo est oraculum, quum ipsum magnum est, tum propylaea habet quadraginta cubitorum altitudine. Quod vero ex his, quae ibi conspiciuntur, maximâ me admiratione adfecit, hoc dicam. Est in eodem loco sacro *aedes* Latonae ex *uno lapide*

τῷ τεμένεϊ τούτῳ Λητοῦς νηὸς ἐξ ἑνὸς λίθου πεποιημέ-
νος, ἔς τε ὕψος, καὶ ἐς μῆκος· καὶ τοῖχος ἕκαστος τού-
τοισι ἴσος· τεσσεράκοντα πηχέων τουτέων ἕκαστόν ἐστι.
τὸ δὲ καταστέγασμα τῆς ὀροφῆς, ἄλλος ἐπικέεται λί-
θος, ἔχων τὴν παρωροφίδα τετράπηχυν. Οὕτω μέν 156
νυν ὁ νηὸς τῶν φανερῶν μοι τῶν περὶ τοῦτο τὸ ἱρὸν ἐστι
θωυμαστότατον· τῶν δὲ δευτέρων, νῆσος ἡ Χέμμις κα-
λευμένη, ἔστι μὲν ἐν λίμνῃ βαθέῃ καὶ πλατέῃ κειμένη
παρὰ τὸ ἐν Βουτοῖ ἱρόν· λέγεται δὲ ὑπ' Αἰγυπτίων
εἶναι αὕτη ἡ νῆσος πλωτή. αὐτὸς μὲν ἔγωγε οὔτε
πλέουσαν, οὔτε κινηθεῖσαν εἶδον· τέθηπα δὲ ἀκούων, εἰ
νῆσος ἀληθέως ἐστὶ πλωτή. ἐν δὴ ὦν ταύτῃ νηός τε
Ἀπόλλωνος μέγας ἔνι, καὶ βωμοὶ τριφάσιοι ἐνιδρύα-
ται. ἐμπεφύκασι δ' ἐν αὐτῇ φοίνικες συχνοὶ, καὶ ἄλ-
λα δένδρεα, καὶ καρποφόρα καὶ ἄφορα, πολλά. λό-

confecta, quum in altitudinem, tum in longitudinem; quilibet paries aequali est longitudine et altitudine, et quidem quadragenorum cubitorum: pro tecto alius impositus est lapis, qui ad quatuor cubitos praeter reliquam aedem prominet. (156.) Eorum igitur qui circa hoc templum conspiciuntur, maximae mihi admirationi fuit aedes illa: secundo autem loco, insula quae *Chemmis* nominatur. Sita haec est in lacu alto amploque iuxta templum quod in Buto est: dicuntque Aegyptii, esse eam natantem. Et ego quidem eam nec nantem vidi, nec motam: sed istud audiens obstupui, insulam ullam vere esse nantem. In hac vero insulâ est Apollinis templum amplum, in quo tres arae erectae. Nascuntur in eâdem palmae magno numero, aliaeque arbores multae, tam frugi-

γον δὲ τόνδε ἐπιλέγοντες οἱ Αἰγύπτιοι, Φασὶ εἶναι αὐτὴν πλωτήν. ὡς ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ οὐκ ἐούσῃ πρότερον πλωτῇ, Λητὼ, ἐοῦσα τῶν ὀκτὼ θεῶν τῶν πρώτων γενομένων, οἰκέουσα δὲ ἐν Βουτοῖ πόλι, ἵνα δή οἱ τὸ χρηστήριον τοῦτό ἐστι, Ἀπόλλωνα παρὰ Ἴσιος παρακαταθήκην δεξαμένη, διέσωσε κατακρύψασα ἐν τῇ νῦν πλωτῇ λεγομένῃ νήσῳ· ὅτε δὴ τὸ πᾶν διζήμενος ὁ Τυφὼν ἐπῆλθε, θέλων ἐξευρεῖν τοῦ Ὀσίριος τὸν παῖδα. (Ἀπόλλωνα δὲ, καὶ Ἄρτεμιν, Διονύσου καὶ Ἴσιος λέγουσι εἶναι παῖδας· Λητοῦν δὲ, τροφὸν αὐτοῖσι καὶ σώτειραν γενέσθαι. Αἰγυπτιστὶ δὲ Ἀπόλλων μὲν, Ὧρος· Δημήτηρ δὲ, Ἶσις· Ἄρτεμις δὲ, Βούβαστις. ἐκ τούτου δὲ τοῦ λόγου καὶ οὐδενὸς ἄλλου, Αἰσχύλος ὁ Εὐφορίωνος ἥρπασε τὸ ἐγὼ φράσω, μοῦνος δὴ ποιητέων τῶν προγενομένων. ἐποίησε γὰρ Ἄρτεμιν εἶναι θυγατέρα Δή-

ferae, quam steriles. Aegyptii autem, nantem esse hanc insulam dicentes, narrationem hanc adiiciunt: Latonam, unam ex octo diis qui ante reliquos exstitissent, quum urbem Buto habitaret, in qua nunc oraculum illud est, Apollinem, ab Iside sibi creditum, in hac insulâ, quae olim non fuisset natans, abscondisse et salvum conservasse, quum omnia perquirens Typhon venisset, invenire cupiens Osiridis filium. (Apollinem enim et Dianam dicunt Dionyso et Iside natos: Latonam vero fuisse nutricem horum et servatricem. Aegyptiaco autem sermone Apollo, *Orus* vocatur; Ceres, *Isis;* Diana, *Bubastis.* Et ex hac Aegyptiorum traditione, nec aliunde, unus ex omnibus superioribus poëtis *Aeschylus*, Euphorionis filius, subripuit id quod ego dicam; nempe quod

μητρος.) τὴν δὲ νῆσον διὰ τοῦτο γενέσθαι πλωτήν. ταῦτα μὲν οὕτω λέγουσι.

Ψαμμίτιχος δὲ ἐβασίλευσε Αἰγύπτου τέσσερα καὶ 157
πεντήκοντα ἔτεα· τῶν τὰ ἑνὸς δέοντα τριήκοντα, Ἄζωτον, τῆς Συρίης μεγάλην πόλιν, προσκατήμενος ἐπολιόρκεε, ἐς τὸ ἐξεῖλε. αὕτη δὲ ἡ Ἄζωτος ἁπασέων πολίων ἐπὶ πλεῖστον χρόνον πολιορκευμένη ἀντέσχε, τῶν
ἡμεῖς ἴδμεν. Ψαμμιτίχου δὲ Νεκὼς παῖς ἐγένετο, 158
καὶ ἐβασίλευσε Αἰγύπτου· ὃς τῇ διώρυχι ἐπεχείρησε πρῶτος τῇ ἐς τὴν Ἐρυθρὴν θάλασσαν φερούσῃ, τὴν Δαρεῖος ὁ Πέρσης δεύτερα διώρυξε· τῆς μῆκος μέν ἐστι πλόος ἡμέραι τέσσερες, εὖρος δὲ ὠρύχθη ὥστε τριήρεας δύο πλέειν ὁμοῦ ἐλαστρευμένας. ἦκται δὲ ἀπὸ τοῦ Νείλου τὸ ὕδωρ ἐς αὐτήν· ἦκται δὲ κατύπερθε ὀλίγον Βουβάστιος πόλιος, παρὰ Πάτουμον τὴν Ἀραβίην πόλιν·

Dianam dixerit *Cereris filiam.*) Eâ igitur caussâ insulam illam, aiunt, nantem factam esse.

(157.) *Psammitichus* in Aegypto regnavit annos quatuor et quinquaginta: quorum per undetriginta Azotum circumsidens oppugnavit, magnum Syriae oppidum, donec tandem vi cepit. Atque haec Azotus omnium, quae novimus, oppidorum longissime restitit obsidentibus hostibus. (158.) Psammiticho vero in Aegypti regnum successit filius *Necos.* Hic primus *fossam* adgressus est ducere *in Erythraeum mare* ferentem, quam deinde Darius Persa iterum effodit: cuius longitudo est quatuor dierum navigatio: latitudo autem tanta, ut duae naves remis agitatae simul navigare possint. Aqua ex Nilo derivata; derivata autem paullo supra Bubastin urbem, iuxta Patumon

ἐσέχει δὲ ἐς τὴν Ἐρυθρὴν θάλασσαν. ὤρυκται δὲ πρῶτον μὲν τοῦ πεδίου τοῦ Αἰγυπτίου τὰ πρὸς Ἀραβίην ἔχοντα· ἔχεται δὲ κατύπερθε τοῦ πεδίου τὸ κατὰ Μέμφιν τεῖνον ὄρος, ἐν τῷ αἱ λιθοτομίαι ἔνεισι. τοῦ ὦν δὴ οὔρεος τούτου παρὰ τὴν ὑπωρέην ἧκται ἡ διῶρυξ ἀπ' ἑσπέρης μακρὴ πρὸς τὴν ἠῶ· καὶ ἔπειτα τείνει ἐς διασφάγας, φέρουσα ἀπὸ τοῦ οὔρεος πρὸς μεσαμβρίην τε καὶ νότον ἄνεμον, ἐς τὸν κόλπον τὸν Ἀράβιον. τῇ δὲ ἐλάχιστόν ἐστι καὶ συντομώτατον, ἐκ τῆς βορηΐης θαλάσσης ὑπερβῆναι ἐν τὴν νοτίην καὶ Ἐρυθρὴν τὴν αὐτὴν ταύτην καλεομένην, ἀπὸ τοῦ Κασίου οὔρεος, τοῦ οὐρίζοντος Αἴγυπτόν τε καὶ Συρίην, ἀπὸ τούτου εἰσὶ στάδιοι χίλιοι ἀπαρτὶ ἐς τὸν Ἀράβιον κόλπον. τοῦτο μὲν τὸ συντομώτατον· ἡ δὲ διῶρυξ πολλῷ μακροτέρη, ὅσῳ σκολιωτέρη ἐστί. τὴν ἐπὶ Νεκῶ βασιλῆος ὀρύσσοντες

oppidum Arabiae: influit autem in Erythraeum mare. Fodiendi initium factum est ab ea parte planitiei Aegyptiacae quae ad Arabiam pertinet, ubi planitiei superne contiguus est mons qui ex adverso Memphidis protenditur, in quo lapicidinae insunt. Ad pedem igitur huius montis acta est fossa in longum ab occidente versus orientem; deinde per fauces montis progreditur, pergitque a monte versus meridiem et austrum in sinum Arabicum. Qua est autem brevissimus et compendiarius maxime a boreali mari in australe et hoc Rubrum, quod vocatur, transitus, a Casio monte, qui Aegyptum a Syria disterminat, ad Arabicum sinum, sunt exacte mille stadia. Haec est brevissima via: sed fossa multo est longior, quanto maiores habet anfractus: in qua sub Neco fodienda perie-

Αἰγυπτίων ἀπώλοντο δυώδεκα μυριάδες. Νεκῶς μέν
νυν μεταξὺ ὀρύσσων ἐπαύσατο, μαντηΐου ἐμποδίου γε-
νομένου τοιοῦδε· „τῷ βαρβάρῳ αὐτὸν προεργάζεσθαι.“
βαρβάρους δὲ πάντας οἱ Αἰγύπτιοι καλέουσι τοὺς μή
σφι ὁμογλώσσους. Παυσάμενος δὲ τῆς διώρυχος ὁ 159
Νεκῶς, ἐτράπετο πρὸς στρατηΐας· καὶ τριήρεες, αἱ μὲν,
ἐπὶ τῇ Βορηΐῃ θαλάσσῃ ἐποιήθησαν, αἱ δ' ἐν τῷ Ἀρα-
βίῳ κόλπῳ ἐπὶ τῇ Ἐρυθρῇ θαλάσσῃ· τῶν ἔτι οἱ ὁλκοὶ
ἐπίδηλοι. καὶ ταύτῃσί τε ἐχρᾶτο ἐν τῷ δέοντι· καὶ Σύ-
ροισι πεζῇ ὁ Νεκῶς συμβαλὼν ἐν Μαγδόλῳ ἐνίκησε·
μετὰ δὲ τὴν μάχην, Κάδυτιν πόλιν τῆς Συρίης ἐοῦσαν
μεγάλην εἷλε. ἐν τῇ δὲ ἐσθῆτι ἔτυχε ταῦτα κατεργα-
σάμενος, ἀνέθηκε τῷ Ἀπόλλωνι, πέμψας ἐς Βραγχί-
δας τὰς Μιλησίων. μετὰ δὲ, ἑκκαίδεκα ἔτεα τὰ πάν-

runt Aegyptiorum centum et viginta millia. In medio vero labore substitit Necon, pergere prohibitus oraculi effato, *illud opus eum pro barbaro facere.* Vocant autem Aegyptii *barbaros*, omnes qui non ipsorum lingua utuntur. (159.) A fodiendâ fossâ postquam destitit *Necos*, ad militares expeditiones suscipiendas se convertit: triremesque aedificari iussit, alias in boreali mari, alias in Arabico sinu ad Rubrum mare; ubi vestigia adhuc navalium conspiciuntur. Ac his quidem navibus usus est ubi opus erat: Syros vero pedestri exercitu adgressus, collatâ acie vicit ad *Magdolum;* post illamque pugnam *Cadytin* cepit, magnam Syriae urbem. Qua veste indutus has res gessit, eam deinde Apollini dedicavit, missam ad Branchidas Milesiorum. His rebus gestis *Necos*, post-

τα ἄρξας, τελευτᾷ, τῷ παιδὶ Ψάμμι παραδοὺς τὴν ἀρχήν.

160 Ἐπὶ τοῦτον δὴ τὸν Ψάμμιν βασιλεύοντα Αἰγύπτου ἀπίκοντο Ἠλείων ἄνδρες ἄγγελοι, αὐχέοντες δικαιότατα καὶ κάλλιστα τιθέναι τὸν ἐν Ὀλυμπίῃ ἀγῶνα πάντων ἀνθρώπων. καὶ δοκέοντες παρὰ ταῦτα οὐδ᾽ ἂν τοὺς σοφωτάτους ἀνθρώπων Αἰγυπτίους οὐδὲν ἐπεξευρεῖν. ὡς δὲ ἀπικόμενοι ἐς τὴν Αἴγυπτον οἱ Ἠλεῖοι ἔλεγον τῶν εἵνεκα ἀπίκοντο, ἐνθαῦτα ὁ βασιλεὺς οὗτος συγκαλέεται Αἰγυπτίων τοὺς λεγομένους εἶναι σοφωτάτους. συνελθόντες δὲ οἱ Αἰγύπτιοι, ἐπυνθάνοντο τῶν Ἠλείων λεγόντων ἅπαντα τὰ κατήκει σφέας ποιέειν περὶ τὸν ἀγῶνα· ἀπηγησάμενοι δὲ τὰ πάντα, ἔφασαν ἥκειν ἐπιμαθησόμενοι „εἴ τι ἔχοιεν Αἰγύπτιοι τούτων δικαιότερον ἐπεξευρεῖν.“ οἱ δὲ, βουλευσάμενοι, ἐπειρώτων

quam sedecim omnino annos regnavit, vita functus est, et filio *Psammi* regnum reliquit.

(160.) Hoc regnante *Psammi*, venerunt in Aegyptum *legati Eleorum*, iactantes aequissime et praeclarissime omnium hominum a se Olympiae publica certamina administrari; existimantesque ne Aegyptios quidem, hominum sapientissimos, aliquid quod supra esset, posse reperire. Postquam igitur significarunt Elei, quo consilio in Aegyptum venissent; convocavit rex hic eos ex Aegyptiis, qui dicebantur esse sapientissimi. Qui ubi convenere, audivere Eleos omnia exponentes quae ipsorum officii essent in administrando certamine; quibus expositis, dicebant *se venisse sciscitaturos, an Aegyptii aliquid, quod his aequius esset, possent reperire?* Tum illi, collato

τοὺς Ἠλείους εἴ σφι οἱ πολιῆται ἐναγωνίζονται. οἱ δὲ ἔφασαν, καὶ σφέων καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων ὁμοίως τῷ βουλομένῳ ἐξεῖναι ἀγωνίζεσθαι. οἱ δὲ Αἰγύπτιοι ἔφασαν „σφέας, οὕτω τιθέντας, παντὸς τοῦ δικαίου ἡμαρτηκέναι· οὐδεμίην γὰρ εἶναι μηχανὴν, ὅκως οὐ τῷ ἀστῷ ἀγωνιζομένῳ προσθήσονται, ἀδικέοντες τὸν ξεῖνον. ἀλλ᾽ εἰ δὴ βούλονται δικαίως τιθέναι, καὶ τούτου εἵνεκα ἀπικοίατο ἐς Αἴγυπτον, ξείνοισι ἀγωνιστῇσι ἐκέλευον τὸν ἀγῶνα τιθέναι, Ἠλείων δὲ μηδενὶ εἶναι ἀγωνίζεσθαι.“ Ταῦτα μὲν Αἰγύπτιοι Ἠλείοισι ὑπεθήκαντο.

Ψάμμιος δὲ ἓξ ἔτεα μοῦνον βασιλεύσαντος Αἰγύ- 161
πτου, καὶ στρατευσαμένου ἐς Αἰθιοπίην, καὶ μεταυτίκα τελευτήσαντος, ἐξεδέξατο Ἀπρίης ὁ Ψάμμιος. ὃς μετὰ Ψαμμίτιχον τὸν ἑωυτοῦ προπάτορα ἐγένετο εὐ-

inter se consilio, quaesiverunt ex Eleis, *an cives ipsorum ad certamen admittantur?* Et Elei, *tam suorum,* aiebant, *quam aliorum Graecorum quicumque vellet, ei licitum esse in certamen prodire.* Responderunt Aegyptii, *si ita rem administrarent, multum eos ab aequitate aberrare: fieri enim nullo modo posse, quin certanti civi faveant, iniuriamque faciant peregrino. Quod si ergo cum aequitate vellent certamina administrare, et huius rei caussâ in Aegyptum venissent; peregrinis tantum certatoribus ponerent certamen, Eleorum autem neminem admitterent.* Haec Aegyptii Eleos monuerunt.

(161.) *Psammis* postquam sex tantum annos regnasset, expeditionemque suscepisset in Aethiopiam, continuo deinde vitam finivit; cui in regnum filius successit *Apries.* Hic post Psammitichum, proavum

δαιμονέστατος τῶν πρότερον βασιλήων, ἐπ' ἔτεα πέντε καὶ εἴκοσι ἄρξας· ἐν τοῖσι ἐπί τε Σιδῶνα στρατὸν ἤλασε, καὶ ἐναυμάχησε τῷ Τυρίῳ. Ἐπεὶ δέ οἱ ἔδεε κακῶς γενέσθαι, ἐγένετο ἀπὸ προφάσιος τὴν ἐγὼ μεζόνως μὲν ἐν τοῖσι Λιβυκοῖσι λόγοισι ἀπηγήσομαι, μετρίως δ' ἐν τῷ παρεόντι. ἀποπέμψας γὰρ στράτευμα ὁ Ἀπρίης ἐπὶ Κυρηναίους, μεγαλωστὶ προσέπταισε. Αἰγύπτιοι δὲ ταῦτα ἐπιμεμφόμενοι, ἀπέστησαν ἀπ' αὐτοῦ, δοκέοντες τὸν Ἀπρίην ἐκ προνοίης αὐτοὺς ἀποπέμψαι ἐς φαινόμενον κακὸν, ἵνα δὴ σφέων φθορὴ γένηται, αὐτὸς δὲ τῶν λοιπῶν Αἰγυπτίων ἀσφαλέστερον ἄρχοι. ταῦτα δὲ δεινὰ ποιεύμενοι οὗτοί τε οἱ ἀπονοστήσαντες, καὶ οἱ τῶν ἀπολομένων φίλοι, ἀπέστησαν ἐκ τῆς
162 ἰθείης. Πυθόμενος δὲ Ἀπρίης ταῦτα, πέμπει ἐπ' αὐτοὺς

suum, felicissimus superiorum omnium regum fuit per quinque et viginti quos regnavit annos; quibus et adversus Sidonem duxit exercitum, et navali pugnâ cum Tyri rege conflixit. Ubi vero adfuit tempus, quo in fatis erat ut malis premeretur, accidit calamitas ex occasione quam ego quidem fusius in *Libycarum rerum historia* exponam, paucis in praesenti contentus. Scilicet, exercitu adversus Cyrenaicam misso, ingentem cladem *Apries* acceperat. Quam calamitatem ipsi regi imputantes Aegyptii, ab eo defecerunt; quum existimarent, deliberato consilio Apriem hos in manifestum misisse exitium, ut, postquam illi periissent, ipse reliquis Aegyptiis tutius imperaret. Eo vehementer indignati, tum hi qui e clade redierunt, tum eorum qui perierant amici, e vestigio de-

Ἄμασιν, καταπαύσοντα λόγοισι. ὁ δὲ ἐπεί τε ἀπικόμενος κατελάμβανε τοὺς Αἰγυπτίους, ταῦτα μὴ ποιέειν λέγοντος αὐτοῦ, τῶν τις Αἰγυπτίων ὄπισθε στὰς, περιέθηκέ οἱ κυνέην· καὶ περιτιθεὶς, ἔφη „ἐπὶ βασιληΐῃ περιτιθέναι." καὶ τῷ οὔ κως ἀεκούσιον ἐγίνετο τὸ ποιεύμενον, ὡς διεδείκνυε. ἐπεί τε γὰρ ἐστήσαντό μιν βασιλέα τῶν Αἰγυπτίων οἱ ἀπεστεῶτες, παρεσκευάζετο ὡς ἐλῶν ἐπὶ τὸν Ἀπρίην. Πυθόμενος δὲ ταῦτα ὁ Ἀπρίης, ἔπεμπε ἐπ' Ἄμασιν ἄνδρα δόκιμον τῶν περὶ ἑωυτὸν Αἰγυπτίων, τῷ οὔνομα ἦν Πατάρβημις· ἐντειλάμενος αὐτῷ, ζῶντα Ἄμασιν ἀγαγεῖν παρ' ἑωυτόν. ὡς δὲ ἀπικόμενος τὸν Ἄμασιν ἐκάλεε ὁ Πατάρβημις, ὁ Ἄμασις (ἔτυχε γὰρ ἐπ' ἵππου κατήμενος) ἐπάρας, ἀπεματάϊσε· καὶ τοῦτό μιν ἐκέλευε Ἀπρίῃ

sciverunt. (162.) Qua re cognita, *Apries* ad eos verbis coërcendos *Amasin* misit. Et hic, ubi ad Aegyptios pervenit, inhibere illos conatus est, hortarique ut coepto desisterent: sed, dum loquitur, Aegyptiorum aliquis, pone stans, galeam capiti eius imponit, simul dicens, *regni caussâ se ei illam imponere.* Nec vero id illi invito admodum accidit, ut quidem mox ostendit. Nam postquam [communi consensu] Aegyptii hi, qui defecerant, regem illum nominarunt, ducere eos adversus Aprien paravit. Quo cognito Apries, spectatum inter Aegyptios qui circa ipsum erant virum, cui nomen Patarbemis, ad Amasin misit cum mandato, ut vivum illum ad se adduceret. Patarbemis ut advenit, Amasinque vocavit; equo tunc forte insidens Amasis, sublato crure, flatum ventris emisit, atque hoc eum iussit Apriae

ἀπάγειν. ὅμως δὲ αὐτὸν ἀξιοῦν τὸν Πατάρβημιν, βασιλέος μεταπεμπομένου, ἰέναι πρὸς αὐτόν· τὸν δὲ αὐτῷ ὑποκρίνεσθαι, ὡς „ταῦτα πάλαι παρεσκευάζετο ποιέειν, καὶ αὐτῷ οὐ μέμψασθαι Ἀπρίην· παρέσεσθαι γὰρ καὶ αὐτὸς, καὶ ἄλλους ἄξειν.“ τὸν δὲ Πατάρβημιν ἔκ τε τῶν λεγομένων οὐκ ἀγνοεῖν τὴν διάνοιαν, καὶ παρασκευαζόμενον ὁρέοντα, σπουδῇ ἀπιέναι, βουλόμενον τὴν ταχίστην βασιλέϊ δηλῶσαι τὰ πρησσόμενα. ὡς δὲ ἀπικέσθαι αὐτὸν πρὸς τὸν Ἀπρίην, οὐκ ἄγοντα τὸν Ἄμασιν, οὐδένα λόγον αὐτῷ δόντα, ἀλλὰ περιθύμως ἔχοντα, περιταμεῖν προστάξαι αὐτοῦ τά τε ὦτα καὶ τὴν ῥῖνα. ἰδόμενοι δ' οἱ λοιποὶ τῶν Αἰγυπτίων, οἳ ἔτι τὰ ἐκείνου ἐφρόνεον, ἄνδρα τὸν δοκιμώτατον ἑωυτῶν οὕτω αἰσχρῶς λύμῃ διακείμενον, οὐδένα δὴ χρόνον ἐπισχόντες, ἀπιστέατο πρὸς τοὺς ἑτέρους, καὶ ἐδίδοσαν σφέας

reportare. Nihilo minus ab eo postulasse, aiunt, Patarbemin, ut ad regem, qui eum arcesseret, abiret. Cui respondisse Amasin, *iam pridem hoc ipsum se parare, nec de se eâ caussâ conquesturum esse Aprien: adfuturum enim et ipsum, et alios secum ducturum.* Quorum verborum sententiam non ignorantem Patarbemin, quum paratum illum videret, maturasse reditum, ut quam primum regi, quid ageretur, renunciaret. Aprien vero, quum ille rediens Amasin non adduxisset, ira accensum, nullâ secum ratione initâ, aures naresque praecidi ei iussisse. Quod ubi viderunt reliqui Aegyptii, qui adhuc cum rege fecerant, virum e suis spectatissimum ita contumeliose mutilari, nullam moram facientes, desciverunt et ipsi ad reliquos, et Amasi se tradiderunt.

αὐτοὺς Ἀμάσι. Πυθόμενος δὲ καὶ ταῦτα ὁ Ἀπρίης, 163
ὥπλιζε τοὺς ἐπικούρους, καὶ ἤλαυνε ἐπὶ τοὺς Αἰγυπτίους· εἶχε δὲ περὶ ἑωυτὸν Κᾶράς τε καὶ Ἴωνας, ἄνδρας ἐπικούρους τρισμυρίους· ἦν δέ οἱ τὰ βασιλήϊα ἐν Σάϊ πόλι, μεγάλα ἐόντα καὶ ἀξιοθέητα. καὶ οἵ τε περὶ τὸν Ἀπρίην, ἐπὶ τοὺς Αἰγυπτίους ἦσαν, καὶ οἱ περὶ τὸν Ἄμασιν, ἐπὶ τοὺς ξείνους. ἔν τε δὴ Μωμέμφι πόλι ἐγένοντο ἀμφότεροι, καὶ πειρήσεσθαι ἔμελλον ἀλλήλων.

Ἔστι δὲ Αἰγυπτίων ἑπτὰ γένεα· καὶ τούτων οἱ μὲν, 164
ἱρέες, οἱ δὲ, μάχιμοι κεκλέαται· οἱ δὲ, βουκόλοι· οἱ δὲ, συβῶται· οἱ δὲ, κάπηλοι· οἱ δὲ, ἑρμηνέες· οἱ δὲ, κυβερνῆται. γένεα μὲν Αἰγυπτίων τοσαῦτά ἐστι· οὐνόματα δέ σφι κέεται ἀπὸ τῶν τεχνέων. οἱ δὲ μάχιμοι αὐτέων καλέονται μὲν Καλασίριές τε καὶ Ἑρμοτύβιες·

(163.) Quo cognito Apries, armavit auxiliares, et adversus Aegyptios duxit: habuit autem secum Carum et Ionum auxiliarium triginta millia: regia autem et sedes erat in urbe Sai, amplum et spectatu dignum aedificium. Apries igitur cum suis profectus est adversus Aegyptios; et Amasis cum Aegyptiis adversus regis auxiliares: quumque ambo circa Momemphin oppidum essent, in eo erant ut pugnae discrimen experirentur.

(164.) Sunt *in Aegypto septem hominum genera.* Horum alii sacerdotes, alii bellatores nominantur, alii bubulci, alii subulci, institores alii, alii interpretes, alii navium gubernatores. Tot sunt Aegyptiorum genera, sive classes: quibus nomina imposita sunt ab artibus quas exercent. Bellatorum rursus alii *Calasiries* nominantur, alii *Hermotybies;* qui ex hisce sunt

ἐκ νομῶν δὲ τῶνδε εἰσί. (κατὰ γὰρ δὴ νομοὺς Αἴγυ-
165 γυπτος ἅπασα διαραίρηται.) Ἑρμοτυβίων μὲν οἵδε
εἰσὶ νομοί· Βουσιρίτης, Σαΐτης, Χεμμίτης, Παπρη-
μίτης, νῆσος ἡ Προσωπῖτις καλεομένη, Ναθὼ τὸ ἥμι-
συ. ἐκ μὲν τουτέων τῶν νομῶν Ἑρμοτύβιες εἰσί· γενό-
μενοι, ὅτε ἐπὶ πλείστους γενοίατο, ἑκκαίδεκα μυριά-
δες. καὶ τούτων βαναυσίης οὐδεὶς δεδάηκε οὐδὲν, ἀλλ'
166 ἀνέονται ἐς τὸ μάχιμον. Καλασιρίων δὲ οἵδε ἄλλοι
νομοί εἰσι· Θηβαῖος, Βουβαστίτης, Ἀφθίτης, Τανί-
της, Μενδήσιος, Σεβεννύτης, Ἀθριβίτης, Φαρβαιθί-
της, Θμουΐτης, Ὀνουφίτης, Ἀνύσιος, Μυεκφορίτης·
οὗτος ὁ νομὸς ἐν νήσῳ οἰκέει, ἀντίον Βουβάστιος πόλιος.
οὗτοι δὲ οἱ νομοὶ Καλασιρίων εἰσί· γενόμενοι, ὅτε ἐπὶ
πλείστους ἐγενέατο, πέντε καὶ εἴκοσι μυριάδες ἀνδρῶν.
οὐδὲ τούτοισι ἔξεστι τέχνην ἐπασκῆσαι οὐδεμίην, ἀλλὰ

praefecturis. (Nam in praefecturos [*nomos* Graeci vocant] tota distributa Aegyptus est.) (165.) Hermotybium nomi sunt: Busirites, Saites, Chemmites, Papremites, insula cui nomen Prosopitis, Natho ex dimidiâ parte. Hisce ex praefecturis sunt Hermotybies; numero (quando maximus eorum numerus) centum et sexaginta millia. Et horum nullus artem ullam sellulariam aut opificium didicit: rei militari unice vacant. (166.) Calasyrium nomi hi: Thebanus, Bubastites, Aphthites, Tanites, Mendesius, Sebennytes, Athribytes, Pharbaethites, Thmuites, Onuphites, Anysius, Myecphorites, qui nomus in insula est, ex adverso Bubastis oppidi. Hi sunt nomi Calasyrium; quorum numerus, quando maximus, ducentorum quinquaginta millium virorum est.

τὰ ἐς πόλεμον ἐπασκέουσι μοῦνα, παῖς παρὰ πατρὸς
ἐκδεκόμενος. Εἰ μέν νυν καὶ τοῦτο παρ᾽ Αἰγυπτίων 167
μεμαθήκασι οἱ Ἕλληνες, οὐκ ἔχω ἀτρεκέως κρῖναι·
ὁρέων καὶ Θρήϊκας καὶ Σκύθας καὶ Πέρσας καὶ Λυ-
δοὺς, καὶ σχεδὸν πάντας τοὺς βαρβάρους, ἀποτιμοτέ-
ρους τῶν ἄλλων ἡγημένους πολιητέων τοὺς τὰς τέχνας
μανθάνοντας, καὶ τοὺς ἐκγόνους τούτων· τοὺς δὲ ἀπαλ-
λαγμένους τῶν χειρωναξιέων, γενναίους νομιζομένους
εἶναι, καὶ μάλιστα τοὺς ἐς τὸν πόλεμον ἀνειμένους. με-
μαθήκασι δ᾽ ὦν τοῦτο πάντες οἱ Ἕλληνες, καὶ μάλι-
στα Λακεδαιμόνιοι. ἥκιστα δὲ Κορίνθιοι ὄνονται τοὺς
χειροτέχνας. Γέρεα δέ σφι ἦν τάδε ἐξαραιρημένα μού- 168
νοισι Αἰγυπτίων, πάρεξ τῶν ἱρέων· ἄρουραι ἐξαίρετοι
δυώδεκα ἑκάστῳ ἀτελέες. ἡ δὲ ἄρουρα ἑκατὸν πηχέων

Neque hisce licet opificium ullum artemve exercere, solam rem militarem exercent, puer a patre institutus. (167.) An igitur etiam hoc ab Aegyptiis Graeci acceperint, non possum liquido iudicare; quum et Thracas et Scythas et Persas et Lydos et omnes fere barbaros populos videam minore in honore, quam alios cives, habere hos qui artes et opificia discunt, horumque posteros; eos vero, qui opificium nullum exercent, generosos et nobiles existimare, ac praesertim hos qui rei militari unice vacant. Receptum quidem hoc est apud Graecos etiam omnes, sed maxime apud Lacedaemonios. Minime vero Corinthii eos contemnunt qui manibus artes exercent. (168.) Praemium autem bellatoribus hoc eximium tribuitur, iuxta cum sacerdotibus, prae ceteris omnibus Aegyptiis: duodecim cuique arva praecipua, vectigalis immunia. Habet au-

ἐστὶ Αἰγυπτίων πάντη. ὁ δὲ Αἰγύπτιος πῆχυς τυγχάνει ἴσος ἐὼν τῷ Σαμίῳ. ταῦτα μὲν δὴ τοῖσι ἅπασι ἦν ἐξαραιρημένα. τάδε δὲ ἐν περιτροπῇ ἐκαρποῦντο, καὶ οὐδαμὰ ὡυτοί. Καλασιρίων χίλιοι, καὶ Ἑρμοτυβίων ἄλλοι, ἐδορυφόρεον ἐνιαυτὸν ἕκαστοι τὸν βασιλέα· τούτοισι δ' ὦν τάδε πάρεξ τῶν ἀρουρέων ἄλλα ἐδίδετο ἐπ' ἡμέρῃ ἑκάστῃ, ὀπτοῦ σίτου σταθμὸς πέντε μνέαι ἑκάστῳ, κρεῶν βοέων δύο μνέαι, οἴνου τέσσερες ἀρυστῆρες. ταῦτα τοῖσι αἰεὶ δορυφορέουσι ἐδίδοτο.

169 Ἐπεί τε δὲ συνιόντες, ὅ τε Ἀπρίης ἄγων τοὺς ἐπικούρους, καὶ ὁ Ἄμασις πάντας τοὺς Αἰγυπτίους, ἀπίκοντο ἐς Μώμεμφιν πόλιν, συνέβαλον· καὶ ἐμαχέσαντο μὲν εὖ οἱ ξεῖνοι, πλήθεϊ δὲ πολλῷ ἐλάσσονες ἐόντες, κατὰ τοῦτο ἑσσώθησαν. Ἀπρίεω δὲ λέγεται εἶναι

tem *arvum* centum cubitos Aegyptios quaquaversum: estque Aegyptius cubitus Samio aequalis. Ista igitur omnes atque singuli praecipua habebant: praeterea vero per vices, neque utique cuncti simul, hisce fruebantur commodis. Milleni Calasirii, totidemque Hermotybii, quotannis corporis custodes erant regis. His igitur, praeter arva illa, in singulos dies haecce tribuebantur: cocti cibi farinacei definitum pondus, quinque librae cuique; carnis bubulae librae duae, vini cyathi quatuor. Haec tribuebantur corporis custodibus.

(169.) Postquam igitur obviam sibi mutuo profecti, *Apries* auxiliares copias ducens, *Amasis* vero Aegyptios omnes, ad Momemphin oppidum pervenere, armis congressi sunt. Et fortiter quidem pugnabant peregrini; sed, quum numero longe essent inferiores, eo victi profligatique sunt. Dicunt autem, Apriae

ἤδε ἡ διάνοια, μηδ' ἂν θεόν μιν μηδένα δύνασθαι παῦσαι τῆς βασιληΐης· οὕτω ἀσφαλέως ἑωυτῷ ἱδρῦσθαι ἐδόκεε. καὶ δὴ τότε συμβαλὼν ἑσσώθη· καὶ ζωγρηθεὶς, ἀπήχθη ἐς Σάϊν πόλιν, ἐς τὰ ἑωυτοῦ οἰκία πρότερον ἐόντα, τότε δὲ Ἀμάσιος ἤδη βασιλήϊα. ἐνθαῦτα δὲ τέως μὲν ἐτρέφετο ἐν τοῖσι βασιληΐοισι, καί μιν Ἄμασις εὖ περιεῖπε. τέλος δὲ, μεμφομένων Αἰγυπτίων ὡς οὐ ποιοῖ δίκαια, τρέφων τὸν σφίσι τε καὶ ἑωυτῷ ἔχθιστον, οὕτω δὴ παραδιδοῖ τὸν Ἀπρίην τοῖσι Αἰγυπτίοισι. οἱ δέ μιν ἀπέπνιξαν, καὶ ἔπειτα ἔθαψαν ἐν τῇσι πατρωΐῃσι ταφῇσι. αἱ δέ εἰσι ἐν τῷ ἱρῷ τῆς Ἀθηναίης, ἀγχοτάτω τοῦ μεγάρου, ἐσιόντι ἀριστερῆς χερός. ἔθαψαν δὲ Σαΐται πάντας τοὺς ἐκ νομοῦ τούτου γενομένους βασιλέας ἔσω ἐν τῷ ἱρῷ. καὶ γὰρ τὸ τοῦ Ἀμάσιος σῆμα, ἑκαστέρω μέν ἐστι τοῦ μεγάρου ἢ τὸ τοῦ Ἀπρίεω

hanc stetisse sententiam, ne Deum quidem ullum regno exuere se posse; ita firmiter illud sibi stabilitum putabat. At tunc, quod dixi, collata acie devictus est: et, quum vivus in hostium pervenisset potestatem, Sain abductus est in pristinam suam domum, quae nunc Amasidis regia erat. Ibi aliquamdiu in regia nutritus est, et bene eum habuit Amasis: ad extremum vero, quum exprobrarent Aegyptii non recte eum facere quod alat virum et ipsis et sibi inimicissimum, tradidit Aprien Aegyptiis; qui eum strangularunt, ac deinde in patrio sepulcro sepeliverunt. Sepulcrum illud in Minervae templo est, proxime aedem sacram, intrantibus a laeva manu. Saitae enim cunctos ex hoc nomo oriundos reges intra templum hoc sepeliunt. Nam Amasidis etiam monumentum aliquan-

καὶ τῶν τούτου προπατόρων· ἔστι μέντοι καὶ τοῦτο ἐν
τῇ αὐλῇ τοῦ ἱροῦ, παστὰς λιθίνη μεγάλη, καὶ ἠσκη-
μένη στύλοισί τε φοίνικας τὰ δένδρεα μεμιμημένοισι,
καὶ τῇ ἄλλῃ δαπάνῃ. ἔσω δὲ ἐν τῇ παστάδι διξὰ θυ-
ρώματα ἕστηκε· ἐν δὲ τοῖσι θυρώμασι ἡ θήκη ἐστί.
170 Εἰσὶ δὲ καὶ αἱ ταφαὶ τοῦ οὐκ ὅσιον ποιεῦμαι ἐπὶ τοιού-
τῳ πρήγματι ἐξαγορεύειν τοὔνομα, ἐν Σάϊ, ἐν τῷ ἱρῷ
τῆς Ἀθηναίης, ὄπισθε τοῦ νηοῦ, παντὸς τοῦ τῆς Ἀθη-
ναίης ἐχόμεναι τοίχου. καὶ ἐν τῷ τεμένεϊ ὀβελοὶ ἑστᾶ-
σι μεγάλοι λίθινοι· λίμνη τέ ἐστι ἐχομένη, λιθίνῃ κρη-
πῖδι κεκοσμημένη, καὶ ἐργασμένη εὖ κύκλῳ, καὶ μέ-
γαθος, ὡς ἐμοὶ ἐδόκεε, ὅση περ ἡ ἐν Δήλῳ, ἡ τροχοει-
171 δὴς καλεομένη. Ἐν δὲ τῇ λίμνῃ ταύτῃ τὰ δείκηλα τῶν
παθέων αὐτοῦ νυκτὸς ποιεῦσι, τὰ καλέουσι μυστήρια

to quidem longius ab aede sacra abest quam Apriae et eius progenitorum; at est tamen etiam hoc in aula templi, thalamus lapideus ingens, columnis ornatus palmas arbores imitantibus alioque sumtu. Intra thalamum, repositorium est binis foribus clausum, atqui inibi est regis sepulcrum. (170.) Est vero etiam sepulcrum eius, cuius nomen tali occasione edere mihi nefas, in eodem Minervae templo Saitano, post aedem sacram, toti postico parieti aedis Minervae contiguum. Et in area templi stant obelisci ingentes lapidei: iuxtaque eos lacus est, lapidea crepidine ornatus et circumcirca pulcre elaboratus, eâdem (ut mihi videtur) magnitudine qua est lacus Deli, qui orbiculatus nominatur. (171.) In hoc lacu exhibent noctu speciem imaginemque casuum, qui illi [deo] acciderunt, quae *mysteria* vocant Aegyptii: de qui-

Αἰγύπτιοι. περὶ μέν νυν τούτων, εἰδότι μοι ἐπὶ πλέον ὡς ἕκαστα αὐτέων ἔχει, εὔστομα κείσθω. καὶ τῆς Δήμητρος τελετῆς πέρι, τὴν οἱ Ἕλληνες θεσμοφόρια καλέουσι, καὶ ταύτης εἰδότι μοι πέρι εὔστομα κείσθω, πλὴν ὅσον αὐτῆς ὁσίη ἐστὶ λέγειν. αἱ Δαναοῦ θυγατέρες ἦσαν αἱ τὴν τελετὴν ταύτην ἐξ Αἰγύπτου ἐξαγαγοῦσαι, καὶ διδάξασαι τὰς Πελασγιώτιδας γυναῖκας. μετὰ δὲ, ἐξαναστάσης πάσης Πελοποννήσου ὑπὸ Δωριέων, ἐξαπώλετο ἡ τελετή· οἱ δὲ ὑπολειφθέντες Πελοποννησίων καὶ οὐκ ἐξαναστάντες Ἀρκάδες, διέσωζον αὐτὴν μοῦνοι.

Ἀπρίεω δὲ ὧδε καταραιρημένου, ἐβασίλευσε Ἄ μ α- 172
σ ι ς, νομοῦ μὲν Σαΐτεω ἐών· ἐκ τῆς δὲ ἦν πόλιος, οὔνομά οἱ ἐστὶ Σιούφ. τὰ μὲν δὴ πρῶτα κατόνοντο τὸν Ἄμασιν Αἰγύπτιοι, καὶ ἐν οὐδεμιῇ μοίρη μεγάλη ἦγον, ἅτε δὴ δημότην τὸ πρὶν ἐόντα, καὶ οἰκίης οὐκ

bus equidem, quamquam satis singula quo pacto se habeant norim, silentium agere debeo. Etiamque de *Cereris sacris*, quae Thesmophoria Graeci vocant, silentium mihi agendum; nisi quatenus de his verba facere fas est. Danai filiae sacra haec ex Aegypto adtulerant, et Pelasgicas mulieres ea docuerant. Deinde, postquam tota Peloponnesus a Doribus eversa est et sedibus suis excita, perierunt haec sacra; solique Arcades, qui in Peloponneso manserunt, neque inde migrare coacti sunt, illa conservarunt.

(172.) Aprie ita sublato, *Amasis*, in Aegypto regnavit, ex Saitanâ praefecturâ oriundus, et quidem ex oppido cui nomen Siuph. Et primo quidem spreverunt Aegyptii Amasin, nec ullo magnopere loco

ἐπιφανέος· μετὰ δὲ, σοφίῃ αὐτοὺς ὁ Ἄμασις, οὐκ ἀγνωμοσύνῃ προσηγάγετο. ἦν οἱ ἄλλα τε ἀγαθὰ μυρία, ἐν δὲ καὶ ποδανιπτὴρ χρύσεος, ἐν τῷ αὐτός τε ὁ Ἄμασις καὶ οἱ δαιτυμόνες οἱ πάντες τοὺς πόδας ἑκάστοτε ἐναπονιζέατο. τοῦτον κατ' ὦν κόψας, ἄγαλμα δαίμονος ἐξ αὐτοῦ ἐποιήσατο, καὶ ἵδρυσε τῆς πόλιος ὅκου ἦν ἐπιτηδεώτατον· οἱ δὲ Αἰγύπτιοι φοιτέοντες πρὸς τὤγαλμα, ἐσέβοντο μεγάλως. μαθὼν δὲ ὁ Ἄμασις τὸ ἐκ τῶν ἀστῶν ποιεύμενον, συγκαλέσας Αἰγυπτίους, ἐξέφηνε φὰς „ἐκ τοῦ ποδανιπτῆρος τὤγαλμα γεγονέναι, ἐς τὸν πρότερον μὲν τοὺς Αἰγυπτίους ἐνεμεῖν τε καὶ ἐνουρέειν, καὶ πόδας ἐναπονίζεσθαι, τότε δὲ μεγάλως σέβεσθαι. ἤδη ὦν, ἔφη λέγων, ὁμοίως αὐτὸς τῷ ποδανιπτῆρι πεπρηγέναι· εἰ γὰρ πρότερον

habuere, ut qui de plebe olim fuisset, et ex domo minime illustri. Deinde vero callido quodam invento, non asperitate, ad officium eos redegit. Erant ei quum aliae res pretiosae permultae, tum pelluvium aureum, in quo et Amasis ipse et convivae omnes lavare pedes consueverant: hoc pelluvium confringi, ex eoque confici dei simulacrum iussit, quod in loco urbis opportunissimo erexit. Et Aegyptii frequentes ad simulacrum conveniebant, illudque magnâ religione colebant. Id ubi a civibus fieri intellexit Amasis, convocatis Aegyptiis, quod res erat, declaravit; dicens, *factum esse simulacrum illud ex pelluvio, in quod paullo ante et evomuissent Aegyptii et imminxissent, et pedes in eo abluissent, qui nunc illud magna religione colant. Iam igitur* (sic loqui pergebat) *suam sortem simillimam huic pelluvio*

εἶναι δημότης, ἀλλ᾽ ἐν τῷ παρεόντι εἶναι αὐτέων βα-
σιλεύς." καὶ τιμᾶν τε καὶ προμηθέεσθαι ἑωυτοῦ ἐκέ-
λευε. τοιούτῳ μὲν τρόπῳ προσηγάγετο τοὺς Αἰγυπτίους,
ὥστε δικαιοῦν δουλεύειν. Ἐχρᾶτο δὲ καταστάσει πρη- 173
γμάτων τοιῇδε. τὸ μὲν ὄρθριον, μέχρι ὅτου πληθώρης
ἀγορῆς, προθύμως ἔπρησσε τὰ προσφερόμενα πρήγμα-
τα· τὸ δὲ ἀπὸ τούτου ἔπινέ τε καὶ κατέσκωπτε τοὺς
συμπότας, καὶ ἦν μάταιός τε καὶ παιγνιήμων. ἀχθε-
σθέντες δὲ τούτοισι οἱ φίλοι αὐτοῦ, ἐνουθέτεον αὐτὸν,
τοιάδε λέγοντες· „Ὦ βασιλεῦ, οὐκ ὀρθῶς σεωυτοῦ
„προέστηκας, ἐς τὸ ἄγαν φαῦλον προάγων σεωυτόν.
„σὲ γὰρ χρῆν ἐν θρόνῳ σεμνῷ σεμνὸν θωκέοντα, δι᾽
„ἡμέρης πρήσσειν τὰ πρήγματα· καὶ οὕτω Αἰγύπτιοί
„τ᾽ ἂν ἐπιστέατο ὡς ὑπ᾽ ἀνδρὸς μεγάλου ἄρχονται,

esse: etsi enim prius fuisset plebeius, at in praesentiâ esse illorum regem, itaque illorum esse officium, sese honorare suique respectum habere. Tali modo Aegyptios eo adduxit, ut illi serviri aequum censerent. (173.) Idem in rebus agendis hoc usus est instituto: primo mane, usque ad id tempus quo celebrari forum hominibus solet, studiose peragebat negotia quaecumque obferebantur: ab illo vero tempore ad potandum et ad cavillandum cum compotoribus se dabat, iocisque et rebus ludicris indulgebat. Quibus rebus offensi amici, admonuerunt eum, dicentes: *Non e dignitate tua, Rex, te ipse moderas; et nimis te humiliter demittis. Debebas tu, venerando in throno venerabilis sedens, per totum diem administrationi rerum vacare. Ita sciturí erant Aegyptii, a magno viro se regi, tu-*

,,καὶ ἄμεινον σὺ ἂν ἤκουες. νῦν δὲ ποιέεις οὐδαμῶς βα-
,,σιλικά.“ Ὁ δ' ἀμείβετο τοισίδε αὐτούς· ,,Τὰ τόξα
,,οἱ κεκτημένοι, ἐπεὰν μὲν δέωνται χρᾶσθαι, ἐνταν-
,,νύουσι· ἐπεὰν δὲ χρήσωνται, ἐκλύουσι. εἰ γὰρ δὴ τὸν
,,πάντα χρόνον ἐντεταμένα εἴη, ἐκραγείη ἄν· ὥστε ἐς
,,τὸ δέον οὐκ ἂν ἔχοιεν αὐτοῖσι χρῆσθαι. οὕτω δὴ καὶ
,,ἀνθρώπου κατάστασις· εἰ ἐθέλοι κατεσπουδάσθαι αἰεὶ,
,,μηδὲ ἐς παιγνίην τὸ μέρος ἑωυτὸν ἀνιέναι, λάθοι ἂν
,,ἤτοι μανεὶς, ἢ ὅγε ἀπόπληκτος γενόμενος. τὰ ἐγὼ
,,ἐπιστάμενος, μέρος ἑκατέρῳ νέμω.“ Ταῦτα μὲν τοὺς
174 φίλους ἀμείψατο. Λέγεται δὲ ὁ Ἄμασις, καὶ ὅτε
ἦν ἰδιώτης, ὡς φιλοπότης ἐὼν καὶ φιλοσκώμμων, καὶ
οὐδαμῶς κατεσπουδασμένος ἀνήρ· ὅκως δέ μιν ἐπιλεί-
ποι πίνοντά τε καὶ εὐπαθέοντα τὰ ἐπιτήδεα, κλέπτε-

que melius audires. Nunc quae tu agis, minime decent regem. Quibus ille his verbis respondit: *Qui arcu utuntur, hi eum, quando fert usus, tendunt: postquam usi sunt, remittunt. Si enim perpetuo intentus esset, rumperetur; ut illo, ubi opus foret, non amplius possent uti. Eadem nempe est hominis conditio. Quod si quis semper vellet seriis rebus esse intentus, nec vicissim ad iocum se remittere; imprudenti huic accideret, ut vel furiosus fieret vel stupidus. Hoc ego intelligens, utrique rei suam partem tribuo.* Hoc ille amicis responsum dedit. (174.) Aiunt autem eumdem *Amasin*, quum privatus fuisset, etiam tunc compotationes cavillationesque amasse, nec ullo modo seriis rebus fuisse intentum; et, quando potantem voluptatibusque indulgentem defecissent necessaria, circumivisse et

σκε ἂν περιϊών. οἱ δ' ἄν μιν φάμενοι ἔχειν τὰ σφέτερα χρήματα, ἀρνεύμενον ἄγεσκον ἐπὶ μαντήϊον ὅκου ἑκάστοισι εἴη· πολλὰ μὲν δὴ καὶ ἁλίσκετο ὑπὸ τῶν μαντηΐων, πολλὰ δὲ καὶ ἀποφεύγεσκε. ἐπεί τε δὲ καὶ ἐβασίλευσε, ἐποίεε τοιάδε· ὅσοι μὲν αὐτὸν τῶν θεῶν ἀπέλυσαν μὴ φῶρα εἶναι, τούτων μὲν τῶν ἱρῶν οὔτε ἐπεμέλετο, οὔτε ἐς ἐπισκευὴν ἐδίδου οὐδέν· οὐδὲ φοιτέων ἔθυε, ὡς οὐδενὸς ἐοῦσι ἀξίοισι, ψευδέα τε μαντήϊα κεκτημένοισι. ὅσοι δέ μιν κατέδησαν φῶρα εἶναι, τούτων δὲ ὡς ἀληθέως θεῶν ἐόντων καὶ ἀψευδέα μαντήϊα παρεχομένων, τὰ μάλιστα ἐπεμέλετο.

Καὶ τοῦτο μέν, ἐν Σάϊ τῇ Ἀθηναίῃ προπύλαια θωυ- 175
μάσιά οἱ ἐξεποίησε, πολλὸν πάντας ὑπερβαλλόμενος τῷ τε ὕψεϊ καὶ τῷ μεγάθεϊ, ὅσων τε τὸ μέγαθος λί-

furto abstulisse aliena. Iam qui adfirmabant habere eum suam pecuniam, hi eum, quum negaret, ad oraculum ducebant quo quique utebantur: et a multis passim oraculis furti convincebatur, ab aliis absolvebatur. Postquam autem regno potitus est, hoc fecit: quicumque dii eum furti crimine absolverant, horum templa negligebat, neque ad illa reficienda quidquam dabat, neque sacra illis diis faciebat, ut qui nullius essent momenti, nec veracia haberent oracula. Qui vero furti eum arguerant, horum praecipuam curam agebat, ut qui vere dii essent, et oracula non mendacia exhiberent.

(175.) Et primo quidem in Saï urbe ad Minervae templum propylaea exstruxit mirabilia, superiores omnes, [qui talia exstruxerant,] altitudine superans, et amplitudine, et ipsorum lapidum tum magnitudi-

θων ἐστὶ, καὶ ὁκοίων τέων· τοῦτο δὲ, κολοσσοὺς μεγάλους καὶ ἀνδρόσφιγγας περιμήκεας ἀνέθηκε, λίθους τε ἄλλους ἐς ἐπισκευὴν ὑπερφυέας τὸ μέγαθος ἐκόμισε. ἠγάγετο δὲ τουτέων τοὺς μὲν, ἐκ τῶν κατὰ Μέμφιν ἐουσέων λιθοτομιέων· τοὺς δὲ ὑπερμεγάθεας, ἐξ Ἐλεφαντίνης πόλιος, πλόον καὶ εἴκοσι ἡμερέων ἀπεχούσης ἀπὸ Σάϊος. τὸ δὲ οὐκ ἥκιστα αὐτέων, ἀλλὰ μάλιστα θωυμάζω, ἔστι τόδε· οἴκημα μουνόλιθον ἐκόμισε ἐξ Ἐλεφαντίνης πόλιος· καὶ τοῦτο ἐκόμιζον μὲν ἐπ᾽ ἔτεα τρία, δισχίλιοι δέ οἱ προσετετάχατο ἄνδρες ἀγωγέες, καὶ οὗτοι ἅπαντες ἦσαν κυβερνῆται. τῆς δὲ στέγης ταύτης τὸ μὲν μῆκος ἔξωθεν, ἔστι εἷς τε καὶ εἴκοσι πήχεες· εὖρος δὲ, τεσσερεσκαίδεκα· ὕψος δὲ, ὀκτώ. ταῦτα μὲν τὰ μέτρα ἔξωθεν τῆς στέγης τῆς μουνολίθου ἐστί. ἀτὰρ ἔσωθεν τὸ μῆκος, ὀκτωκαίδεκα πη-

ne tum qualitate. Statuas item magnas et ingenti mole androsphinges dedicavit, lapidesque alios immanis magnitudinis ad reficienda aedificia adgerendos curavit. Horum alii ex lapicidina, quae adversus Memphin est, adgerebantur: ii vero qui immani erant magnitudine, ex Elephantine urbe, quae dierum non minus viginti navigatione abest a Sai. Quod vero ex his non minime miror, sed maxime omnium, *aedes* est *ex uno lapide*, quam ex Elephantine urbe transportandam curavit: qua in transportanda per tres annos occupati erant duo millia hominum, cui ea cura commissa erat, hique omnes erant navium gubernatores. Huius aedis longitudo extrinsecus est unius et viginti cubitorum; latitudo vero, quatuordecim; altitudo, octo cubitorum: hae sunt mensurae

χέων, καὶ πυγόνες· τὸ δὲ εὖρος, δυώδεκα πηχέων· τὸ δὲ ὕψος, πέντε πηχέων ἐστί. αὕτη τοῦ ἱροῦ κέεται παρὰ τὴν ἔσοδον. ἔσω γάρ μιν ἐς τὸ ἱρὸν φασὶ τῶνδ' εἵνεκα οὐκ ἐσελκύσαι· τὸν ἀρχιτέκτονα αὐτῆς, ἑλκομένης τῆς στέγης, ἀναστενάξαι, οἷά τε χρόνου ἐκγεγονότος πολλοῦ, καταχθόμενον τῷ ἔργῳ· τὸν δὲ Ἄμασιν, ἐνθυμιστὸν ποιησάμενον, οὐκ ἐᾷν ἔτι προσωτέρω ἑλκύσαι. ἤδη δέ τινες λέγουσι, ὡς ἄνθρωπος διεφθάρη ὑπ' αὐτῆς τῶν τις αὐτὴν μοχλευόντων, καὶ ἀπὸ τούτου οὐκ
ἐσελκυσθῆναι. Ἀνέθηκε δὲ καὶ ἐν τοῖσι ἄλλοισι ἱροῖσι 176
ὁ Ἄμασις πᾶσι τοῖσι ἐλλογίμοισι ἔργα τὸ μέγαθος ἀξιοθέητα· ἐν δὲ, καὶ ἐν Μέμφι, τὸν ὕπτιον κείμενον κολοσσὸν, τοῦ Ἡφαιστείου ἔμπροσθε· τοῦ πόδες πέντε καὶ ἑβδομήκοντά εἰσι τὸ μῆκος. ἐπὶ δὲ τῷ αὐτῷ βά-

aedis huius *monolithae* extrinsecus. Intrinsecus longitudo est octodecim cubitorum et viginti digitorum; latitudo, duodecim cubitorum; altitudo, quinque cubitorum. Posita haec est ad introitum templi: nam intra templum aiunt hac caussâ non fuisse pertractam: architectum, quum aegre promoveretur aedes, multumque temporis esset insumtum, vehementer dolentem operis molestiam, ingemuisse; idque animadvertentem *Amasin* non permisisse ut ulterius promoveretur aedes. Alii vero aiunt, quemdam ex his qui vectibus promovere aedem conabantur, fuisse ab illa oppressum, et ea caussâ non intus fuisse promotam. (176.) Sed et in aliis omnibus nobilioribus templis dedicavit *Amasis* opera ob magnitudinem spectatu digna: in his Memphi *colossum* illum resupinum ante Vulcani templum, cuius longitudo septuaginta

θρῳ ἑστᾶσι, Αἰθιοπικοῦ ἐόντος λίθου, δύο κολοσσοὶ, ἐείκοσι ποδῶν τὸ μέγαθος ἐὼν ἑκάτερος· ὁ μὲν ἔνθεν, ὁ δ' ἔνθεν τοῦ μεγάρου. ἔστι δὲ λίθινος ἕτερος τοσοῦτος καὶ ἐν Σάϊ, κείμενος κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον τῷ ἐν Μέμφι. τῇ Ἴσι τε τὸ ἐν Μέμφι ἱρὸν Ἄμασίς ἐστι ὁ ἐξοικοδομήσας, ἐὸν μέγα τε καὶ ἀξιοθεητότατον.

177 Ἐπ' Ἀμάσιος δὲ βασιλῆος λέγεται Αἴγυπτος μάλιστα δὴ τότε εὐδαιμονῆσαι, καὶ τὰ ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τῇ χώρῃ γινόμενα, καὶ τὰ ἀπὸ τῆς χώρης τοῖσι ἀνθρώποισι. καὶ πόλις ἐν αὐτῇ γενέσθαι τὰς ἁπάσας τότε δισμυρίας τὰς οἰκεομένας. νόμον δὲ Αἰγυπτίοισι τόνδε Ἄμασίς ἐστι ὁ καταστήσας· ἀποδεικνύναι ἔτεος ἑκάστου τῷ νομάρχῃ πάντα τινὰ Αἰγυπτίων, ὅθεν βιοῦ-

CLXXVI. 8. μεγάρου. μεγάλου, magni, *ed. Schaef. cum Valla.*

quinque pedum est: et super eadem basi duae stant statuae, utraque vicenûm pedum magnitudine, altera ab unâ aedis sacrae parte, altera ab alterâ: [*sive*, quarum altera hinc, altera illinc adstat maiori.] omnia haec ex Aethiopico lapide perfecta. Est autem etiam in Sai urbe similis *colossus* lapideus, eodem habitu positus quo ille Memphi. Etiam Isidi templum illud, quod Memphi est, Amasis exstruxit, magnum et spectatu dignissimum.

(177.) Regnante *Amasi* dicunt Aegyptum prosperitate maxime floruisse, tum quod ad commoda spectat quae fluvius regioni largitur, tum ad ea quae e terra homines percipiunt: et oppida habitata in câ tunc fuisse vicies mille. Amasis etiam est, qui legem illam Aegyptiis constituit, ut *Aegyptiorum quisque quotannis apud nomi sui praefectum profiteretur,*

ται· μὴ δὲ ποιεῦντα ταῦτα, μηδὲ ἀποφαίνοντα δικαίην ζόην, ἰθύνεσθαι θανάτῳ. Σόλων δὲ ὁ Ἀθηναῖος λαβὼν ἐξ Αἰγύπτου τοῦτον τὸν νόμον, Ἀθηναίοισι ἔθετο· τῷ ἐκεῖνοι ἐς αἰεὶ χρέωνται, ἐόντι ἀμώμῳ νόμῳ. Φιλέλλην 178
δὲ γενόμενος ὁ Ἄμασις, ἄλλα τε ἐς Ἑλλήνων μετεξετέρους ἀπεδέξατο, καὶ δὴ καὶ τοῖσι ἀπικνευμένοισι ἐς Αἴγυπτον ἔδωκε Ναύκρατιν πόλιν ἐνοικῆσαι· τοῖσι δὲ μὴ βουλομένοισι αὐτέων οἰκέειν, αὐτοῦ δὲ ναυτιλλομένοισι, ἔδωκε χώρους ἐνιδρύσασθαι βωμοὺς καὶ τεμένεα θεοῖσι. τὸ μέν νυν μέγιστον αὐτέων τέμενος, καὶ οὐνομαστότατον ἐὸν καὶ χρησιμώτατον, καλεύμενον δὲ Ἑλλήνιον, αἵδε πόλις εἰσὶ αἱ ἱδρυμέναι κοινῇ, Ἰώνων μὲν, Χίος, καὶ Τέως, καὶ Φώκαια, καὶ Κλαζομεναί· Δωριέων δὲ, Ῥόδος, καὶ Κνίδος, καὶ Ἁλικαρνησσὸς, καὶ

unde vitam sustentet: qui hoc non faceret, aut legitimum victum non declararet, is morte plecteretur. Quam legem laudabilem Solon, ab Aegyptiis acceptam, Atheniensibus tulit, qui perpetuo eâ utuntur. (178.) *Graecorum amicus* quum esset *Amasis,* et alia in Graecorum nonnullos beneficia contulit, et eis, qui in Aegyptum venirent, *Naucratin* urbem habitandam concessit: qui vero sedes in Aegypto figere nollent, tantum mercandi caussa in eam navigarent, his areas adsignavit ubi aras et templa diis erigerent. Maximum igitur illorum templum et celeberrimum, maximeque frequentatum, quod *Hellenium* nominatur, communi consilio sumtuque statuerunt hae civitates: ex Ionibus, Chius, Teos, Phocaea, et Clazomenae; ex Doribus, Rhodus, Cnidus, Halicarnassus, et Phaselis; ex Aeolibus, sola Mitylenaeorum civi-

Φάσηλις· Αἰολέων δὲ, ἡ Μιτυληναίων μούνη. τουτέων
μέν ἐστι τοῦτο τὸ τέμενος, καὶ προστάτας τοῦ ἐμπο-
ρίου αὗται αἱ πόλις εἰσὶ αἱ παρέχουσαι. ὅσαι δὲ ἄλ-
λαι πόλις μεταποιεῦνται, οὐδέν σφι μετεὸν μεταποιεῦν-
ται. χωρὶς δὲ, Αἰγινῆται ἐπ' ἑωυτῶν ἱδρύσαντο τέμενος
Διός· καὶ ἄλλο Σάμιοι, Ἥρης· καὶ Μιλήσιοι, Ἀπόλ-
179 λωνος. Ἦν δὲ τὸ παλαιὸν μούνη ἡ Ναύκρατις ἐμπό-
ριον, καὶ ἄλλο οὐδὲν Αἰγύπτου. εἰ δέ τις ἐς τῶν τι ἄλλο
στομάτων τοῦ Νείλου ἀπίκοιτο, χρῆν ὀμόσαι „μὴ μὲν
ἑκόντα ἐλθεῖν·" ἀπομόσαντα δὲ, τῇ νηῒ αὐτῇ πλέειν ἐς
τὸ Κανωβικόν· ἢ εἰ μή γε οἷά τε εἴη πρὸς ἀνέμους ἀν-
τίους πλέειν, τὰ φορτία ἔδεε περιάγειν ἐν βάρισι περὶ
τὸ Δέλτα, μέχρι οὗ ἀπίκοιτο ἐς Ναύκρατιν. οὕτω μὲν
180 δὴ Ναύκρατις ἐτετίμητο. Ἀμφικτυόνων δὲ μισθωσάν-

tas. Horum est hoc templum, haeque civitates constituunt praesides emporii. Quod si quae aliae partem illius sibi vindicant, rem sibi vindicant nihil ad se pertinentem. Praeter istud vero templum, seorsim Aeginetae statuerunt Iovis fanum; et Samii aliud Iunonis; tum Milesii, Apollinis. (179.) Fuitque olim solum in Aegypto emporium *Naucratis*, nec aliud ullum. Quod si quis in aliorum Nili ostiorum aliquod intrasset, iurare eum oportebat, *invitum eo se venisse;* tum, hoc praestito iure iurando, cum navi sua in Canobicum ostium tenebatur navigare, aut, si per contrarios ventos hoc ei non licuisset, oportebat merces navigiis Aegyptiis circum Delta circumvehere, donec Naucratin pervenisset. Ita Naucratis in honore erat. (180.) Quum Amphictyones, postquam superius templum Delphicum fortuito casu

των τὸν ἐν Δελφοῖσι νῦν ἐόντα νηὸν τριηκοσίων ταλάντων ἐξεργάσασθαι· ὁ γὰρ πρότερον ἐὼν αὐτόθι, αὐτομάτως κατεκάη· τοὺς Δελφοὺς δὲ ἐπέβαλλε τεταρτημόριον τοῦ μισθώματος παρασχεῖν. πλανώμενοι δὲ οἱ Δελφοὶ περὶ τὰς πόλις, ἐδωτίναζον· ποιεῦντες δὲ τοῦτο, οὐκ ἐλάχιστον ἐξ Αἰγύπτου ἠνείκαντο. Ἄμασις μὲν γάρ σφι ἔδωκε χίλια στυπτηρίης τάλαντα· οἱ δὲ ἐν Αἰγύπτῳ οἰκέοντες Ἕλληνες, εἴκοσι μνέας.

Κυρηναίοισι δὲ Ἄμασις φιλότητά τε καὶ συμ- 181
μαχίην συνεθήκατο. ἐδικαίωσε δὲ καὶ γῆμαι αὐτόθεν, εἴτ' ἐπιθυμήσας Ἑλληνίδος γυναικὸς, εἴτε καὶ ἄλλως φιλότητος Κυρηναίων εἵνεκα. γαμέει δ' ὦν, οἱ μὲν λέγουσι Βάττεω, οἱ δ' Ἀρκεσίλεω θυγατέρα, οἱ δὲ, Κριτοβούλου, ἀνδρὸς τῶν ἀστῶν δοκίμου· τῇ οὔνομα ἦν

conflagraverat, illud quod nunc est trecentis talentis elocassent aedificandum, cuius summae quartam partem Delphenses pro sua portione tenebantur conferre; circumeuntes hi per civitates, atque dona corrogantes, haud parum ex Aegypto retulerunt. Amasis enim mille eis dedit talenta aluminis; Graeci vero, in Aegypto habitantes, viginti libras.

(181.) Idem *Amasis* cum *Cyrenaeis* mutuam amicitiam societatemque contraxit. Constituitque etiam uxorem ex eorum regione ducere, sive quod Graecam habere uxorem desideraret, sive omnino amicitiae caussâ, quam cum Cyrenaeis colebat. Duxit igitur spectati inter populares suos viri (quem Battum alii, alii Arcesilam, rursusque alii Critobulum dicunt) filiam, nomine *Ladicen*. Cum qua quoties

Λαδίκη. τῇ ἐπεί τε συγκλίνοιτο ὁ Ἄμασις, μίσγεσθαι οὐκ οἷός τε ἐγένετο· τῇσι δὲ ἄλλῃσι γυναιξὶ ἐχρᾶτο. ἐπεί τε δὲ πολλὸν τοῦτο ἐγίνετο, εἶπε ὁ Ἄμασις πρὸς τὴν Λαδίκην ταύτην καλεομένην· „Ὦ γύναι, κατά με ἐφάρμαξας, καὶ ἔστι τοι οὐδεμίη μηχανὴ μὴ „οὐκ ἀπολωλέναι κάκιστα γυναικέων πασέων.“ Ἡ δὲ Λαδίκη, ἐπεί τέ οἱ ἀρνευμένῃ οὐδὲν ἐγίνετο πρηΰτερος ὁ Ἄμασις, εὔχεται ἐν τῷ νόῳ τῇ Ἀφροδίτῃ, ἤν οἱ ὑπ' ἐκείνην τὴν νύκτα μιχθῇ ὁ Ἄμασις, τοῦτο γάρ οἱ κακοῦ εἶναι μῆχος, ἄγαλμά οἱ ἀποπέμψειν ἐς Κυρήνην. μετὰ δὲ τὴν εὐχὴν αὐτίκα οἱ ἐμίχθη ὁ Ἄμασις· καὶ τὸ ἐνθεῦτεν ἤδη ὁκότε ἔλθοι πρὸς αὐτὴν, ἐμίσγετο· καὶ κάρτα μιν ἔστερξε μετὰ τοῦτο. ἡ δὲ Λαδίκη ἀπέδωκε τὴν εὐχὴν τῇ θεῷ. ποιησαμένη γὰρ ἄγαλμα, ἀπέπεμψε ἐς Κυρήνην, τὸ ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ ἦν σόον, ἔξω

CLXXXI. 14. νόῳ. *Alii* ἐν τῷ νηῷ, in templo.

concumberet Amasis, coire non poterat, quum tamen aliis mulieribus uteretur. Id ubi saepius ei accidit, dixit ad hanc Ladicen Amasis: *Veneficiis, ó mulier, adversus me usa es: quare effugere nullo pacto potes, quo minus pessime pereas, mulierum pessima.* Tum Ladice, postquam negando nihilo placatiorem reddere illum potuit, intra animum suum Veneri votum fecit, si ea nocte coisset cum ipsa Amasis, (id enim unum esse calamitatis effugium) statuam se ei Cyrenen missuram. Et post hoc conceptum votum continuo cum ea coiit Amasis; et, quoties deinde cupido eum incessit, coibat; vehementerque eam ab illo tempore diligebat. Et illa faciendam curavit imaginem, Cyrenenque misit; quae adhuc

τετραμμένον τοῦ Κυρηναίων ἄστεος. ταύτην τὴν Λαδίκην, ὡς ἐπεκράτησε Καμβύσης Αἰγύπτου, καὶ ἐπύθετο αὐτῆς ἥ τις εἴη, ἀπέπεμψε ἀσινέα ἐς Κυρήνην.

182 Ἀνέθηκε δὲ καὶ ἀναθήματα ὁ Ἄμασις ἐς τὴν Ἑλλάδα· τοῦτο μὲν, ἐς Κυρήνην ἄγαλμα ἐπίχρυσον Ἀθηναίης, καὶ εἰκόνα ἑωυτοῦ γραφῇ εἰκασμένην· τοῦτο δὲ, τῇ ἐν Λίνδῳ Ἀθηναίῃ δύο τε ἀγάλματα λίθινα, καὶ θώρηκα λίνεον ἀξιοθέητον· τοῦτο δ', ἐς Σάμον τῇ Ἥρῃ εἰκόνας ἑωυτοῦ διφασίας ξυλίνας, αἳ ἐν τῷ νηῷ τῷ μεγάλῳ ἱδρύατο ἔτι καὶ τὸ μέχρις ἐμεῦ, ὄπισθε τῶν θυρέων. ἐς μέν νυν Σάμον ἀνέθηκε κατὰ ξεινίην τὴν ἑωυτοῦ τε καὶ Πολυκράτεος τοῦ Αἰάκεος· ἐς δὲ Λίνδον, ξεινίης μὲν οὐδεμιῆς εἵνεκεν, ὅτι δὲ τὸ ἱρὸν τὸ ἐν Λίνδῳ τὸ τῆς Ἀθηναίης λέγεται τὰς τοῦ Δαναοῦ θυγατέρας

mea aetate superfuit, extra Cyrenaeorum urbem spectans. Eamdem Ladicen Cambyses, Aegypto potitus, postquam ex ea, quaenam esset, cognosset, illaesam Cyrenen remisit. (182.) Dedicavit *Amasis* dona etiam in Graeciam: et primum quidem Cyrenen Minervae statuam misit inauratam, et sui imaginem picturâ adsimulatam: tum Minervae quae Lindi colitur, duas statuas lapideas, et thoracem lineum spectatu dignum; denique Iunoni Samiae binas sui imagines ex ligno sculptas, quae in magno templo ad meam usque aetatem steterunt post fores. Et Samum quidem dona haec miserat hospitii caussâ, quod ei cum Polycrate Aeacis filio intercesserat: Lindum vero, nullius quidem hospitii caussâ, sed quoniam Minervae templum Lindi exstructum esse perhibetur a Danai filiabus, quae ad illam oram adpulissent, quum

ἱδρῦσθαι προσσχούσας, ὅτε ἀπεδίδρησκον τοὺς Αἰγύπτου παῖδας. ταῦτα μὲν ἀνέθηκε ὁ Ἄμασις. Εἷλε δὲ Κύπρον πρῶτος ἀνθρώπων, καὶ κατεστρέψατο ἐς φόρου ἀπαγωγήν.

ἹΣΤΟΡΙΩΝ ἩΡΟΔΟΤΟΥ Β΄.

fugerent Aegypti filios. Haec sunt donaria, quae Amasis dedicavit. Idem vero etiam Cyprum, a nemine ante illum subactam, cepit, tributariamque sibi fecit.

FINIS LIBRI SECUNDI.

ARGUMENTUM LIBRI PRIMI.

Auctoris consilium in scribendis his Historiis. (*Prooem.* coll. *cap.* 5.) Inimicitiarum inter Graecos et Asiae populos prima origo, mutui raptus mulierum, *Iûs*, *Europae*, *Medeae*, *Helenae*. (*Cap.* 1-5.) Primus e barbaris *Croesus*, Lydiae rex, Graecos Asiam incolentes tributarios fecit. (6.) Lydorum primi reges, ab *Atye* oriundi: dein *Heraclidae*, quorum primus *Agron*, postremus *Candaules*; (7.) qui insano uxoris amore captus, stolidum consilium init. (8-10.) Reginae iussu *Gyges* Candaulem interficit, et imperium ad *Mermnadas* transfert: (11-13.) donaria Delphos mittit, Mileto et Smyrnae arma infert, Colophonem capit. (14.) *Ardys*, Gygis filius: quo regnante *Cimmerii* Sardes capiunt. (15.) *Sadyattes* bellum undecim annorum inchoat cum Milesiis, continuatum ab eius filio *Alyatte*; qui Cimmerios ex Asia eiicit, et cum *Thrasybulo*, Milesiorum tyranno, pacem componit. (16-22.) Thrasybuli amicus Periander Corinthius, cuius aetate *Arion*, dithyrambi auctor, delphino per mare vectus, Corinthum salvus evasit. (23. 24.) *Glaucus*, inventor artis ferruminandi. (25.)

Croesus, Alyattae filius, postquam Graecos Asiam incolentes tributarios fecit, insulanos adgressurus, callido monito deterretur a Biante sive a Pittaco. (26. 27.) Solon Sardes venit, et cum *Croeso* de fortuna humana disputans, primo *Tellum*, dein *Cleobin* et *Bitonem* hominum beatissimos praedicat. (29-33.) *Croesi* somnium de filio. (34.) *Adrastus*, supplex receptus a Croeso, (35.) aprum in Olympo Mysiae feriturus, Croesi filium invitus occidit. (36-45.) Medis a *Cyro* devictis, *Croesus* de Persarum potentia sollicitus, *Oracula* consulturus, primum veracitatem illorum tentat: (46. 47.) probat maxime *Delphicum*, tum et *Amphiarai* oraculum: (48. 49.) magnifica

dona ex auro et argento Delphos mittit; (50. 51.) et alia Thebas ad Amphiaraum. (52.) Oraculorum anceps responsum de bello Persis inferendo. (53. 54.) Denuo consulit Croesus de imperii sui diuturnitate. (55.)

Graecorum populum potentissimum *Croesus* socium sibi conciliaturus, reperit prae caeteris excellere *Lacedaemonios* et *Athenienses;* illos *Hellenicae* stirpis, principes generis *Dorici;* hos, *Pelasgicae* stirpis, *Ionici* generis principes. (56.) *Hellenicae* gentis migrationes variae. (*ibid.*) *Pelasgi* barbara lingua usi. *Attica* gens ex Pelasgis ad Hellenas transiit, linguamque mutavit. (57.) Quare plurimum creverint *Hellenes; Pelasgi* minus. (58.) *Pisistratus*, Croesi aetate tyrannidem occupaverat *Atheniensium*, in tres factiones scissorum: (59.) bis eiectus, bis denuo imperium recuperavit: (60-63.) Naxum insulam armis subegit; Delum expiavit. (64.) *Lacedaemonii*, florentes legibus a *Lycurgo* datis, (65.) bello cum *Tegeatis* parum prospere gesto, ad extremum, repertis *Orestis* ossibus, superiores discesserant. (66-68.) Foedus cum Lacedaemoniis init *Croesus*. (69.) Crater ab his Croeso missus, intercipitur a Samiis. (70.)

Sapiens vir Lydus *Croeso* frustra dissuadet *bellum adversus Persas*. (71.) *Cappadoces*, a Graecis *Syrii* dicti, prius Medis, nunc Cyro parebant: inter eos et Lydiam *Halys* fluvius terminus erat. (72.) Cappadociam *Cyro* eripere cogitat *Croesus*, et ulcisci *Astyagem* Medum, adfinem suum, cui *Cyrus* regnum ademerat. Adfinitas illa contracta fuerat pace inter utriusque patrem, *Alyatten* et *Cyaxarem*, compositâ post bellum ob Scythas transfugas gestum: quo bello inciderat *solis defectus*, a *Thalete* praedictus. (*cf. cap.* 103.) Pacem conciliaverat *Labynetus*, rex Babyloniae. (73. 74.) Traiecto *Haly* praelium in agro Pterio inter *Croesum* et *Cyrum* aequo marte committitur. (75. 76.) Sardes redit Croesus, proximo vere bellum redintegraturus. (77.) De portento, quod Sardibus incidit, consuluntur Telmissenses aruspices. (78.)

Croesum in Lydiam sequitur *Cyrus*, et praelio prospere pugnato, in quo camelos equitatui hostium opposuit, *Sardes* obsidet. (79-81.) *Lacedaemonii*, auxilio vocati a Croeso, cum *Argivis* de *Thyrea* contendebant: selecti utrimque trecenti iuvenes se mutuo trucidarunt; unus Laco victor discessit: in luctu Argivi comam tondere, Lacedaemonii alere comam, tunc primum instituerunt. (82.) His *Croeso* opem laturis nunciatur, captum illum esse a *Cyro*. (83.)

Meles olim rex Lydiae *leonem*, e pellice natum, circa *Sardium* murum portari iusserat: capta arx est ex ea muri parte, quae insuperabilis visa erat. (84.) *Croesi* filius mutus, Persâ in patrem irruente, subito loqui coepit. (85.) *Croesus*, compedibus vinctus, et rogo impositus, *Solonis* recordatus est. (86.) Quum in eo esset ut igni cremaretur, partim Cyri poenitentiâ, partim miraculoso imbre, incolumis servatus est. (87.) Colitur *Croesus* a Cyro, eique bonum dat consilium. (88. 89.) Apollini Delphico per legatos mala sua exprobrat; qui vicissim illi vaticiniorum suorum (in his illius, quo *mulum* dixerat *Cyrum*) reddit rationem. (90. 91.) Memorantur alia donaria diversis in templis a Croeso consecrata; et supplicium de homine sumtum, qui fratri Croesi contra ipsum faverat. (92.)

Memorabilia *Lydiae:* ingens *Alyattae* sepulcrum: Lydiae puellae, meretrices; Gygaea palus. (93.) *Lydi* primi aurum et argentum signarunt; cauponas instituerunt; fame pressi, ludos varios invenerunt: *Thyrrheno* duce, *Atyis* filio, coloniam in Umbriam miserunt. (94.)

Exponere nunc adgreditur Scriptor, *CYRUS* hic *quisnam fuerit*, qui Croesum regno exuit; et *quo pacto Asiae imperio potiti sint* ***PERSAE*** illi, quorum successores, quum universam subigere Graeciam conati essent, ipsi compluribus nobilissimis praeliis superati a Graecis, turpi fuga salutem in Asia coacti sunt repetere. (95.)

Superioris Asiae imperium postquam per 520 annos tenuissent *Assyrii*, ab his primi defecerunt *Medi*,

et in libertatem se vindicarunt, dein alii populi. (*Ibid.*) Apud Medos *Deioces*, regnum adfectans, iuri dicundo primum operam navavit, dein callido usus consilio, ad extremum rex nominatus, *Ecbatana* condidit: (96-98.) tum, rerum administrandarum ordine constituto, severe ius dixit. (99. 100.) Varii *Medorum populi*. (101.) Deioci, postquam annos 53 regnasset, successit filius *Phraortes;* qui, *Persis* et aliis Asiae gentibus imperio suo subiectis, *Assyrios* adgressus periit, anno regni vicesimo secundo. (102.) Hunc secutus *Cyaxares*, militum genera distinxit, et per ordines partitus est: idem qui Lydis bellum fecit. (103. *coll. c.* 74.)

Cyaxari, *Ninum* obsidenti, *Assyriorum* caput, superveniunt *Scythae*, ex Europa in Asiam erumpentes. (*Eod.cap.* 103. *coll.* I. 15. et IV. 10 *seq.*) *Scythae*, subactis Medis, omni Asia potiuntur. (104.) Eisdem in Aegyptum pergentibus occurrit *Psammitichus* rex, eisque ut redeant persuadet. Horum nonnulli *Veneris Uraniae* templum Ascalone spoliant, indeque *morbo muliebri* adficiuntur. (105. *cf.* IV. 67.) Post annos 28 Scythae Asiâ eiiciuntur; regnum recipiunt *Medi*, et *Nino* captâ *Assyriam* sibi subiiciunt. (106.)

Cyaxari, quadragesimo ex quo regnare coeperat anno, successit filius *Astyages;* qui *Mandanen* filiam, ob somnium sibi oblatum, homini *Persae*, cui *Cambysi* nomen, dedit in matrimonium. (107.) Alio somnio territus Astyages, puerum quem Mandana peperit (eumdem qui dein *Cyrus* nominatus est) *Harpago* tradit necandum. (108.) Harpagus puerum bubulco regis tradit exponendum in montium iugis: (109. 110.) sed ille suum puerum mortuum exponit, illumque pro suo educat. (111-113.)

Cyrus, puer decennis, a collusoribus rex nominatus, severum imperium exercet, eoque nomine apud *Astyagen* accusatur. (114.) Interroganti regi animo constanti respondens, agnoscitur ab eo; et bubulcus verum fatetur. (115. 116.) *Harpagus* factum excusat; et Astyages dissimulat iram: (117. 118.) sed idem mox

Harpago carnes filii comedendas adponit. (119.) Cyaxares, deliberatione cum Magis instituta, impletum somnii fatum credens, salvum puerum ad parentes in Persiam dimittit. (120. 121.) Fama sparsa de nutrice illius cane. (122. *coll. c.* 110.)

Harpagus, regis odio, exstimulat *Cyrum* adversus avum, literis missis corpori leporis exenterati insutis. (123. 124.) *Persarum diversi populi,* quos callido invento *Cyrus* ad defectionem a Medis inpellit. (125. 126.) *Medi* praelio fusi a *Persis.* (127.) Altero praelio *Astyages* vivus capitur a *Cyro.* (128. 129.) Ita Cyrus et *Persae superiori Asia potiti sunt,* cui per 128 annos *Medi* imperaverant. (130.)

Persarum instituta. Dii et sacrificia. (131. 132.) *Mores:* diem natalem festum agunt: quo victu vivant: vino indulgent: eorum verecundia: compotantes deliberant. (133.) Osculatio et adoratio salutantium: observantiae cultus inter vicinos: quam de se ipsi habeant opinionem. (134.) Externos mores facillime adsciscunt. (135.) Numerosa soboles patribus laudi et honori: liberorum educatio. (136.) Immunitas a poena capitali ob unum solum delictum. Parricidium non credunt fieri posse. (137.) Mendacium et aes alienum res omnium turpissimas ducunt: lepra adfectis aut vitiligine quid faciant. Fluminum cultus. (138.) *Nomina* omnia desinere in literam *S.* (139.) Sepultura. *Magi* Persarum et sacerdotes Aegyptiorum qua in re differant. (140.)

Ionum et *Aeolensium* legatis, Sardes missis, *Cyrus* fabulam narrat de tibicine et piscibus: quo metu illi territi (praeter *Milesios,* quibuscum foedus fecerat) oppida muniunt, et Spartam legatos mittunt. (141.) *Ionicae civitates duodecim*, communi *Ionum* nomine (quod respuunt alii populi eiusdem stirpis) gaudent, et communi in loco sacro, cui *Panionium* nomen, conveniunt, communeque festum *Panionia* celebrant. (142. 143. *coll. c.* 148.) Similiter *quinque Dorienses civitates* (olim sex, priusquam excluderetur *Halicarnassus*) ad templum *Triopici Apollinis* commune sacrum ludosque celebrant. (144.)

Iidem *Iones* olim in Peloponneso (sicut dein *Achaei*) duodecim civitates tenuerant. (145.) Ionibus Asiam incolentibus immixtae sunt aliae familiae Graecae, quae non sunt ex Ionica stirpe. Qui Iones *Athenis* in Asiam migrarunt, hi Caricas duxere uxores, quarum occiderant parentes. (146.) *Apaturia* festum, et *Panionia*. (147. 148.) *Aeolicae* civitates, in continente. (149.) *Smyrna* ex his amissa. (150.) Aeolicae civitates in Ida, cum his non coniunctae: reliquae, in insulis. Aeolenses ob *Cyri* metum Ionibus se adiungunt. (151.)

Lacedaemonii *Ionibus* auxilium negant; sed tamen Cyro, ne Graecos vexet, denunciant. (152.) *Cyrus* contemtim respondit: Sardibus redit, *Croesum* secum ducens; Babyloniis bellum ipse, Ionibus per legatos, facturus. (153.)

Lydi, Pactya duce, rebellant: quibus *Cyrus*, intercedente *Croeso*, veniam dat hac lege, ut arma tradant, et virilem vitae rationem cum muliebri permutent. (154-156.) Pactyas Cumas effugit; de quo Persis tradendo Cumani oraculum *Branchidarum* consulentes, mirum referunt responsum. (157-159.) Chii Pactyam, a Cumanis ad ipsos dimissum, Persis tradunt, pretium pacti *Atarnensem* agrum. (160.) Mazares, dux Persarum, bello persequitur eos qui cum Pactya rebellaverant. (161.) Cuius successor Harpagus, iactis aggeribus urbes *Ionicas* oppugnans, primum *Phocaeam* adgressus est. (162.)

Phocaeenses olim longinquas exercuerant navigationes; et *Arganthonium*, Tartessi regem, habuerant amicum: (163.) nunc, urbe relicta, *Corsicam* habitatum abierunt; unde, post praelium navale cum Carthaginiensibus et Tyrrhenis parum prospere commissum, Rhegium petentes, *Hyelam* sive *Veliam* oppidum condiderunt. Agyllaeorum ager, caedibus pollutus, quo pacto expiatus. *Cyrnus* heros. (164-167.) *Teii*, Harpago moenibus potito, Thraciam petentes, *Abderam* condiderunt. (168.) Caeteri *Iones*, continentem habitantes, servitutem subierunt. (169.) *Biantis* olim consilium Ionibus datum; item aliud *Thaletis*. (170.)

Cares, olim insulani, Minoi paruerant, *Leleges* dicti. Eorum tria utilia inventa. *Iupiter Carius*. Tres fratres, *Mysus*, *Lydus*, *Car*. (171.) *Cauniorum* origo et mores. (172.) *Lycii*, olim *Termilae* dicti, ex Creta Sarpedone duce in Asiam migraverant: horum quisque genus suum a matribus, non a patribus, derivat. (173.) *Caria* ab Harpago subacta. *Cnidii* frustra conantur isthmum perfodere. (174.) *Pedasensium* virtus: Minervae sacerdos in adversis eorum barbata. (175.) *Xantho* et *Cauno* oppidis non prius potitus est Harpagus, quam armati omnes pugnando, reliqui incolae igne ab eisdem succenso, periissent. (176.)

Cyrus superiorem omnem Asiam (Assyriam et Babyloniam) subigit. (177.) *Babylonis* urbis magnitudo, pulcritudo, fossae, murus, fluvius interfluens, templa. (178-183.) Regina olim *Semiramis* per campum, inundari ab Euphrate solitum, aggeres duxerat. (184.) *Nitocris* cursum Euphratis flexuosum reddidit, et lacunam ingenti ambitu effodit: (185.) fluminis labra intra urbem opere lateritio munivit, et ponte iunxit. (186.) Sepulcrum sibi exstruxit cum dolosa inscriptione, qua dein delusus *Darius* est. (187.)

Adversus *Labynetum*, Babyloniae regem, proficiscitur *Cyrus*. (188.) Aqua ex *Choaspe* fluvio. (*ibid.*) *Gyndem* amnem in 360 rivos scindi Cyrus iubet. (189.) Babylonios, praelio victos et in urbem compulsos, frustra obsidet. (190.) *Euphrate* in lacunam derivato, intrans per alveum, incautos opprimit *Babylonios*. (191.)

Babylonicae regionis potentia. Equorum foetura. Canes Indici. (192.) Ager quomodo irrigetur, fertilissimus frugum, arborum sterilis: oleum ex sesamo: ex palma panis et vinum et mel. (193.) Navium ex Armenia Babylonem venientium structura et ratio. (194.) Corporum cultus apud Babylonios. (195.) Laudabilis ratio qua puellae olim in matrimonium vendebantur. (196.) Aegroti exponuntur in foro. (197.) Sepultura, luctus, alia. (198.) Lex turpissima de cultu *Mylittae*, Veneris Assyriae. (199.) Tres Babyloniorum tribus nonnisi piscibus vivunt. (200.)

Adversus *Massagetas* expeditionem parat *Cy-*

rus. (201.) *Araxes* fluvius: eius insulae; insulani odore fructus cuiusdam in ignem coniecti inebriari gaudent. (202.) *Mare Caspium. Mons Caucasus*, et incolarum vitae ratio. (203.) *Massagetarum* situs: cur eos bello petierit *Cyrus*. (204.) *Tomyri* reginâ dolo frustra tentatâ, Araxem traiicere Cyrus parat. (205.) Optionem Tomyris Cyro proponit. (206.) Croesi consilio usus Cyrus, Araxen traiicit; filium vero suum *Cambysen* cum *Croeso* in Persiam remittit. (207.) Somnium Cyri de *Dario*, Hystaspis filio. (208-210.) Massagetarum pars tertia per dolum caesa; Tomyridis filius captus. (211.) Mater filium repetens, minatur Cyro. (212.) Iuvenis vitam sibi adimit. (213.) Praelium acerrimum: victrix *Tomyris* saevit in *Cyri* cadaver. (214.) *Massagetarum* cultus: auro et aere abundant, argenti et ferri egent. (215.) Uxores habent communes: aetate provectos mactant et epulantur: Soli equos immolant. (216.)

ARGUMENTUM LIBRI SECUNDI.

CAMBYSES, Cyri filius, *expeditionem in Aegyptum* suscipit. (*Cap.* 1.) *Antiquitatem gentis Aegyptiae* mira ratione exploravit Psammitichus. (2.) Quibus *auctoribus* vetustas *res Aegyptiorum* exponat Herodotus; de Diis caute verba facturus. (3.) Primi Aegyptii *annum* invenerunt, et in XII. partes distribuerunt. (4.) Regnante Mene, tota Aegyptus, exceptâ *Thebaide*, palus fuerat. (5.) Mensurae terrarum: orgya, stadia, parasangae, schoeni. (6.) Aegyptus a mari usque Heliopolin in latitudinem patet; (7.) inde angusta, montibus utrimque cincta. (8.) Iter Heliopoli Thebas, et Thebis Elephantinen. (9.) Terra inter montem Arabicum et Libycum, olim *sinus maris*, similis Arabico sinui. (10. 11.) *Solum Aegypti* a vicinarum terrarum solo diversum. (12.) Quanta fuerit *Nili altitudo*, quum Aegyptum irrigaret regnante Mene; quanta, Herodoti aetate. Famis periculum metuendum Graecis, ni pluat; (13.) Aegyptiis, quando *Nilus* non poterit inundare terram,

cuius fructum nunc minimo labore percipiunt Aegyptii. (14.)

Refelluntur Iones, solum Delta *Aegyptum* esse dicentes. (15. 16.) Asiae et Africae terminus *Nilus*: eius cursus, et septem ostia. (17.) Oraculi responsum, *quousque pateat Aegyptus*. (18.) *Nili* singularis *natura*. (19.) De *caussa incrementi annui Nili* sententiae tres, Herodoto improbatae: (20-23.) Herodoti sententia: (24. 25.) inversis coeli regionibus, *Danubio* idem eventurum. (26.) Auras cur non exspiret Nilus. (27.) De *Nili fontibus* fabula. (28.) Nili cursus ultra Elephantinen; *Tachompso* insula; oppidum *Meroë*. (29.) *Automoli*, praesidiarii olim Aegyptiorum, qui ad *Aethiopes* transfugerunt. (30.) Ab occidente ibi fluit *Nilus*. (31.) *Nasamones* iuvenes *interiora Africae* peragrarunt, donec ad fluvium pervenerunt, quem esse *Nilum* existimat Herodotus cum *Etearcho*, rege Ammoniorum. (32-34.)

Aegyptiorum mores, ab aliis populis prorsus diversi: (35-37.) duplex *scripturae* genus. (37.) *Ritus religiosi* Boum sacrificandorum exploratio et immolatio. (38-40.) Boves feminae *Isidi* consecratae. Graecos aversantur Aegyptii. (41.) Non eosdem Deos colunt omnes Aegyptii, nisi *Isidem* et *Osiridem*. Iupiter *Ammon* cur arietina facie. (42.) *Hercules*, antiquus apud Aegyptios deus. (43.) Hercules Tyrius, et Thasius. Graecorum *Hercules*, alius *Olympius*, alius heros. (44.) Absurda Graecorum de Hercule fabula. (45.) *Pan* apud Mendesios, in antiquissimorum octo deorum numero. (46.) *Sues* non immolant Aegyptii, nisi semel quotannis *Lunae* et *Baccho*. (47. 48.) *Melampus* Bacchi sacra, a Cadmo accepta, Graecos docuit. (49.)

Deos suos *Graeci* partim ab Aegyptiis, partim a Pelasgis acceperunt; unum *Neptunum* ab Afris. (50.) *Mercurii* imagines erectis pudendis. *Pelasgi* Samothraciam incolentes. *Cabirorum* sacra. (51.) Deos olim Pelasgi nullis nominibus propriis insignitos coluerant. (52.) *Homeri* et *Hesiodi* theogoniae. (53.) Origo duorum *Iovis oraculorum*, Ammonii et Do-

donaei. (54-57.) *Pompae* sacrae, diversis diis diversas in urbes ductae ab Aegyptiis. (58. 59.) *Dianae* festum Bubasti celebratum. (60.) *Isidis* festum, in urbe Busiri. (61.) *Minervae* festum nocturnum, *lucernis* per totam Aegyptum *accensis*. (62.) *Solis* festum Heliopoli; *Latonae*, in Buto urbe; *Martis* festum Papremi, quo fustibus se mutuo caedebant. (63. 64.) Aegyptiorum et Graecorum in templis adeundis castitas. (64.)

Bestiarum cultus. (65.) *Felium* singularis instinctus: luctus in morte felis, et canis. (66.) Bestiarum mortuarum sepultura. (67.) *Crocodili* natura et mores: (68.) nomen graecum est: Aegyptiis *champsa* vocatur. (69.) Captura crocodilorum. (70.) *Hippopotamus*. (71.) Lutra, lepidotus piscis, vulpanser. (72.) *Phoenix*, avis fabulosa. (73.) Sacri serpentes Thebis. (74.) Ex Arabiâ advolantes *serpentes alatos* conficiunt *ibides* aves, quae idcirco sacrae habentur. (75. 76.)

Aegyptii, omnium hominum doctissimi. Eorum cura corporis; cibus et potus. (77.) In comessatione meminerunt mortis. (78.) Carmen patrium *Maneros*, qui Graecis *Linus*. (79.) Honor maiorum natu. Salutatio mutua. (80.) Vestis linea; item lanea, sed hac indutos templum ingredi nefas. Consentiunt *Orphica* et *Bacchica* instituta, eademque *Aegyptia* et *Pythagorica*. (81.) Ex diei natalis et ex prodigiorum adcurata observatione praedicunt futura. (82.) Divinationem solis diis tribuunt. (83.) *Latonae* oraculum. (*ibid.* coll. c. 155.) Morborum aliorum alii medici. (84.) Luctus in morte propinquorum. (85.) Triplex *condiendorum cadaverum* ratio. (86-88.) Nobilis mulier non continuo post mortem conditur. (89.) A crocodilo raptus, aut fluvio mersus, sacrum funus. (90.) In urbe Chemmi templum *Persei*. (91.)

Aegyptiorum loca palustria incolentium victus e *loto*, et *byblo*. (92.) *Pisces gregales* in mare enatant, redeuntque ad parienda ova. (93.) Oleum ex *kiki* s. *sillicyprio*. (94.) Remedium adversus *culices*. (95.) *Navium* structura et cursus. (96.) Aegypti a

Nilo inundatae facies et navigatio ultro citroque. (97.) *Anthylla* urbs, et *Archandropolis.* (98.)

Antiqua *Aegypti historia.* Primus rex *Menes*, Memphin condidit, in eaque Vulcani templum. (99.) Post Menem reges cccxxx: in his Aethiopes xviii. Regina *Nitocris*, caedem fratris ulta. (100.) *Moeris* rex. (101.) *Sesostris* Asiam et Europam, Thraciam usque, subigit. (102. 103.) *Colchi*, ab Aegyptiis oriundi. (104. 105.) Cippi a Sesostri positi. (106.) Reditus in Aegyptum. (107 - 110.) *Geometriae* origo. (109.) *Colossi* a Sesostre positi. (110.) *Phero* rex, caecus factus, recuperato visu saevit in mulieres. (111.) *Proteus* rex: *Veneris hospitae* templum. (112.) *Parin*, cum *Helena* in Aegyptum delatum, eiecit Proteus; Helenam et opes marito servavit. (113 - 115.) Eam famam non ignoravit *Homerus*. (116.) *Cypria carmina* non sunt Homeri. (117.) Aegyptiorum narratio de *Troia* expugnata. (118.) *Menelaus* Aegyptiis pro beneficio iniuriam reddidit. (119.) *Helenam* Troiae non fuisse probat Herodotus. (120.)

Rhampsinitus rex: duo collossos posuit, Aestatem et Hiemem. Regium thesaurum exspoliantes duo fratres, alter laqueo captus; alter capite fratris amputato elapsus, callidissimâ audaciâ cadaver fratris publice suspensum aufert, et ad extremum gener fit regis. (121.) Idem rex *vivus ad inferos* descendisse fertur, et cum *Cerere* aleâ lusisse. (122.) *Metempsychosin* statuunt Aegyptii. (123.) *Cheops* rex, impius et durus, maximam *pyramidem* struxit. (124. 125.) Eiusdem filia ex corporis quaestu aliam pyramidem posuit. (126.) *Chephren* rex, tertiam *pyramidem* struxit. (127.) Illas pyramides Aegyptii vocant *pastoris Philitionis*. (128.) *Mycerinus* rex, mortuam filiam unicam excavatae *bovi ligneae* inclusit, splendide ornatae. (129 - 132.) Idem dein, noctes diesque luxuriando, reliquum vitae spatium duplicare instituit. (133.) Pyramidem reliquit, quae falso Rhodopidis esse creditur. (134.) *Rhodopis* meretrix, *Aesopi* olim conserva, tum in Aegyptum ab-

ducta, denique a Charaxo *Sapphûs* fratre liberata. (134. 135.) *Asychis* rex: lex de mutuo: pyramis latericia. (136.)

Anysis rex caecus regno exuitur: *Sabaco* Aethiops per 50 annos in Aegypto regnat. (137.) *Bubastis* dea, Graecis *Diana*: cuius magnificum templum in Bubasti urbe. (138.) *Sabaco*, somnio territus, in Aethiopiam redit; *Anysis* rex, ex *Elbo* insula redux, ubi latuerat, regnum recipit. (139. 140.) *Sethon* rex, Vulcani sacerdos, spernit ordinem militarem. *Sannacheribus*, rex Assyriae, Aegyptum adgressus, ingenti clade divinitus adficitur. (141.)

A primo rege *Mene* ad *Sethonem*, intra 11340 annos, nullus deus inter homines adparuit. Bis *sol*, ubi nunc occidit, ortus est; et, ubi nunc oritur, occidit. Tres *generationes* conficiunt centum annos. (142.) *Hecataeum*, genus suum a deo repetentem, rident sacerdotes Thebani. Colossi CCCXLV, totidem sacerdotum imagines; *piromis* ex *piromide* genitus. (143.) Ante homines, in Aegypto *dii* regnaverant; quorum postremus *Orus*, *Osiridis* filius, qui *Typhonem* oppressit. Orus, Graecis *Apollo*: Osiris, *Bacchus*. (144.) Apud Aegyptios *Pan* est in antiquissimorum deorum numero; mediae aetatis, *Hercules*; postremae, *Bacchus*: omnes quidem longe antiquiores Graecorum diis. Nempe Graeci, quo tempore prima dei alicuius notitia ad eos pervenit, eo natum illum deum perhibent. (145. 146.)

Post Sethonem *XII reges* creati, Aegyptum in totidem partes distributam tenuerunt. (147.) Horum mirabile opus, *Labyrinthus*: (148.) et opus adhuc mirabilius, *Moeridis lacus*. (149. 150.) *Psammitichus*, aeneorum virorum ope adiutus, regnum solus occupat. (151. 153.) *Apidi*, qui Graecis *Epaphus*, aulam exstruit. (153.) Agrum *Ionibus* et *Caribus* tribuit: quorum linguâ instituti pueri Aegyptii, *interpretum* munere deinde functi sunt. Abhinc *Aegypti historia certior*. (154.) *Latonae* oraculum in urbe Buto, ubi *aedes ex uno lapide caesa*, et lacus in quo Chemmis insula natans. (155. 156.)

Azotum, Syriae urbem, post 28 annorum obsidionem capit Psammitichus. (157.) Huius filius *Necos* fossam e Nilo in sinum Arabicum ducere instituit: classes ad utrumque mare aedificat: Syros ad *Magdolum* devincit, *Cadytin* magnam Syriae urbem capit. (158. 159.) *Psammis* rex: ad quem *Elei* legatos mittunt. (160.) *Apries*, bellum cum Phoenicibus prospere gesserat. Accepta a *Cyrenaeis* clade, exercitus ab eo deficit, et *Amasin* regem nominat, contra quem Ionas et Caras armat rex. (161-165.) Aegyptiorum VII genera vel ordines. *Calusyries* et *Hermotybies*, ordinis militaris. Utrorumque nomi et numerus. (164-166.) Ordinis militaris apud omnes gentes maior dignitas quam opificum. (167.) Stipendium et commoda militum Aegyptiorum. (168.) *Apries* praelio victus et captus. Sepultura regum *Sai*, in Minervae templo. (169.) Ibidem sepultura alicuius dei, et mysteria. Cereris sacra a Danai filiabus in Peloponnesum adlata. (170. 171.)

Amasis rex, generis obscuritatem callido invento a contemtu vindicavit: (172.) mane negotia peragebat, per reliqunm diei tempus otio et genio indulgebat; (173.) olim privatus, iocorum et potus amans, ne a furtis quidem abstinuerat. (174.) *Aedem monolitham* (cf. c. 155.) Elephantine Sain ad Minervae templum transportari curavit. (175.) Alia templa exornavit, novaque exstruxit. (176.) Eius aetate vicies mille urbes et oppida in Aegypto florebant: lege cavit, ut quotannis quisque, unde vivat, profiteretur. (177.) *Graecis* Naucratin habitandam concessit, aliisque in locis templa et aras statuere permisit. (178.) Sola *Naucratis* olim Aegypti emporium. (179.) Templo Delphico deflagrato, Delphenses magnifice donavit rex. (180.) Uxor eius *Ladice*, Cyrenaea, Veneri votum factum exsolvit. (181.) Ad plura Graecorum templa, in his ad Minervae quod Lindi est, donaria misit Amasis. Idem primus *Cyprum* subegit, tributariamque fecit. (182.)

HERODOTI HISTORIAR.

T. I. P. II.

VARIETAS LECTIONIS

IN LIB. I. ET II.

PRAEFATIO

DE EDITIONIBUS HISTORIARUM HERODOTI ET DE CODICIBUS MANUSCRIPTIS

ALIISQUE PRAESIDIIS QUIBUS VEL WESSELINGIUS USUS EST VEL NOBIS LICUIT UTI.

WESSELINGIUS post ea, quae de Herodoti Vita Scriptisque ab illo disputata in introitu prioris Partis primi huius Tomi nostrae Editionis retuli, reliquam *de Editionibus Historiarum Herodoti Codicibusque manuscriptis* disputationem in hunc modum persecutus est:

Nunc, inquit, *progredi praestat ad Musarum publicatas Editiones:**) *quarum princeps Latina, Venetiis anno* M. CCCC. LXXIV. *provulgata,***) Laurentium Vallam, *doctissimum virum, multorum olim odio et invidia mersum,*

*) [*Indicem Editionum Herodoti* eiusque *Versionum* nonnihil auctiorem *Fabriciano-Harlesiano* exhibuit *Aug. Christ. Borheck* in Praefatione suae Editionis, Lemgov. 1808. p. 57-86. *S.*]

**) [Rariorem illam principem Versionis Laurentianae Editionem, ut multa alia pretiosa literarum monumenta, possidet Bibliotheca publica Civitatis Argentoratensis. De Versionis huius ratione nos in prioris Partis primi huius Tomi introitu nonnihil praefati sumus. *S.*]

auctorem profitetur. Versio, non sane absurda, quamquam mendosissime descripta, et Interpretis oscitantiâ saepe aberrans, H. Stephani *et aliorum castigationibus purgata, servatur in hunc diem. Quid in ea* Pet. Dan. Huëtius, a) *quid alii desideraverint, notum est in vulgus. Non omnium tamen culpam* Laurentius *praestare debet.* *) *Multa operis, quod primus occupavit, difficultate excusari queunt; plura recidunt in membranas, quas vertendo expressit, bonas quidem, sed in* Clione *miserabiliter luxas et mancas.* Aldus *codicem Graecum eo in libro decem prope chartis abundare et* Vallae *Latina excedere adnotavit verissime. Desunt, quod accepto benivolentiâ Amplissimi* G. Meermanni *Veneto interpretationis exemplari conperi, sectiones sive capita tota, aut magna ex parte,* XCII. XCIII. XCIV. XCVI. C. CIII. CIV. CV. CVI. CXXXI. CXXXII. CXXXIII. CXXXIV. CXXXV. CXXXVI. CXXXVIII. CXXXIX., *tum universa a cap.* 140. *usque in cap.* 178., *denique cap.* 199.; *itidem ex schedis Archiepiscopi* Sancroft *et* Vindobonensibus, *admirabiliter* Vallae *codici conspirantibus, exulantia. Haesitare memini, uter hiantia* Vallae *Latîna expleverit.* Petrus-*ne* Phoenix, *additiones suas Editione Parisina apud Io. Parvum* MDX. *ambitiose iactans, an* Conrad. Heresbachius. *Nunc de* Petro Phoenice *dicta* b) *retracto. Nullae eius, quantumvis* Laurentii *Latina,* Aldi *indicio, bene nosset mutila et defecta, acces-*

a) De Claris Interpret. p. 226.

*) [Conf. *Wesselingii* Dissertat. Herodoteam. c. VIII. 5. *S.*]

b) Dissert. Herodot. c. 8. [item in Not. ad Herodot. I. 54, 10.]

siones, additiones nullae. Omnes Heresbachio *debentur, commentato ad hunc modum: c*) Ad haec in primo libro a nobis adiecta plus minus novem folia, a Laurentio haud scio qua occasione praetermissa; quae certe nemo infitiari poterit, quin illuc pertinerent, ut quod Graecum exemplar atque adeo contextus ipse narrationis testentur. *Quidquid ergo in sectionibus illis peccatum,* Heresbachii *est, non* Vallae.

Graecas Herodoti Musas *primus Venetiis* MDII. *nitidissime prodire iussit* Aldus Manutius, eo gratiores fore existimans, quoniam multis exemplaribus castigatae, *quae illius verba*, emittebantur. *Neque ea falsus opinione vir sollertissimus fuit. Laeto gratoque eas animo* Ioach. Camerarius, *eximium doctae Germaniae decus, accepit et sinu fovit; cumque* exempla Historiarum *d*) Herodoti et requiri a studiosis Graecae linguae et non facile reperiri conperisset, auctor fuit Io. Hervagio, ut sua in officina expressa edere vellet. *Hortanti praeclaro viro, et egregiam prorsus cum Herodoti vindiciis et Ionicae dialecti figuris Praefationem suppeditanti, paruit strenuus et attentus chalcographus,* Aldi *exemplari Basileae* MDXLI. *et* MDLVII. *presse repraesentato. Utriusque, Aldini in primis, dos praecipua est, quod Ionici sermonis formam raro neglexerit, atque elegantissime conpluscula, insequentium temeritate aut mutata aut socordius praeterita, descripserit.*

c) Epistola ad Io. Gogravium, praefixa Edit. Latinae Herodoti anno MDXXXVII.

d) Ex Praefatione edit. Hervagianae Primae.

Amplior H. Stephano *gloria ex studio et cupiditate* Musas *ornandi obtigit. Offensus infida* Vallae *versione, errores et peccata eius callidissime patefecit, omnemque, praescripta elegante pro Herodoto ad criminatores Apologia, anno* MDLXVI. *recognovit. Qua functus opera, Graecum* Aldi *exemplum recentavit* MDLXX., *atque iterum* MDXCII. *adpositis, quae in priore omiserat*, Vallae *Latinis.* *) *Rationes instituti laboris sic prodidit: e*) Non eas tantum, quas ante, diversas scripturas (ut Graeci διαφόρους γραφὰς appellant) exhibui, sed et numerum earum auxi, et censura adhibita quasdam exauctoravi; non tamen ita ut amandarem, sed tantum ut loco suo motis alium minus honorificum darem. Ex ipso enim textu, ut hodie mo-

*) [Duas istas *Henr. Stephani* editiones in *Varietate Lectionis* his notis distinximus, *ed. Steph.* 1. et *ed. Steph.* 2. *S.*]

e) In praefatione Editionis Graeco latinae.

**) [Quamquam titulus prioris *Editionis Stephanicae*, quae Graeca sola exhibet, *Herodoti libros* profitetur *ex vetustis exemplaribus recognitos;* tamen nec in eiusdem Editionis, nec in alterius Praefatione mentionem ullam fecit Editor *Codicum manuscriptorum* a se ad recognoscendos Herodoti libros adhibitorum. Quin et in secundae Editionis Praefatione satis etiam diserte professus est, frustra se ad illum diem vetus exemplar, e quo hi libri corrigi possent, exspectasse. Atque, ut dicam quod sentio, videtur mihi *H. Stephanus* nullum prorsus Codicem manuscriptum, ad cuius fidem Herodoti Historias recognosceret, ob oculos habuisse. Quod si quis vero ex me quaerat, unde igitur διττογραφίας illas hauserit Stephanus, quas et in prioris editionis marginibus, et copiosiores etiam in Editionis graeco-latinae oris exhibuit? primum hoc tenendum est, esse illarum *Lectionum marginalium* tria genera. Scilicet, tametsi unicuique earum hanc notam

ris est vocare, in marginem transtuli. Sed quasdam vicissim maiore dignas honore iudicavi, ideoque illas hinc illuc transtuli. *Inde post Aldum scriptas membranas in consilium misisse, atque ex illis ea sibi et Herodoto elegisse, quae potiora censuerat, adparet;* **) *quamquam et de coniecturâ pauca refinxit. Quae quidem libertas laudem potius, quam insultationem ac odiosam criminationem, meruit. Peccaverit vir egregie sedulus in quibusdam: quid illis usu venit, qui schedas omnium emendatissimas ostentarunt? Opus in cuncto hoc genere cura est, quam humana conditio admittit, diligente: ea prudenter insumta, si qui cadant, maligna criminationis traductio abesse debet; et hoc magis, quoniam vetustiores et probiores codices nancisci, fortunae quoddam*

γρ'αι (id est, γράφεται) praefixit Editor, tamen pars earumdem non nisi *coniecturae* sunt, ex quibus mendosas quas ille iudicavit Aldinas lectiones corrigendas censuit. Alterum est lectionum marginalium genus earum, quas ex *Aldino* contextu, tamquam manifestius vitiosas, eiecit Editor, sed tamen in ora adnotandas iudicavit. Denique tertium genus tale est, ut dubitari quidem vix possit esse eas e *msto libro* ductas; quemadmodum etiam multae ex his, quae loco eiectarum Aldinarum in contextu Stephani exhibentur, haud dubie e vetustis libris ductae sunt. Sed de hoc genere ita statuendum videtur: usum esse Stephanum exemplo quodam sive Aldinae sive Hervagianae Editionis, cuius in marginibus partim lectiones e manuscripto quodam codice, (sive illi plures fuere,) partim vero docti cuiusdam viri Coniecturae ita promiscue adnotatae fuissent, ut incersus subinde ipse Stephanus fuerit, utrum e vetusto codice ducta fuisset aliqua scriptura, an nonnisi coniecturae deberetur. Cuius rei quum multa alia mihi visus sum indicia observare, tum illud satis ma-

donum est, non iudicii: propterea vero se venditare et alios longe post se ponere, profecto illiberale. *) *At istud ulcus tactum respuit.*

SECUNDAM II. Stephani *editionem, priore non prorsus posthabita, Francofurti anno* MDCVIII. Got. Iungermannus [Gothofr. Iungermanus: *sic nomen suum ipse scribere consuevit,*] *iteravit sollerte diligentia; textumque, quem vocant, in Capita sive* tmemata *secuit et distinxit, ac Indicem ad ea, magna quaerentium utilitate, acconmodavit: insuper* διττογραφίας *ex schedis Palatinis* Narrationi de vita Homeri *adscripsit, et* Λεξικὸν τῶν Ἡροδοτείων λέξεων *ex MS. Melch. Heimsfeldii Goldasti, ut de Ctesiae fragmentis, eiusdem industria adauctis, nihil addam, nobis dedit. Illam autem viri optimi operam Genevae* MDCXVIII. *ita repetiverunt, ut utravis recte cognita ambas te nosse putes. At res secus habet. Editor, aut (si mavis)*

nifestum, quod, postquam lib. II. cap. 47. pro vitiosa Aldi scriptura *ἀσθενείης βιοὺς τε τινὰς πλάσαντες ὗς*, verissimam hanc, *ἀσθενείῃ βίου, σταιτίνας πλάσαντες ὗς*, posuisset, deinde in posterioris Editionis Praefatione, loco probatissimae huius scripturae, aliam, et eam quidem parum probabilem, sua de coniectura proposuit: qui si scivisset esse istam ex manuscriptis libris ductam, (sic enim legunt veteres codices propemodum omnes) non erat medio in sole obscuram lucernam circumspecturus. Caeterum, sicut in *Graecis* multa rectissime constituit idem *Stephanus*, sic et de *Latina versione* hactenus optime meritus est, quod in posteriore editione, in qua Herodoti graecis Vallae Latina adiuncta sunt, pluribus in locis ubi vitiosa Vallae versio est, (praetermissis quidem longe pluribus, quae eiusdem sunt generis,) aptiorem interpretationem in ora adiecit: quo spectat id quod in titulo eiusdem editionis his verbis praedi-

corrector, non utique indoctus, varias Aem. Porti *suspiciones orationi inculcavit; alia, neque inprudenter, ex* Vallae *Latinis correxit; hoc vituperabilis, quod illud consilium occultum habuerit.*

Prius deinde Iungermanni *Francofurtense exemplum non sine corollario recudendum curavit vir praedicatione dignissimus* Th. Gale *Londini* MDCLXXIX. *Exornavit illud Chronologiâ Herodoteâ, Indice dictionum Ionicarum, et variantibus lectionibus, laudabili sane studio. Erat illi in oculis et manibus scriptus liber Archiepiscopi Cantuariensis* Guil. Sancroft, *et Collegii* Etonensis *alius: ex utroque varia, quamquam in priore subinde peccans, nobiscum communicavit: neque non* Athenaeum, Eustathium, Suidam *et plures, qui testem Herodotum in rem suam advocarant, aut ab eo aliqua sumserant mutua, sedulo adhibuit.* †)

catur, *cum Vallae interpretatione Latina ab Henr. Stephano recognita.* Eaedem castigationes versionis Laurentianae deinde in editione Iungermani, et in Londinensi, quae Galeo vulgo tribui solet, in ima ora cuiusque paginae exhibentur. *S.*]

*) Rusticam *Iac. Gronovii* importunitatem, qua et in alios doctos viros, et in *H. Stephanum* ille invectus est, tacito hominis nomine notatam Vir cordatissimus voluit. *S.*]

†) [*Londinensis* illa *Editio*, quae *Galeo* adscribi vulgo solet, cuius Viri tamen ne nomen quidem in fronte comparet, nonnisi privato bibliopolarum consilio fuit suscepta; quibus nihil aliud fuerat propositum, nisi ut verbum de verbo, quidquid *Iungermaniana* continebat editio, repeteretur: idque consilium illi fideliter quidem, sed tam invido iniquoque in Iungermani memoriam animo, tamque inepte callida ratione exsecuti sunt, ut nec in operis titulo, nec usquam

Vere scripsit, infinita esse, quae ope codicis Archiepiscopi instaurari queant: est enim isto in genere praestantissimus. Sed maluit, indicio contentus et voto, ut aliquis oriatur, cui otium sit uberius et ingenium ad Herodotea perpurganda, hanc aliis curam tradere.

Ortus est, uti ille optaverat, Iac. Gronovius, *cuius in Graecos Latinosque scriptores amor singularis et excellens eruditio in celebritate et omnium ore versatur: Herodotum ad* membranas Mediceas, *quibus nihil par aut simile arbitrabatur, diligentissime examinavit: plurimis inde vitiosis pristinum nitorem et colorem reddidit,*

alibi, ne in fronte *Praefationis* quidem, quae tota *Iungermani* est, nomen optimi Viri ediderint. Iamque omnia, unà cum ipso *Indice* Iungermani, typis erant excusa, quum commode se facturos iudicarunt iidem homines, si Corollariis saltem quibusdam suam augerent Editionem. Itaque et *Chronologiam* quamdam *Herodoti* nescio a quo viro docto conficiendam curarunt, et *Thomae Gale* Viro multâ doctrinâ conspicuo persuaserunt, ut et ipse de suo aliquid adiiceret. Ille igitur et *Glossarium vetus,* quod *Iungermanus* e Goldasti schedis ediderat, multis ex Hesychio, Suida, et Gregorio Corinthio ductis Glossis auxit, et *Variantes* illas *Lectiones*, Wesselingio memoratas, *et Notas breves ad Herodotum, vere κατ' ἐπιδρομὴν*, ut ipse profitetur, *ex Herodoto suo* (id est, ex Herodoti exemplo, cuius oris Notulas illas olim adscripserat) *in calcem huius Editionis transfudit:* atque haec corollaria reliquo operi iam absoluto ita adiecta sunt, ut proxime ante Indicem, qui iam et ipse impressus erat, collocarentur. Denique quum idem *Galeus* persuaderi sibi passus esset, ut Dedicatione ad *Sancroftum* scripta, Archiepiscopum Cantuariensem, cuius e vetere codice msto praecipuae Variantes Lectiones ductae erant, editionem hanc commendaret emtoribus; ca-

aliis liquidissimam lucem, et Vallae *quoque Latinis, adscriptis Adnotationibus, exactis profecto et eruditis, adspersit Lugduni Batavorum* MDCCXV. *Magna hinc* Gronovio *laus et gloria, neque inmerita; quam nimia tamen et paene superstitiosa libri Florentini veneratio nonnihil dedecorasse visa est Non exprobro virulentam dicendi acerbitatem, viros praeclaros ex levi culpa, saepe etiam nulla, lacerantem; neque ea ingero, quae docti homines,* Küsterus, Berglerus, Bouherius *atque alii eius in Adnotationibus desiderarunt: cognitissima ista sunt, haud effectura, ut summi viri, quem docentem iuvenis admiratus fui, labor contemtus negligatur.* *) *Immo*

dem *Galei* dedicatio, abiectâ *Iungermani* Epistolâ dedicatoriâ, in illius locum suffecta est: quo factum, ut hanc proxime excipiens Praefatio ad Lectorem, quae nomen praefantis nec inscriptum nec subscriptum habet, eam speciem praeferat, quasi idem *Thomas Gale* eam conscripsisset; quum, verum si quaeris, tota *Iungermani* sit. Breves illas, quas diximus, *Galei Notas*, quatenus e *cod. Arch.* ductae sunt, post certiora ex eodem Codice Excerpta, quibus *Wesselingius* usus est, nil opus fuit in hac nostra Herodoti editione verbum de verbo repetere; reliqua partim *Varietati Lectionis*, partim, sicubi commodum visum erat, Adnotationibus nostris inserta sunt. *S.*]

*) [De motibus, quos excitavit *Gronoviana Herodoti editio*, consuli possunt scripta ab *Harlesio* ad Fabricii Bibl. Graec. T. II. pag. 342. commemorata. Ut vero laudem meretur verecundia, quo suum de tam inepto quam importuno sene, quo olim praeceptore usus erat, iudicium interposuit Wesselingius: sic incredibile est quam pueriles in nugas stupida illa *codicis Medicei* veneratio abripuerit hominem, qui vel manifestissimas librarii hallucinationes saepenumero pro genuina Herodoti scriptura et ipse arri-

haec dum scribo, culta ad me Herodoti editio adfertur, Glascuae *tot minoribus voluminibus, quot Musae censentur, formis descripta anno* MDCCLXI., *Gronovianam, desectis tamen Adnotationibus, aemulans.*

De mea editione [sic pergit scribere WESSELINGIUS] *non multis agam. Coniecto ante hos undecim annos in eius consilium cura princeps conquirendi suppetias* Codicum scriptorum *fuit, quam prosper non destituit successus. Parisiis* Io. Capperonerius, *V. Cl., benivole excer-*

pere non erubuit, et aliis, vellent, nollent, conatus est obtrudere. In quo illud tamen, bonâ Lectorum fortunâ, prudenter ab eodem factum non debet dissimulari, quod quolibet in loco, ubi ex idoli sui praescripto aliquid in graeco exemplo mutavit, continuo simul in ima cuiusque paginae ora eam scripturam adposuit, quam Iungermani atque Stephani editiones exhibuerant: quod ille quidem non tam hoc consilio fecisse videtur, ut aequam legentibus faceret optandi et per se indicandi potestatem, quam quo facilius certiusque intelligerent lectores quantum sit quod ipse ad restituendam germanam sinceramque auctoris scripturam contulisset. Nec vero est inficiandum, revera et maximi pretii esse *Mediceum* illum *codicem*, et permagna in Herodotum merita eiusdem *Iac. Gronovii;* quam plurimos quippe Scriptoris nostri esse locos, qui, quum in superioribus editionibus corrupti aut mutili fuissent, per huius viri industriam ex codicis illius praescripto rectissime fuerint curati et in integrum restituti. Codicem ipsum *Bandinius* in Catalogo Codicum Graec. Bibliothecae Laurentianae T. II. col. 657 seq. his verbis describit: *Herodotus, codex vetustissimus, omni laude maior. - - - Membranaceus, in folio minori, seculi X. optime servatus. Tituli librorum uncialibus literis aureisque sunt descripti. Constat foliis scriptis* 374. Profitetur ibidem idem *Bandinius*, de fide *Gronovii*

psit a viris doctissimis Menoto *et* Geinozio *ex tribus Regiae Bibliothecae membranis in margines exempli Gronoviani collata, sed parciore, quam speraveram, manu: multa quippe, levissimi momenti, sordes et quisquillias opinatus, sciens volensque praeterierat. Hinc mea longe discrepabat sententia. Clariss.* D. Ruhnkenium, *Lutetiae Parisiorum studiorum caussa tum morantem, litteris adduco et expugno, ut ea usibus meis ne negentur. Factum est egregio amicissimi viri candore et auxilio, quod tantopere desiderabam, hoc etiam monentis, codicem pri-*

in exhibendis variantibus lectionibus, quam integerrimam arbitratus fuisset, dubitare tandem se coepisse, quum vidisset prope finem operis (lib. IX. cap. 120.) codici huic adstrui scripturam Πρωτεσιλάῳ, pro Πρωτεσίλεῳ quod ibi in codice legitur. Quo loco equidem caussae defensionem *Gronovii* hactenus suscipere debeo, ut moneam, non diserte illum codici huic scripturam Πρωτεσιλάῳ adstruxisse; solummodo intactam, qualem superiores dederant editiones, reliquisse, quum codicis hoc loco scriptura diligentiam ipsius observationemque effugisset. Nam, quod cuilibet vel doctissimo diligentissimoque homini in conferendis vetustis codicibus accidere solet, ut non leviores solum, verum etiam maioris momenti differentiae aciem eius observationemque subinde praetereant, id nec mirum est, nec culpari admodum debet, si idem *Iac. Gronovio* accidit; qui praesertim ardentior etiam tunc iuvenis codicem illum Florentiae non per otium in museo suo potuerat tractare, sed in ipsa Laurentiana bibliotheca, sub oculis puto bibliothecarii, coactus erat excutere, suasque e spisso volumine notulas ita raptim ac veluti cursim excerpere. Quo magis illi accidere debuit, (quod non semel, ut Bandinius, sed pluribus in locis observare mihi visus sum) ut probas passim codicis lectiones fugiente oculo praeteriret, aut subinde aliud temere pro alio in excerptis

mum, cuius A. *index, ingentis esse pretii, et tantae, sive litterarum ductus sive membrana spectentur, pulcritudinis, ut vix alius, quicum conparari possit, inveniatur. Debentur eiusdem* Capperonerii *bonae voluntati excerpta ex schedis, seculo XV. exaratis, monasterii* S. Remigii congregationis S. Mauri in Francia, *priores duo libros et tertii magnam partem conplexis:* †) *tum alia ex codice, in Bibliothecam Regiam novissime illato, in quo* ex IX. Herodoti Musis fragmenta *haud pauca; denique* Λέξεις Ἡροδότου *ex forulis Bibliothecae* Sangermanensis, *vulgatis olim ex schedis* Goldasti *longe utiliores.*

Quae quidem cum laudabili sollertis viri studio, propter quod illi gratia manebit, colligerentur, conmodum ad me vir eruditus et plurimum reverendus Henricus Gally, *S. T. P., magnae Britanniae Regi a sacris, invisit. Varios inter iucundosque sermones venitur ad Herodotum: vehemens prae me ferebam desiderium codicis Archiepiscopi* Guil. Sancroft, *Cantabrigiae*) asservati, et* Galei *laudibus adeo celebrati. Tum vir multo humanissimus prolixe auxilium polliceri,*

suis poneret. Sed tanto etiam magis subit mirari, quo pacto, quum post amplius quadraginta annos demum editionem Herodoti esset adgressus, a se impetrare potuerit, ut, quemadmodum *Mediceum* illum codicem genuinam ubique repraesentare *Herodoti* scripturam sibi persuaserat, sic et confideret, nihil in suis notulis esse quin exactissima fide ipsum Mediceum exemplum usquequaque repraesentaret. Caeterum in *Varietate Lectionis*, quae non minus ex diversis Editionibus, quam e manuscriptis Codicibus, partim a Wesselingio partim a nobis collecta est, *Gronovianae editionis*, eamdem ob caussam

nec polliceri tantum, sed et praestare. Abs reduce in Britanniam non multis post mensibus exemplum Galeanae editionis accipio, instructum discrepantibus libri Archiepiscopi scripturis, sollertissima Celeb. Ant. Askew *manu enotatis, unà cum corollario ex ipsius* Askew *chartaceo codice annorum ferme quingentorum, primore quidem Musae primae parte manco, sed perutili. Utraque opera mihi iucundissima accidit ob excellentium virorum amicitiam et accurationem, qua nihil supra. Neque non mihi celebranda adfuit ill.* Baronis de Swieten *in Herodoto adiuvando benignitas; de meo enim instituto per litteras admonitus, promtissime* Vindobonensis *Bibliothecae schedas Graece perito homini cum edito Genevensi contendendas tradidit, et, quae nobilissimi viri humanitas, transsumta inde ad me officiosissime curavit.*

Par fuisset Amplissimi Cardinalis Quirini *benivolentia in promisso ex libris Vaticanis auxilio, nisi mors illud intercepisset, plenissimo tamen favoris in epistola Cl.* Assemanni *super locis quibusdam Herodoteis. Quod illum autem*

quam supra memoravi, perraro fit mentio. Scilicet, ubicumque pro scriptura quadam *codex Med.* testis advocatur, ibi fere constanter, nisi diserte secus monuero, intelligi debet, eamdem scripturam a *Gronovio* fuisse adoptatam. *S.*]

*) [Desinit ille *cod. Rem.* in Herodoti lib. III. cap. 70. nt ibi *Wesselingius* monuit. De *Codice Parisiensi* quibus complura ex Herodoti Musis *Fragmenta* continentur, itemque de reliquis *Herodoti Codicibus*, qui in *Bibliotheca Regia* servantur, infra nobis erit dicendi locus. *S.*]

†] In bibliotheca Collegii Emanuelensis. S.]

praestare non siverunt fata, cumulatissime eiusdem loci et dignitatis vir Eminentissimus, Cardinalis Passioneus *explevit: namque cognita mea schedarum Vaticanarum cupidine, perhumaniter rescripsit, eas nec admodum bonas, nec priscas videri: esse sua in Bibliotheca, ex Sfortiana profectas, integriores, nitide pictas et veteres; harum se* διαφόρους γραφὰς *mihi non negaturum. Absolvit vir summus, quod receperat, liberaliter; cuius ego excellentem in illo fastigio, dum supererat, humanitatem et erga me studium laudibus ferre et grata mente recolere, desinam nunquam. De libro vera omnia: circa seculum duodecimum in charta Pergamena ab docto scriba exaratus est, praestantia* Mediceo *nihil cedens, saepe superior. Illorum vero codicum excerptis occupato, atque operi, formis exscribendo, dudum intento, ex Britannia consultissimus* I. A. Helvetius *editum* Iungermanni *exemplum transmittit, cuius in margine ex schedis* Archiep. *et duobus* Oxoniensibus *adnotamenta, sed dilutiore atramento, saepius plumbo scriptorio, picta, eaque propter in haud paucis ambigua. Tribui illis, quamquam suspensior, neque poenituit, locum, et gratias veteri amico.* *)

Et hos quidem manu descriptos Codices, tot diversis locis erutos, non eodem capite manasse, manifestissime conperi. Ubi lacer est et hiascit

*) [Denique ex *Veneto* etiam Codice lectiones nonnullas citavit Wesseling. quae ex *Zanetti* Catalogo Bibliothecae S. Marci T. II. p. 169. ductae sunt, nec ultra lib. I. cap. 32. progrediuntur. *S.*]

Vallae *liber*, *ibi in Msstis* Archiep., Vindobonensi, *et plerisque* Vaticanis *et* Oxoniensibus *lacunae. Si quid in his aut praecipuum aut exorbitans, idem apud* Laurentium. *Conpar in quam plurimis inter* Mediceum, Passioneum *et* Askew *Codd*, Passioneo *in alterutrius lapsu rectum, ut plurimum, tenente, concordia. Celerorum, quorum continua excerpta haud adspexi, constantem consensionem testari nequeo. Tres priores eodem ex fonte, sive antiquiore membrana, hausti videntur, cuius scriba, fortasse offensus crebris Musae primae excursibus, cunctos inprudenter abscidit, et, ne hiatus taedio forent, nexum seriemque orationis callide aptavit. Ultimi tres aliis ex schedis descenderunt, prudentiorem amanuensem et nihil temere auferentem indeptis, atque ea de caussa conmendatiores. Reliquas scripturae differitates, quae sane quam multae, acceptas librariis, Ionicae dialecti veneres conmuniore sermone mutantibus, vocesque optimae notae et earum veteres inflexiones, quod ab usu abierant, pervertentibus, refero. Damnosum illud Herodoto institutum videor mihi saepissime deprehendisse et certissimis documentis in omnium posuisse conspectum. Namque ipsi Scriptori, Musas de novo recensenti, quae quorundam suspicio fuit, discrepantiae notabilis originem non ausim tribuere: atque hoc minus, quoniam in vocabulis, citra dubium pravis, admiranda sed et foeda omnium adparuit conspiratio.* *)

*) [Notum est, iam olim *Philemonem* grammaticum conquestum esse, *πολλὰ φέρεσθαι μέχρι νῦν ἁμαρτήματα κατὰ*

Quo modo cunque autem se ista habuerint, neglectos et quodammodo contemtos ab Editoribus fuisse Scriptores qui Herodotea advocarunt *et exscripserunt, miratus saepe fui. Ex* Dionysio *mihi* Halicarnasseo, Strabone, Plutarcho, Pausania, Stobaeo, Eustathio, *et aliis hac de familia, selegeram plurima, publicatis meliora. Vidi deinceps simile* Steph. Bergleri, *Viri doctissimi, eundem mecum exercentis agrum, propositum. Apud animum is constituerat* Th. Galei *exemplum nova editione recudere, et, quia ex Msstis deerat auxilium, ex priscorum advocationibus praesidium quaerere: id mihi eius ex libro, huiusmodi citationibus referto et paucis ad primam Musam Notis*, Galei *animadversionibus subiiciendis, paruit. Studium viri valde fuit industrium, sed in* Hermogene *et eius Scholiasta*, Stobaeo, *et* Eustathio *in* Dionysium, *quos tum legisse non videtur, claudicans. An vero ad* Herodotum *recte curandum id suffecerit*. f) *dixerint alii. Ipsemet, viso* Gronoviano, *cuius ne meminit quidem, opere, suum abiecit; Adnotationesque, toties ad* Alciphronem *promissas, animo magis agitavit quam absolvit. Nullas certe, praeter paucas illas, et male cohaerentes, adspexi: boni quidquid inerat, auctori atque observatori tributum est; immo gratus agnosco. pauca Eustathiana, a me praetervisa, ex illius indicio venisse; debeoque adeo memoriae viri doctissimi,*

τὴν Ἡροδότου συγγραφήν: referente *Porphyrio*. Quaestion. Homericar. cap. 8. (in Barnesii editione Homeri Vol. I. p. XCII.) *S.*]

f) Vide Miscellan. Lipsiens. Vol. VIII. p. 295.

pariterque infelicissimi, ut eius ad posteritatem industria cum laude propagetur.

Aliud consilium Io. Corn. de Pauw, *Vir graece doctissimus, sed sui semper arbitrii, amplexus fuit. Unicum illi* Th. Galei *adfuit exemplum et animi incitatioris inpetus, cuius ope salebrosis* Herodoti *locis medicinam pro virili fecit, salubrem saepe et probabilem. Cui labori, quod observasse reminiscor, iuvenis admodum, et ante vertentis seculi annum XV. invigilavit. Nulla hinc apud eum in Lugdunensem editorem [Gronovium] animadversio, nulla eiusdem laus, nulla mentio; a qua, bene si illum novi, sibi non temperasset; neque a me dissentient, qui familiarius ipsum variaque eius scripta cognoverunt. Schedas illius, minutissimis pictas litteris, mecum Vir perhumanus, et salutaris artis peritia apud Amstelodamenses celebris,* Io. Iac. Ostens *conmunicavit. Conpar fuit de* Herodoto *bene merendi voluntas* Io. Iac. Reiskii, *viri clarissimi. Ductu sagacis et faecundi ingenii emendationes, sollicite investigatas, Miscellaneis Lipsiensibus inseruerat. Dedit mihi perofficiose, ut sub incudem revocatis et varie a se mutatis uti liceret; nuper vero iterum iterumque recensitas et correctas publice exstare iussit.* *) *Ingratus forem, nisi utiles mihi, etsi saepius dissentienti, profiterer fuisse. Singuli in hoc studiorum genere gustum quendam habemus, neque eadem omnibus sapiunt.*

*) [*Animadversiones ad Herodotum.* In *Io. Iacobi Reiske* Animadversionum ad Graecos Auctores Vol. III. Lipsiae 1761. pag. 81 - 182. *S.*]

Qua ex libertate nihil inconmodi, immo ad veritatem, modo verborum absit contumelia et rixandi pruritus, conmodi multum. Illam me amplexum, pro vetere amicitia, non aegre feret vir doctîssimus. Laudabit, sat scio, istum animi mei habitum Fr. Lud. Abreschius, *vir Clar., cui varias ad intricatiora Herodoti verba animadversiones et explanationes acceptas fero.* Μεγάλη *illi et* Reiskio χάρις. *Eiusdem Cl.* Io. Ern. Imm. Walchio *ob ceras miniatulas eruditissimi* Carol. Sam. Schurzfleischii, *in quibus doctorum virorum,* Bocharti, Fabri, Valesii, Vossii *et aliorum, de* Herodoto *non male meritorum, indicia, exscriptas ex Gothana Bibliotheca, debitor sum. Adleverat non multum dissimiles marginibus Hervagiani exempli anni* MDXLI. M. Sladus, *quas Celeb.* Pet. Burmannus Secundus, *talium haud parcus promus condus, meas esse, ut alia multa, voluit, nec non* Is. Vossii *coniecturas, manu magni* Graevii *scriptas, et* Iac. Ph. D'Orvillii *plures. D'Orvillianas serius, opere Herodoteo fini proximo, usurpavi, et magnam partem ad conmentarium viri eruditissimi in Charitonem additas intellexi; Vossianas coram mihi olim Clar.* Io. Alberti, *cuius mortem nondum eluximus, tradiderat.*

Solidum *tamen* Pet. Burmanni Secundi, *viri amicissimi, beneficium: cui et reliquis omnibus laudatissimis hominibus uti debendi reus sum, ita nemo sibi addictum magis et obstrictum me et* Herodotum *habet, quam* L. C. Valckenarius. *Namque ut conperto accepit vir diuturna*

familiaritate mihi iunctissimus, quid molirer, Observationes *transmisit, et flagitanti, ut continuaret inchoatas et in partem laboris veniret, peramanter adsensus fuit. Haec origo et occasio* Adnotationum, *praeclarissimae eruditionis ex interioribus litteris adparatu refertarum, quibus haec Editio nitidior et ad posteritatem conmendatior procedet. Scripsimus ambo locorum intervallis seiuncti, ille Franequerae, ego Traiecti ad Rhen., acciditque adeo, ut eadem arbitraremur nonnunquam: mea, ubi conmodum erat, inducta subinde fuerunt; saepius, ut describendi fastidium vitaretur, relicta: sed* Valckenarii, *meo praeconio non indigi, perenni tamen grati animi testificatione celebrandi, omnia integra.*



ISTA hactenus WESSELINGIUS: cuius Editio, immensae doctrinae limatissimique iudicii, mira moderatione temperati, immortale monumentum, prodiit *Amstelodami*, anno MDCCLXIII. hoc titulo: Ἡροδότου Ἁλικαρνησσῆος Ἱστοριῶν λόγοι θ'. Ἐπιγραφόμενοι Μοῦσαι. *Herodoti Halicarnassei Historiarum libri IX. Musarum nominibus inscripti, Gr. et Lat. ex Laur. Vallae interpretatione, cum Adnotationibus Thomae Galei et Iacobi Gronovii. Editionem curavit et suas itemque Lud. Casp. Valckenarii Notas adieeit Petrus Wesselingius. Accedunt, praeter Vitam Homeri, varia ex priscis Scriptoribus de Persis, Aegyptiis, Nilo, Indisque Excerpta, et praesertim ex Ctesia.* Qua in edi-

tione, praeter leviora quaedam et facile corrigenda errata, aut si qua sunt alia, de quorum nonnullis in utramque etiam partem disputare licuerit, *) nihil magnopere desiderarunt viri docti, nisi quod in adoptandis passim melioribus lectionibus, quas Codices manuscripti offerebant, tum in corrigendis ex probabili coniectura eis locis qui in cunctis codicibus corrupti sunt, nimis timidus fuerit Editor; ita quidem ut probas multas lectiones, quas in contextum recipere debuisset, non ausus fuerit adoptare, subindeque manifesta etiam vitia atque monstra intacta relinquere maluerit, quam suas aut aliorum emendationes, etiam quas valde ipse probasset, in illorum locum reponere. **) Iam negari quidem non potest, Virum doctissimum perspicacissimumque, quum (quae erat eius moderatio et verecundia) nollet cupidior videri novator, multas passim superiorum editionum lectiones, quae rectius fuissent cum aliis permutatae, sua in sede reliquisse; ac praesertim nonnullas subinde ex his, quas inauspicato Gronovius ex Mediceo codice invexerat, Gronoviani nominis reverentiâ, ne in nimis multis pertinacius ab illo dissidere velle videretur, possessione noluisse depellere. At idem tamen lectiones eas,

*) Pluscula quaedam, minutiora pleraque, aut quae typographi maxime incuriae debentur, et caligantes Editoris aetate provecti oculos (de quibus ipse in fine praefationis conquestus est) effugerant, collecta videas in *Reizii* praefatione ad suam Herodoti editionem pag. VI. et seqq. Multa etiam *Wesselingius* ipse in *Addendis et Emendandis*, quae ad calcem operis adiecta sunt, correxit.

**) Vide eiusdem *Reizii* Praefat. p. XIV. et ad quem ille provocat, *Valckenarium* in Notis ad Euripidis Hippolyt. vs. 370. et 952.

quae vulgatis forsan praeferri debuerant, non modo qualibet in pagina sub contextu positas oculis legentium subiecit; verum etiam saepe numero, partim in ipsa statim *Varietate Lectionis*, partim in *Notis*, haud obscure significavit praeferendas illas sibi videri. Quod vero ad coniecturas spectat, in eis (etiam ubi manifeste corrupti esse codices omnes videbantur) ipsum *Wesselingium* in Praefatione vidimus peringenue profitentem, *cautiorem se maluisse quam audaciorem videri:* et quis non amet, immo admiretur magis quam culpet, praestantissimum Virum suam in hoc genere timiditatem ipsum his verbis accusantem: *) *Novandi de coniectura* (inquit) *Herodoti orationem metus saepe conantem conpescuit, iusto fortasse gravior: at eo sum ingenio.* †)

Quae adhuc commemoratae sunt Musarum Editiones, earum quaeque (excepta Glasguensi) maioris formae volumine continetur. Anno superioris seculi septuagesimo octavo *Lipsiae* coepta est, octuplicatâ chartarum formâ, in lucem emitti nova *Herodoti* Editio, cuius in fronte editor Frid. Volgang. Reizius, vir omni humanitatis cultu egregie politus, haec professus est: *Textus Wesselingianus passim refictus; Argumentorum ac tem-*

*) In Notis ad Herodot. VI. 28.

†) Editioni suae Herodoti *Wesselingius*, veluti prodromum quemdam, praemiserat librum passim et a Valckenario et a nobis in Adnotationibus laudatum; qui hoc titulo, *Petri Wesselingii Dissertatio Herodotea ad Ti. Hemsterhusium V. Cl.*, Traiecti ad Rhenum anno 1758. in lucem editus est.

porum notatio, tabulaeque chronologicae et geographicae additae. Accedunt, volumine altero, Nova interpretatio latina et Index rerum: volumine tertio Animadversiones et Lexicon Herodoteum. Editio quum ad usum quotidianum multis nominibus percommoda, tum tanta cura tantoque studio instituta, ut merito omnes Musarum amici gravissime tulerint quod per Editoris primum cunctationem, dein praematurum obitum, accidisset ut in priore primi voluminis parte, quae *graecum exemplum quatuor priorum Herodoti librorum* complectitur, tota illa opera substiterit. Multo deinde interiecto tempore studiosorum hominum desideriis GODOFR. HENR. SCHAEFER hactenus satisfecit, ut priori parti primi voluminis alteram partem adiiceret, quae itidem *Lipsiae* anno MDCCC. prodiit, *graecum exemplum quinque posteriorum Herodoti librorum* comprehendentem. Idem Vir clarissimus, cuius eruditae incredibilique industriae dici vix potest quantum sit quod debeat graecarum omne genus literarum, per idem tempus seorsim integram Musarum ἔκδοσιν, nitidissimis typis chartisque conspicuam, suo nomine adornare instituit; cuius primus tomus, priores duas Musas complectens, eodem anno MDCCC. hoc titulo prodiit: *Herodoti Halicarnassei Historiarum libri IX. Ex optimis exemplaribus emendavit ac Notas criticas adiecit* GOD. HENR. SCHAEFER. Nonnisi suo sermone loquentes Musas producere voluit Editor, latinam versionem nullam huic ἐκδόσει adiecturus. Secundus tomus, tertiam, quartam quintamque Musam continens, prodiit anno MDCCCI. Tertius tomus, sextum, septimum octavumque librum comprehendens,

annum praefert MDCCCIII.*) Nec vero ad hunc usque diem prodiit quartus tomus, nonum Herodoti librum cum criticis Editoris Notis exhibiturus; nec Lexicon Herodoteum lucem vidit, quod se parare copiis instructissimum, et Reizianae Musarum editioni sua cura absolvendae adiecturum professus est in brevi Praefatione primo tomo huius editionis praemissa.

Iam quamvis *Schaeferus*, perinde atque *Reizius*, ad emendandum graecum exemplum nullis aliis veterum codicum praesidiis instructus accesserit praeterquam quae Wesselingianae offerebant copiae; tamen uterque, adhibito suo iudicio suisque doctrinae et ingenii copiis, ita illis praesidiis usus est, ut, post immortalia Wesselingii merita, haud parum rursus ab his ipsis duumviris ad restituendam compluribus Herodoti locis integritatem sanitatemque fuerit collatum. Itaque, ut multum passim per *Reizium* profeci, sic saepenumero vel praeeuntem *Schaeferum* ultro secutus sum, vel, ubi meam iam sententiam, priusquam illum consulerem, constitutam habueram, gavisus sum quum vidi, id ipsum doctissimo viro placuisse, quod equidem prae caeteris probassem. Ex eiusdem Editoris Praefatione iuvat huc transscribere quae ille de Herodoti ionismo, mecum prorsus consentiens, scripsit. Scilicet, postquam professus est, se initio, *quum primum*

*) In hac Editione liber quintus cum tribus sequentibus absque ulla mutatione (quoad mihi quidem, ambas pluribus in locis inter se comparanti, observare contigit) ad exemplum alterius expressi sunt. Quare in nostra *Varietate Lectionis* utraque *Schaeferi editio* pro una eademque habetur.

Herodoto recensendo manum admovisset, hanc sibi legem scripsisse, ut expulsis formis verborum communibus, etiam tum cum codices tacerent, ionicas sufficeret, eumque morem in prioribus plagulis tenuisse: haec, inquam, postquam professus est, sic scribere pergit: *Sed mox instituti me poenisere coepit; planeque cognovi, Herodotum, perinde ac ceteros scriptores graecos, dialectum ad grammaticam ἀκρίβειαν non eâ exegisse quae vulgo creditur constantiâ atque perpetuitate.*

Priusquam Schaeferus utilem istam operam Herodoto navare coepisset, Aug. Christ. Borheck, in Duisburgensi tunc Academia Historiar. et Eloq. professor, graecam Musarum editionem *Lemgoviae* anno MDCCLXXXI. scholarum in usum typis exscribendam curavit; quae, quemadmodum ipse in Praefatione alteri editioni praemissa profitetur, *quod ad quatuor priores libros attinet, Reizianam, in reliquis Wesselingianam recensionem exhibebat;* adeoque proprii et novi nihil aut parum offerebat. *) Deinde vero, interiecto septem et viginti annorum spatio, quum interim Schaeferus praeclare de Herodoto meruisset, prodiit anno MDCCCIX. *altera* eiusdem Borheckii *editio, auctior* (ut titulus praefert) *et emendatior,* tribus modicis vo-

*) Titulum editio illa, referente *Harlesio* ad Fabric. p. 344. (nam ipse non vidi) hunc praeferebat: *Herodoti Halic. et Ctesiae Cnidii quae extant opera et fragmenta, graece, ex recensione Petri Wesselingii. Curavit A. C. Borheck.* Qui quum *Reizii* nomen, cuius exemplum presso pede secutus est, in titulo libri tacuerit, utrum in Praefatione saltem honorificam huius viri, uti par erat, mentionem fecerit, non habeo compertum; illud vi-

luminibus constans; de qua in Praefatione haec praedicat auctor: *Est haec editio, nullius prioris repetitio; sed nova eaque accurata recensio, in qua Musas Herodoteas tam ad veterum librorum fidem*, (scilicet, quorum lectiones Wesselingius collegerat) *quam e coniecturis doctorum virorum, integritati restituere tentavimus.* Hac igitur in editione Vir optimus promiscue, modo Wesselingiani exempli, modo Reiziani aut Schaeferiani, tenuit lectiones: haud raro vero etiam ab his cunctis et a veterum librorum omnium praescripto in diversum discedens, duo haec maxime est secutus; primum, ut in verborum formis, *in scribendis vocabulis* (ut ait ipse) *semper sibi constans auctor* prodiret; alterum, ut quascumque emendationes et coniecturas vel a Wesselingio, vel a Valckenario, in Adnotationibus commendatas vidisset, eas continuo fere cunctas suum in exemplum adoptaret: quo etiam illud pertinet, quod, si qui loci vel ab eodem Wesselingio, vel a Valckenario praesertim, (viro exquisitissime docto, sed qui in hoc genere saepe nimius fuisse videtur) pro spuriis sunt habiti, eos e contextu prorsus eliminavit, ne adposito quidem ullo facti indicio. In quo tamen illud laudandum, quod, ne nescirent lectores quorum id inter-

di, et saepenumero sum miratus, quo pacto factum sit ut *Larcherus*, qui hac usus est editione, lectiones omnes a Wesselingiano exemplo discedentes, uni *Borheckio* acceptas tulerit, nulla *Reizii* mentio ne facta, cui illae debebantur: quo de genere multos locos citatos etiam videas in eiusdem *Larcheri* Indice Rerum et Personarum, T. IX. posterioris editionis gallicae Herodoti versionis, p. 149. voce *Borheck.*

esset, quid quoque loco vel Wesselingii vel Schaeferi praeferat exemplum, in calce operis, tertio volumine, *Varietates lectionis recensionis Wesselingianae et Schaeferianae* exhibuit.*)

PRAETER Editiones adhuc enumeratas, *partes* etiam *nonnullae Historiarum Herodoti*, minores aliae, aliae maiores, a doctis quibusdam Viris, scholarum maxime in usum, editae exstant, Notis etiam vel criticis vel ad interpretationem spectantibus illustratae. Quorum virorum opera Scriptori nostro navata quum et alioqui laudanda sit, et a nobis subinde vel in Varietate Lectionis vel in Adnotationibus nostris fuerit memorata; haud erit ab hoc loco alienum, si librorum eorum, quibus *Herodotea* illa continentur, recensum hîc adiecero.

IGITUR in *Io. Matthiae GESNERI Chrestomathia Graeca*, tam utili quam satis noto saepiusque typis recuso libello, exhibetur *Herodoti* amplus satis locus ex lib. I. cap. 23-45. tum duo alii ex lib. II. c. 35-48. et cap. 68-73.

*) Idem Vir industrius, de Herodoti studiosis quoquo modo posset bene meriturus, post primam Musarum editionem a se procuratam, iam ab anno MDCCXCV. ad annum XCVIII. quinque minutioribus voluminibus ediderat *Apparatum ad Herodotum intelligendum et interpretandum*: quorum primum volumen, *Chronologia et Crisis Herodotea* inscriptum, continet *Larcheri* copiosam de Chronologia Herodoti disputationem, ex gallico in latinam sermonem translatam. Reliquis quatuor voluminibus exhibetur *Apparatus criticus ad constituendam Lectionis Herodoteae integritatem*: qui quidem apparatus totus partim

A *Reizio* etiam in Chrestomathia Graeca, Lipsiae 1779. edita, quem quidem libellum numquam oculis usurpavi, Eclogas nescio quas ex *Herodoto* insertas fuisse memoratum legi.

Frid. Andr. STROTH, Gymnasii Gothani olim rectoris, *Aegyptiaca*, Gothae anno MDCCLXXXII. edita, *Herodoti* librum secundum, cum parte tertii, et ex reliquis libris fragmenta quaedam exhibent, ex Wesselingii quidem maxime recensione, sed ita ut religioni sibi non duxerit Editor nonnullis in locis ab ea discedere.

Danielis WYTTENBACHII, Viri clarissimi, *Selecta principum Historicorum*, Amstelodami anno MDCCXCIV. in lucem emissa, post ipsum *Introitum* quo *Historias* suas *Herodotus* exorsus est, exhibuit ex libro primo, commodos ad titulos relata, segmenta haecce: cap. 8-12. 23 et 24. 29-33. 74 et 75. 107-130. 178-182. 196-199. tum ex Libro II. cap. 35. et 36. 77. et 78. 92. 84-91. 123. 148. 149. 124. et 125. 121. denique ex Lib. III. cap. 20-23. 80-82.

IN *Friderici* IACOBS *Atticis*, quorum altera editio Ienae anno huius seculi nono prodiit,

e Varietate lectionis a Wesselingio collecta, partim ex eiusdem Wesselingii et Valckenarii (rarius ex Gronovii) Adnotationibus, excerptus est. Vix quidquam his adiectum videas, nisi subinde notulam quamdam ex Larcheri commentariis aut ex germanica Herodoti versione, cuius auctor *Ioh. Eust. Goldhagen*, ductam, denique scrupulosiorem Aldinae et duarum Camerarii editionum (quae quidem ab illa non differunt) collationem, singulos apices et minutissimas quasque orationis distinctiones sectantem.

ex *Herodoto* continentur haec: ex lib. I. cap. 29-33. 59-64. tum ex lib. V. cap. 55 et 56. 62-66. 70-78. 82-87. 96 et 97. 99-105. Ex lib. VI. cap. 102-120, paucis medio praetermissis: tum cap. 132-140. Ex lib. VIII. cap. 49-64. 84-96.

Denique *Herodoti Historiarum libros, qui enarrationem pugnarum inter Graecos et Persas complectuntur,* graece cum Animadversionibus *Halis* anno MDCCCIX. edidit *Davides Schulz,* duobus voluminibus; quorum priore graecum exemplum, (in quo quidem Schaeferi maxime recensionem secutum se esse profitetur) posteriore Animadversiones continentur.

Post *Wesselingium* igitur nullus ex Herodoti Editoribus alio Codicum manuscriptorum praesidio usus est, praeter eas copias quas offerebat *Varietas Lectionis* ab illo collecta. Ac sunt sane instructissimae copiae, quae *Wesselingio* praesto fuerant: quarum e penu, etiam post operam *Herodoto* ab illo praestitam, haud pauca adhuc ad emaculandum admirabile hoc antiquitatis monumentum decerpi posse haud immerito iudicarunt docti illi Viri, qui post eumdem ad curandam novam huius operis editionem accesserunt. Qui quum ex eodem adparatu Wesselingiano iam fere, quidquid ille suppeditare praesidii poterat, sublegerint suâque et industriâ et ingenio in Herodoti commoda converterint; equidem, postquam ante hos aliquammultos annos *Exterus* vir eruditus, qui tunc temporis institutum Societatis Bipontinae edendis classicis auctoribus regebat, a me postulasset, ut absoluta Athenaei edi-

tione, omisso Graecitatis Indice, quem editioni illi adiicere atque ita coronidem operi imponere constitueram, instaurandae Editioni Wesselingianae Herodoti hac lege praesiderem, ut, si quid in illa refingendum aut ei adiiciendum mihi videretur, eam operam Scriptori huic praestarem; quum hunc a me amoliri laborem frustra essem conatus, illud certe et mecum constitui et *Extero* significavi, nisi *Manuscriptorum* quorumdam *Codicum* subsidio, qui ad eum diem nondum fuissent diligenter excussi, adiutus fuissem, numquam me negotium illud esse suscepturum. Itaque, qui pulcre nossem, ex tribus quidem *Parisiensibus Codicibus* excerptas Lectiones *Wesselingium* habuisse, simul vero satis intellexissem non ita comparata fuisse illa excerpta, ut certa fides eis posset haberi, *) non prius manum

*) Lectiones erant ex tribus Regiae Bibliothecae membranis (ut ait *Wesseling.* in Praef. cuius verba supra exhibuimus: nec vero tres *membranas* ille nominare debuerat, quum non nisi unus sit *membranaceus* codex:) in margines exempli Gronoviani a viris doctis *Menoto* et *Geinozio* collatae. Ex inspectione vero Varietatis Lectionis a *Wesselingio* editae, qui in citandis aliorum codicum diligentissime religiosissimeque est versatus, satis adparebat, quum quamplurimis in locis nulla prorsus *Codicum Parisiensium* mentio fiat, multum abesse, ut eâ ἀκριβείᾳ et subtilitate, quae desiderio adcurati Editoris satisfaciat, confecta fuerint illa excerpta. Quod ipsum etiam *Wesselingius* quum in eadem Praefatione, tum et alibi subinde haud obscure significavit, et postremo in Notis ad lib. IX. cap. 26. disertis etiam verbis conquestus est, se *Codicum Parisiensium adcurata non usurpasse excerpta.* Denique, fuisse illos codices negligentius collatos, *Larcherus* etiam passim in Notis ad gallicuum Herodotum (in his VI. 40. et ad VII. 16.) monuit.

admovere constitui recognoscendo *Herodoti* exemplo, quam codices illos eosdem, et si qui alii in Bibliotheca Regia Parisiensi servarentur, ipse meis oculis inspexissem, et quantâ possem maximâ diligentiâ per otium pertractassem. Praesertim vero cupidus esse debui illum videndi tractandique codicem, qui in Catalogo Bibliothecae Regiae Parisinae ut longe praestantissimus laudatur. *)

ITAQUE, qui complurium annorum multiplici experientiâ satis cognitum exploratumque habuissem, nullo pacto fieri posse, ut tam adcuratae, quam est optabile, veterum auctorum editiones procurentur, nisi Editor non modo Codicum bonae notae quam plurimorum adcuratissime excerptis Lectionibus posset uti, verum etiam Codices ipsos, eos certe qui melioris prae caeteris notae essent, non dico oculis suis usurpasset, verum per omne tempus, quo in emaculando constituendoque auctoris exemplo occupetur, veteres codices ipsos ad manum sub oculisque haberet; nihil prius et antiquius habui equi-

*) In *Catal. Bibl. Regiae Parisiens.* Tom. II. sub n.° MDCXXXIII. memoratur *Codex membranaceus* (*in fol.*) *emptus anno Christi* 1688. *quo continentur Herodoti Historiarum libri IX. Is codex* (sic ibi pergit qui illum Catalogum confecit) *longe praestantissimus, et quem inspicere operae pretium foret, duodecimo seculo exaratus videtur.* Eumdem codicem *Ruhnkenius* (ut supra vidimus) *ingentis esse pretii* Wesselingio confirmaverat. Denique, *permagnum numerum Ionismorum in eodem servatum esse*, monuit *Larcherus* in Praef. T. I. Herodoti gallicum in sermonem conversi, pag. XXXVI. edit. sec.

*) Quum ex *Larcheri* Praefatione gallicae Herodoti Versioni praemissa intellexissem, habuisse illum penes se ex Regia Bibliotheca tres Codices manuscriptos

dem, quam ut a Conservatore graecorum codicum bibliothecae Parisiensis quibuscumque possem precibus rationibusque iterum iterumque contenderem, ut *Herodoti codices manuscripti*, qui in literario illo thesauro depositi essent, meae fidei industriaeque, quemadmodum olim Appiani, Polybii, aliorumque auctorum codices, parandae novae Editionis Herodoti caussa committerentur: quippe mihi persuaseram, hoc consilio codices illos tantâ, quantâ par erat, curâ ac religione servari, ut, si quando homo exstitisset idoneus, qui illis codicibus ad novam procurandam editionem et sciret uti et paratus esset, cuius etiam fides satis fuisset perspecta, ei homini illorum Codicum usura non negaretur.

Qua spe postquam per illorum temporum iniquitatem frustratum me vidi, reliquum fuit, ut circumspicerem si quis esset qui Parisiis meo sumtu vellet ingratum molestissimumque laborem codicum illorum cum exemplo editionis Wesselingianae conferendorum suscipere. *) Ad quod conficiendum negotium

Herodoti, quorum ex uno alteroque subinde etiam Lectiones nonnullas suis in Adnotationibus protulit; putaveram equidem, Virum et alioqui diligentissimum, et Herodoti studiosissimum, Codices illos praecipua quadam cura olim cum editione Wesselingiana contulisse, et ex eisdem diligenter excerptas Lectiones in manibus habere. Quare, cognitam habeas Viri doctissimi humanitatem et prolixam bene merendi de hominibus studiosis voluntatem, per literas eum rogavi, ut illorum Excerptorum in usum nostrae Herodoti editionis mihi copiam facere non gravaretur. Quas ad preces benigne ille respondit, nihil vehementius se cupere, quam desiderio meo satisfacere posse; sed de iusta codicum horum instituenda collatione numquam se cogitasse, nonnisi selectis quibusdam in locis subinde eos inspexisse.

peramice mihi operam suam conferente *Boissonado,* clarissimo Viro, repertus est is, quem in Praefatione priori parti huius Tomi praemissa iam nominavi, *Georgiades*, eruditus iuvenis graeco genere natus, qui id munus in se suscipere voluit; de cuius et intelligentia et fide et diligentia idem Boissonadus meus mihi spopondit. Contulit is igitur mei caussâ cum Wesselingiano exemplo quinque Herodoti codices, quemque seorsum, ita ut excerptas e singulis codicibus Lectiones (initio ab eo codice facto, qui omnium praestantissimus visus erat) separatis descripserit libellis; quo factum, ut de confusione notarum, quibus quisque codex distinctus est, nihil sit timendum: in eoque labore eam et fidem et eruditam industriam, quam in tali negotio summam et maximam postulare aequus aestimator possit, mihi visus est praestitisse. Caeterum, quod initio veritus eram, nec fere aliter fieri potuerat, id usu mihi venit, ut in pertractandis his nostris excerptis, et in usum susceptae novae editionis convertendis, haud paucis in locis incertus haeserim. Nam, quum passim lectiones nonnullae ab exemplo Wesselingiano in Parisiensibus codicibus discedentes, quae vel a *Wesselingio* vel a *Larchero* adnotatae sunt, in nostris his excerptis sint praetermissae; eo fit, ut aliis etiam in locis, ubi nullam a contextu Wesselingiano dissensionem *Georgiades* adnotavit, haud satis certus sim, consentiant-ne Parisienses codices (sive omnes, sive nonnulli) cum Wesselingiano exemplo, an dissensum adnotare explorator noster neglexerit.

Sunt autem *Codices Parisienses*, quos nostri caussa exploravit *Georgiades*, hi qui in Catalogo Regiae Bibliothecae hisce sub numeris recensentur.

N.° MDCXXXIII. is de quo paulo ante dixi. *) Hunc Parisiensium omnium Codicum Herodoteorum principem, ut *Larcherus*, **) sic et nos notâ *Paris. A.* et plerumque breviori notâ *Pa.* insignivimus. Quod si, quae de hoc Codice et in Catal. Biblioth. Reg. et a Larchero praedicantur, cum his conferas quae *Wesselingius* de suo *cod. Paris. A.* praedicavit; †) iurares eumdem esse Codicem. At enim, sicut et alioqui mire confusas subinde apud Wesselingium deprehendi codicum Parisiensium notas, sic liquido cognovisse mihi visus sum, quas lectiones ille codici *Paris A.* adscribit, eas e nostro *Paris. C.* ductas esse; et vicissim, quas ille codici *Paris C.* tribuit, ex nostro *Paris. A.* esse petitas: quae quidem confusio nullâ utique doetissimi Editoris culpà commissa est.

Alter *Codex Parisienses*, in usum nostrum collatus, quem nos, sicuti *Larcherus*, nota *Paris. B.* et breviori nota *Pb.* distinximus, in Catal. Biblioth. Reg. sub numero MDCXXXIV. his verbis describitur: *Codex chartaceas, olim Colbertinus, quo continentur Herodoti Historiarum libri IX. Coniecta ad margines scholia quaedam, eaque non contemnenda. Exaratus anno* 1372. Idem Codex a *Wesselingio* eâdem notâ *Paris. B.* insignitus est.

*) Vide supra, p. XXX. ibique not. **) In Praef. p. XXXVI. ed. sec. †) Vide supra, p. XII.

Tertius Codex, *Paris. C.* vel *Pc.,* inter Codices Graecos in Catal. Biblioth. Reg. recensetur num. *MDCXXXV. Chartaceus, exaratus anno* 1447. quo continentur *Herodoti Halicarnassei Historiarum libri IX. in quibus exscribendis* (ut ait Catalogi auctor) *librarii diligentiam non immerito desideres. Interdum enim omissae phrases integrae. Occurrunt tamen aliquando non contemnendae lectiones.* Hac, puto, haud optimae notae fama permotus *Larcherus* hunc Codicem ita penitus neglexit, ut illius nusquam ne mentionem quidem fecerit ullam. Est autem hic codex eiusdem familiae cum eo, quem primo loco nominavi; et licet aetate sit illo recentior, tamen bonitate haud multum eidem cedit; atque usu etiam nobis interdum venit ut probatissimas Lectiones ex illo potuerimus proferre, quas ex altero non reperimus enotatas. Tenet autem haec familia quasi quoddam medium inter codd. *Arch.* et *Vind.* ab una parte, et *Pass. Ask. Med.* et *F.* ab altera; modo ad hos, modo ad illos magis inclinans. Ex eodem autem hoc nostro codice *Pc.* ductas esse eas Lectiones, quas *Wesselingius* nota *Paris. A.* distinguere consuevit, paullo ante monuimus.

Quartus noster codex, *Paris. D.* sive *Pd.* quem *Larcherus* item notâ *D.* distinxit, in Catal. Bibl. Reg. *num. MMCMXXXIII.* chartaceus est, anno 1474. exaratus. Praeter Isocratis et Plutarchi nonnulla, continet Herodoti Historiarum libros IX. quibus accedit Lexicon vocabulorum Herodoto peculiarium: quod quidem Lexicon doleo non fuisse a Georgiade nostro cum illo collatum, quod vel a Wesselingio vel ab Iungermano editum est.

Praeter quatuor istos Codices, integras Herodoti Musas exhibentes, nostri caussa idem noster sedulus Parisiensium codicum speculator Lectiones etiam quasque notabiles ex Codice Reg. MCDV. excerpsit, quo multis cum aliis Graecorum scriptis continetur pars primae Musae Herodoteae, a cap. 1. usque in medium cap. 87. Admodum quidem recens is codex est, quem nos notâ *Paris. E.* sive *Pe.* distinximus: at, quae quidem ille Herodotea exhibet, ea e probatissimo vetere codice descripta esse cognovi.

Denique, quem *Wesselingius* in Praefatione commemoravit Codicem in Bibliothecam Regiam novissime illatum, quo *ex Herodoti Musis Fragmenta haud pauca* ait contineri, cuius ille passim etiam scripturas in *Var. Lect.* laudavit, eiusdem Codicis in usum nostrae editionis excutiendi, per *Hasii* Viri clarissimi benevolentiam, graecorum Regiae Bibliothecae Codicum msstorum Custodem, copia facta est *Lud. Henr. Heylero* nostrati, erudito iuveni, studiorum caussa Parisiis tunc versanti: qui quidquid hic Codex *Eclogarum* continet ex *Herodoti Musis* excerptarum, id cum exemplo Wesselingiano diligenter contulit, discrepantesque ad me transmisit Lectiones. Cuius codicis lectiones sicuti a *Wesselingio* in *Var. Lect.* hac notâ *Fragm. Paris.* distinctae sunt, sic et nos, sicubi nonnullas commemoravimus ab illo praeteritas aut paululum ab his quas ille ediderat discrepantes, eâdem notâ aut breviori hac *Pf.* insignivimus.

Quem *Codicem* notâ *F.* distinxi, membranaceus ille est, olim Florentinus, cuius usuram ad hunc us-

que diem mihi concessam *Creuzero* debeo, et illustris SCHELLERSHEMII beneficio. Vetustatem eius quum ipsa membranarum conditio declarat, tum antiquus scripturae modulus; ita quidem ut prorsus mihi videatur idem ipse Codex esse, cuius *Bern. de Montfaucon* in Biblioth. Bibliothecar. T. I. pag. 414. D. his verbis meminit: *Codex elegans X. seculi membranaceus: Herodoti Historiae.* Esse hunc Codicem ex eadem cum *Pass. Ask.* et *Med.* familia, e Lectionibus quas inde protulimus facile adparet. Nec vero e *Mediceo* descriptus est, cum quo de principatu etiam videtur contendere posse; sed e vetustiore fonte derivatus probas multas praefert Lectiones, ubi aut in vitio haeret Mediceus, aut ubi nihil certe a Gronovio e *Med.* prolatum est, quod a minus proba scriptura, quae olim vulgata erat, discedat.

VARIETAS

VARIETAS LECTIONIS
IN HERODOTI LIBRO PRIMO.

INSCRIPTIO. Ἡροδότου Ἱστοριῶν πρώτη. Κλειώ.) In optimo cod. ms. *Arch.*, Galeo teste, singuli Scriptoris nostri libri, omisso *Musarum* nomine, nude sic inscribuntur, Ἡροδότου Ἱστοριῶν πρώτη, δευτέρα, etc. Atque hoc satis erat: nec enim aliter citant veteres Grammatici, quoties, Herodotum testem advocantes, librum indicare volunt quo legitur quodque testimonium; numerum libri adponunt, Musae nomen tacent. Sic sane Pollux, IX. 56. X. 22. 23. et 56. sic Athenaeus, III. 15. IV. 27. XI. 107. XV. 61. etc. sic Philemon apud Porphyrium, Quaest. Homer. cap. 8. sic Diogenes Laërt. I. 95. Scholiastes Apollonii Rhod. ad I. 1024. Harpocration in Αἰγὶς, in Λυκιουργεῖς, etc. Stephanus Byz. in Δώριον, et in Ἄμπη, Hesychius in Τιάρα, Suidas in Αἰμασιὰ, in Ναυκραρικὰ, etc. Etymologus in Γαῦλος et alibi, Gregorius de Dialect. ion. §. 59. Phrynichus in Ξυστὸν, Thomas Mag. in Ἀθυμία, in Ἀλογία, etc. Denique ex cunctis graecis Grammaticis nonnisi duo mihi innotuere, qui in citando Herodoti testimonio Musae nomen ediderint; semel idem, quem modo nominavi, Thomas Magister, seculo XIV post C. N. clarus, apud quem in voc. Ἑκὼν legitur Ἡρόδοτος ἐν Πολυμνίᾳ, id est, *libro VII;* tum recentissimus auctor Scholii ad Aristoph. Plut. vs. 488. laudans *Herodotum* ἐν Θαλείᾳ, id est, *libro III.* Ex quo intelligitur, non tam frequenti usu, ut vulgo existimant, receptum olim fuisse, ut singuli *Nostri* libri singularum *Musarum* nomine insignirentur. Nec enim, quum ἐν τῇ πρώτῃ, ἐν τῇ δευτέρᾳ etc. dicunt Grammatici, cum Oudendorpio ad Thomam Mag. (voc. Γέγονα) nomen Μούσᾳ supplendum est, sed βίβλῳ intelligitur;

quemadmodum, ubi ἐν τῷ πρώτῳ, ἐν τῷ δευτέρῳ etc. dicunt, βιβλίῳ vel λόγῳ intelligunt. At, quoniam cod. *Med.* et noster *F.* aliique fere omnes mssti in singulorum Herodoti librorum inscriptione, juxta libri numerum, etiam singularum *Musarum* nomen adiectum praeferunt, eo consultius duxi et h. l. nomen Κλειώ, et in sequentium librorum fronte reliquarum Musarum nomina tenere, quod et in superioribus editionibus cunctis idem factum videmus, et, ex quo typis vulgatus Herodotus est, frequens virorum doctorum usus ita tulit, ut, ubi Nostri locum aliquem laudant, pro *numero* libri, *Musam* eam nominant, cuius nomine inscriptus liber est. Denique sunt codices, qui paulo etiam uberiorem primi libri inscriptionem praeferunt: veluti noster *Pe.* qui sic habet, Ἡροδότου ἱστοριῶν πρώτη. Κλειώ. ἡ Κύρου τε καὶ Περσῶν ἡγεμονία: et *Pd.* in quo, Ἡροδότου Ἁλικαρνασῆος ἱστοριῶν ἡ Κύρου καὶ Περσῶν ἡγεμονία. βιβλίον α'. Κλειώ. Generalem totius operis titulum codices manuscripti nullum fere praeferunt, qui in hoc praesertim opere eo minus etiam desiderabatur, quod in ipso statim exordio et nomen suum et scribendi consilium professus est auctor. Habet tamen codex noster *Pb.* generalem inscriptionem hanc, Ἡροδότου Ἁλικαρνασέως ἱστορία ἐν ἐννέα τμήμασιν, ἃ καὶ Μούσας καλεῖ. Similique codice usus Aldus, eamdem generalem inscriptionem particulari titulo (Ἱστοριῶν πρώτη. Κλειώ.) praemisit: quae inscriptio quum praeter rei veritatem statueret ipsum Herodotum novem suos Historiarum libros novem *Musarum* nominibus condecorasse, merito deseruit eam *Henr. Stephanus*, et cum hac commutavit, quam insequentes editores tenuere, Ἡροδότου τοῦ Ἁλικαρνασσῆος (Ἁλικαρνησσῆος *Gron. Wess.* et seqq.) ἱστορία, ἢ ἱστοριῶν βίβλοι θ' ἐπιγραφόμεναι Μοῦσαι. In primo totius operis frontispicio *Aldina* editio hunc titulum praefert, Ἡροδότου λόγοι ἐννέα, οἵπερ ἐπικαλοῦνται Μοῦσαι: tum Musarum nomina, quo ordine vulgo recenseri solent, adponuntur, in hunc modum:

Μουσῶν ὀνόματα.	*Musarum nomina.*
Κλειώ.	*Clio.*
Εὐτέρπη.	*Euterpe.*

Θάλεια.	*Thalia.*
Μελπομένη.	*Melpomene.*
Τερψιχόρη.	*Terpsichore.*
Ἐρατώ.	*Erato.*
Πολύμνια.	*Polymnia.*
Οὐρανία.	*Urania.*
Καλλιόπη.	*Calliope.*

Caeterum, quod *Aulus Gellius* in Praefatione Noctium Atticar. fuisse auctores ait, qui libris suis *Musarum* nomina inscripserunt, non ille, ut *Gronovius* sibi persuaserat, Herodotum innuit, sed Aurelium Opilium grammaticum, cuius hominis vanitas ab eodem Gellio lib. I. c. 25. et a Suetonio de Illustrib. Grammat. c. 6. notata est. Nam, quod de Herodoti Musis *Lucianus* praedicat, (in Aët. sive Herodoto, c. 1. et de conscribenda Historia, c. 42.) satis notum est non eum adfirmare, ipsum auctorem novem suis Historiarum libris novem Musarum nomina inscripsisse, sed esse eos honoris caussa *Musas* adpellatos ab his, qui eorum auditione lectioneve fuissent delectati. Neque alia sententia est lepidi illius Epigrammatis, quod in H. Stephani Anthol. p. 95. et in Brunckii Analectis T. III. p. 263. num. DXXXII. his verbis legitur:

Ἡρόδοτος Μούσας ὑπεδέξατο· τῷ δ' ἄρ' ἑκάστη
ἀντὶ Φιλοξενίης βίβλον ἔδωκε μίαν.

PROOEMIUM *Auctoris. Lin.* 1. Ἡροδότου *etc.*) Merito *Gronovius* explosit Ptolemaei Hephaestionis commentum, (lib. III. p. 314. ed. Gal.) quod suum fecerat *Galeus* in brevibus ad Herodotum Notis, dicens: „Exordium hoc praemisit Plesirrhous, Herodoti amasius. Quae sequuntur post ἀλλήλοισι, sunt verba Herodoti.“ — Ἀκέφαλος profecto foret liber absque hoc Prooemio, ad quod manifesto refertur id quod initio capitis 1. ait auctor, Περσέων μέν νυν οἱ λόγιοι Φοίνικας αἰτίους φασὶ γενέσθαι τῆς διαφορῆς. Caeterum satis constat, priscos auctores a professione nominis et a brevi consilii sui expositione scripta sua inchoare solitos.

Ibid. Ἁλικαρνησσῆος) Qui haec laudant, *Demetrius Phaler.* περὶ Ἑρμ. c. 17. et 44. Ἁλικαρνασσῆος, ut *Aldus;*

Plutarchus T. II. p. 604. f. Ἁλικαρνασσέως; *Aristides* T. II. p. 381. ed. Jebb. Ἁλικαρνασέος. In codice Britannico *Archiepiscopi*, et in cod. *Pass.* Ἁλικαρνατῆος. Wesseling. — De lectionibus codicis *Passionei*, quem absoluto demum primo Herodoti libro acceperat, in *Addendis* monuit *Wesselingius*. Ἁλικαρνατῆος cum *Pass.* et *Arch.* scribunt nostri codd. *Pb. Pc. Pd.* et *Gregor.* de Dial. ion. §. 36. Ἁλικαρνασσῆος cum *Aldo* habet *Steph.* eiusque sequaces. Ἁλικαρνησσῆος primus edidit *Gronovius* ex *Mediceo* codice, nescio an consentientibus nostris *Pa.* et *Pe.* recte vero. conf. I. 144. et 175. II. 178. III. 4. et 7. Sic etiam geminam literam σ, praecedente η ex Ionum more pro α, constanter tenet noster cod. *F.* qui in terminatione quidem nominis atticam formam aut communem praefert, Ἁλικαρνησσέως, cum ο brevi super ω eadem manu picto. *Ead. lin.* ἀπόδεξις) *Arch. Pass.* et *Vind.* ἀπόδειξις, prave. Wess. — Sic et nostri *Pb.* et *Pd.* neglecto jonismo. *lin.* 3. θωυμαστὰ) θαυμαστὰ *Arch.* Wess. — θωϋμαστὰ et h. l. et alibi, punctis diaereticis ex Aldina derivatis, exhibebant editiones omnes; et sic in coniugatis vocabulis, θώϋμα, θωϋμάσιος, θωϋμάζω, similiterque ὡϋτὸς, τὠϋτό. At diaeresin istam (merito improbatam *Hermanno*, de Emendand. Graec. Gramm. p. 47. seq. cf. *Schaef.* ad *Gregor.* de Dialect. p. 419 seq.) nusquam in his vocabulis agnoscunt probati codd. mss. *Pa. Pc. Pe.* et *F.* puto et alii, e quibus haec discrepantia non est enotata *l.* 4. μὲν Ἕλλησι) μὲν ἐν Ἕλλησι ms. *Eton.* male. Gale. *Ead. l.* 4. βαρβάροισι) βαρβάροις *Parisinus B.* Wess. — Haec scriptura e nullo nostrorum codicum Parisiensium enotata est. Sed pro βαρβάροισιν, quod vulgo hîc legebatur, βαρβάροισι absque ν in fine, quamvis sequatur vox a vocali incipiens, ionico more recte dedere *Pa.* et *Pc.* quos secutus sum. Alii quidem librarii, et eos secuti editores, ex attici communisque sermonis usu hiatum fugientes, quum hoc loco, tum saepius alibi, in primore praesertim horum librorum parte, litera ν ἐφελκυστικῇ utuntur; sed paulatim adsueti ionico mori, adiicere illam dein desiere. Ex compluribus codicum nostrorum locis in-

ter se collatis perquam probabile mihi factum, atque adeo persuasum est, in vetustioribus probatissimisque Herodoti codicibus nusquam in fine vocum, vitandi hiatus caussa, adhibitam illam literam fuisse: quare eamdem rationem tenendam in hac editione putavi, de quo semel monuisse sufficiat; nec enim in re tam minuta, et in qua mire fluctuant libri, opus esse videtur quolibet loco adnotare ab utra parte stent vel editi vel manuscripti. Caeterum de hoc Ionismo Herodoteo, eiusque discrepantia ab Homerico, conf. quae ab Heynio monita sunt in Excurs. ad Iliadis librum II. T. IV. p. 445. *l.* 5. αἰτίην) αἰτίαν *Paris. C.* Wess. *Ead. l.* ἐπολέμησαν) ἐπολέμουν *Par. C.* codex *S. Remigii* et marg. *Stephani.* Wess. — ἐπολέμουν exhibent nostri *Pa.* et *Pc.*

CAP. I. Lin. 1. λόγιοι) λόγοι *Plutarch.* T. II. p. 856. e. Wess. — λόγοι pro λόγιοι habet etiam noster *Pd.* male. Vide Notas. *Ead. et seq.* Φοίνικας αἰτίους φασὶ γενέσθαι τῆς διαφορῆς) Placuit haec verborum series, quam dedere *Pa. Pc.* et *F.* quibuscum forsan et alii codices consentiunt, sed haec talia enotare neglexerunt qui eos excussere. Similiter fere hunc locum citat Ptolemaeus Hephaest. lib. III. p. 314. Περσέων οἱ λόγιοι Φοίνικας αἰτίους γενέσθαι φασὶ τῆς διαφορῆς. Vulgo, Φοίνικάς φασι γενέσθαι τῆς διαφορῆς αἰτίους. *l.* 4. τοῦτον τὸν) τόνδε τὸν non absurde *Arch.* Wess. — Paulo post tamen in τοῦτον τὸν χρόνον consentiunt libri. *l.* 5. μακρῆσι) Quum μακρῆσιν esset editum, ex *Pd.* enotata est prava quidem scriptura μακροῖσι, unde illud tamen intellexi, literam ν finalem h. l. ab illo libro abesse. Sic paulo ante, pro οἰκέουσιν, ex *Pc.* enotatum οἰκέουσι. *l.* 6. δὲ φορτία) Deſit δὲ in *Vindob.*, nec fuit olim in *Archiep.*; adscriptum enim est. Wess. *l.* 7. ἄλλῃ χώρῃ) Deest χώρῃ *Pe.* *l.* 8. τῶν ἐν τῇ) τῶν ἐν caret *Pd.* *l.* 11. ἡμέρῃ) ἡμέρα male. *Vindob.* Wess. — Sic et *Pe.* *Ead. l.* ἀπίκοντο) ἀπίκατο ed. *Schaef.* et *Borh.* commode quidem, (ionicâ formâ plusquamperfecti, quae cap. 2, 11. ex msstis recepta est) sed invitis h. l. libris, qui aoristum tenent omnes. Utralibet verbi forma promiscue uti licuerat Herodoto. *l.* 11. ἐξεμπολημένων) ἐξεμπωλημένων *Pc.* Mox,

pro σφι, quod inde ab Aldo constanter hic editur, habent σφιν *Pa. Pb.* et σφὶν cum accentu ms. *F.* *l.* 13. βασιλῆος) βασιλέως contra morem *Paris. B.* WESS. — Sic nostri *Pb.* et *Pe.* βασιλέος *F.* et *Pa.* Mox τὴν θυγατέρα ediderunt *Schaef.* et *Borh.* praeter necessitatem adiicientes articulum, quem ignorant h. l. aliae editiones omnes cum msstis. *l.* 14 *sq.* κατὰ τὠυτὸ Sic *Pe.* puto et *Pa.* κατὰ τωυτὸ absque spiritu vel apostropho *Pe.* et *F.* a sec. m. qui a prima manu habet κατωὐτὸ, omnes isti ignorantes puncta diaeretica. Vulgo κατὰ τὠϋτὸ edd. Vide supra ad Prooëm. l. 3. notata. *l.* 15. τὸ καὶ Ἕλλ.) ὃ καὶ *Medic.* et *Remig.* Ceteri τὸ καὶ, ut *Aldus.* WESS. — ὃ, pro τὸ, ex Mediceo suo ediderat *Gron.* et sic habent h. l. etiam *Pa. Pd.* et *F.* negligentes Ionismum a Wesselingio restitutum, quo constanter aliâs utitur Herodotus. *l.* 15. Ἰοῦν τὴν Ἰνάχου.) Duo verba, τὴν Ἰνάχου, delenda censuerat *Valck.* et delevere *Reiz, Schaef.* et *Borh.* Vide Notas. *l.* 15. ταύτας στάσας) στήσας *Vindob.* ταύτας γὰρ στάσας *Remig.* WESS. *lin.* 16. νηὸς) νεὸς *Pe. F.* νηὼς *Pd.* *l.* 17. τῶν σφι ἦν) τῶν κιν *Vindob.* a prima manu. τῶν κεν *Arch.* sed σφὶν in margine. Vide *Theocrit.* Idyll. 17, 42. WESS. — Quid huc faciat Theocriti locus, non video. σφιν quidem, aut σφὶν, dabant h. l. plerique libri: sed rectius σφι *Pe.* et ed. *Schaef.* quemadmodum deinde fere constanter, etiam ante vocalem, probatissimi mss. et edd. Idem ms. *Pe.* paulo superius dedit λέγουτι pro vulgato λέγουσιν, et mox dein ἄλλησι pro ἄλλησιν. *Ead. l.* 17. διακελευσαμένους) διακελευσμένους *Vindob.* WESS. *l.* 19. ἀποφυγέειν) ἀποφυγεῖν *Vind. Arch.* et *Paris. C.* male. WESS. — Sic nostri *Pb.* et *Pd.* *Ead. l.* 19. ἄλλησι) ἄλλοισιν *Arch.* WESS. — Vulgo ἄλλησιν. *l.* 20. ἐσβαλομένους) Sic *Remig.* teste *Wess.* et sic etiam noster *F.* quod cum *Schaef.* praetuli vulgato ἐσβαλλομένους. Alias mutationes, quas idem *Schaeferus* suo fere arbitratu, contra librorum consensum, frequentes intulit vulgatae scripturae, veluti ξὺν pro σὺν, γυναικέων pro γυναικῶν, ἀποπλώοντας pro ἀποπλέοντας, adnotare dehinc supersedebo; quum praesertim ipse Vir doctus in progressu operis agnoverit et in Praefatione dein ingenue profes-

sus sit, nimium se fuisse in substituendis ubique verborum formis, quae Ionibus propriae sunt, in locum formarum communium, quibus perinde ac illis promiscueque uti licuerat ionicis scriptoribus. *Ead. l.* 20. νέα) ναῦν *Pd. Pe.*

CAP. II. l. 2. λέγουσι Πέρσαι) Abest Πέρσαι *Pe.* *Ibid.* οὐκ ὡς Ἕλληνες) Φοίνικες, pro Ἕλληνες, *Aldus*, margo *Steph.* et *Venetus* liber, in Biblioth. D. Marci T. I. p. 169. Wess. — Φοίνικες e nostris habet unus *Pe.* quod a Wesselingio in Notis commendatum in contextu posuere *Reiz*, *Schaef.* et *Borh.* *l.* 3. τοῦτο ἄρξαι πρῶτον) πρῶτον τοῦτο ἄρξαι *Arch. Paris. B.* Wess. — Sic noster *Pa.* et *F.* commode. *l.* 5. προσσχόντας) Vulgo προσχόντας, et sic fere constanter alibi. Sed placuit geminata σ litera, quam dabant ed. *Schaef.* et *Borh.* ut postulabat derivatio a verbo προσέχω: et sic certe III. 48. in cod. *F.* exserte προσσχόντων scribitur. Sic προσσχόντες vetustus cod. Vat. apud Polyb. I. 29, 2. Denique diserte Etymologus p. 700. docuit, προσσχὼν idem valens ac προσορμίσας, geminata σ litera scribi. Paulo ante, pro ἐς Τύρον, est εἰς Τυρ. in *Pc.* contra constantem Nostri morem. *l.* 6. βασιλῆος) Tenui jonicam nominis formam, quam cum *Aldo* praeferebant edd. omnes; neque aliud e Wesselingii msstis enotatum. Nostri quidem omnes, *Pa. Pb. Pc. Pd. Pe.* et *F.* in βασιλέως h. l. consentiunt. *Ibid.* τὴν θυγατέρα) Articulum non probant *Arch. Vind. Paris. C.* Wess. — Ex nostro *Pb.*, qui aliâs est Wesselingii *Paris. C.*, nihil h. l. enotatum: sed ignorat certe articulum noster *Pe.* cum *Aldo*, ac poterat sane abesse sicut cap. 1. lin. 14. Agnoscunt tamen eum alii probati libri cum *H. Steph.* qui primus eum adiecit, a quo acceperunt reliquae editiones. *l.* 6. οὗτοι Κρῆτες) οὕτω Κρ. *Arch. Vindob.* Wess. *l.* 7. ταῦτα μὲν δὴ) Sic *Stephani* margo, *Remig. Med.* Ab aliis μὲν abest. Wess. — Ex *Med.* primus particulam illam recepit *Gron.* Agnoscunt autem eamdem nostri codd. omnes, excepto *Pb.* *Ead. l.* 7. ἴσα σφι πρὸς ἴσα) Sic *Aldus*, et mss. *Venet. Arch. Pass.* et *Paris. C.* referente *Wess.* et sic nostri *Pb. Pd. Pe.* quod placuit reponere cum *Schaef.*

Codex *Med.* et alii dabant ἴσα πρὸς ἴσα σφι, quod cum *Gron.* recepit *Wess.* et alii. *l.* 10. Φᾶσιν) Sic accentu circumflexo recte primus edidit *Schaef.* et sic est in nostro ms. *F.* ex correctione quidem: alii omnes, quoad equidem novi, Φάσιν dabant, male. conf. c. 104. *Ib.* ἐνθεῦτεν . ἐντεῦθεν *Pass.* semper. Wess. — In *F.* a prima manu fuerat ἐντεῦτεν, male. *l.* 11. τἄλλα) τᾶλλα *Pa. Pc. F.* *Ibid.* εἵνεκεν) ἕνεκεν *Arch.* et *Paris. C.* Wess. *Ibid.* ἀπίκατο) Hoc ex *Med.* et *Vind.* ἀπίκοντο reliqui cum *Aldo.* Wess. — Communem formam cum Aldo tenent nostri *Pa. b. c. d. e.* In *F.* prima manus ἀπίκατο dederat, quod a sec. manu in ἀπίκαντο mutatum. *l.* 12. τοῦ βασιλῆος τὴν θυγατέρα) βασιλέως *Pa. Pc. Pe.* ut supra; item *F.* in quo quidem ο breve super ω positum. τὴν iterum h. l. deest *Ald.* et *Pe.* ut paulo ante; sed articulum, ab *H. Steph.* adiectum, agnoscunt alii libri omnes. Mox, pro Μηδείην, perperam Μηδίην *Pb.* Sic et *Arch.* et *Vind.* de quibus ad cap. 3 monuit *Wesseling.* ubi idem erratum recurrit. *l.* 13. τὸν Κόλχον) Sic *Arch.* a prima manu, et *Vindob.* βασιλέα habet ora codicis *Arch.* τῶν Κόλχων βασιλῆα *Pass.* Wess. — Vuldo τὸν Κόλχων βασιλῆα ed. *Wess.* cum aliis. τὸν Κόλχον βασιλέα *Pc.* τὸν Κόλχον βασιλέα *Pa. F.* τῶν Κόλχων τὸν βασιλέα *Pb.* Nudum τὸν Κόλχον unice verbum iudicavi, adoptavique cum *Schaef.* Conf. *Notas*, et *Var. Lect.* III. 7, 6. *l.* 15. ὑποκρίνασθαι) ἀποκρίνασθαι *Ven.* et *Paris. C.* male. Ionum enim non est. Vide Suidam in Ὑποκρίνεσθαι, et Eustath. in Homer. p. 687, 18. Wess. — Eustathii testimonium habes in Iliad. η. pag. 563. ed. *Bas.* ἀποκριν. ex nullo nostrorum Parisiensium enotatum est nisi ex *Pe.* ὑποκρινομένους est in ms. *F.* hiante oratione.

CAP. III. L. 2. τὸν Πριάμου) τοῦ Πρ. *Arch.* Wess. *l.* 4. οὐ δώσει) Abest οὐ *Pe.* male. οὔτε γὰρ) οὐδὲ γὰρ ed. *Schaef.* et *Borh.* commode quidem, sed invitis libris omnibus, ac praeter necessitatem. Idem valet οὔτε γὰρ ac καὶ γὰρ οὐ. *l.* 5. ἁρπάσαντος) ἁρπάσαντα olim in *Arch.* sed correctum est. Wess. *Ibid.* τοῖσι Ἕλλησι) Sic recte *Pc.* et *Pe.* pro vulgato τοῖσιν Ἕλλησι. Atque sic semper unus certe et alter nostrorum codicum, in hoc

genere, Herodoteum Ionismum servavit. *l.* 6. πέμψαντας) πέμψειν *Vind.* et *Arch.* Iidemque mox τὴν Ἑλένην pro τε Ἑλένην. Wess. *l.* 7. προϊσχομένων) προϊσχομένους *Stephani* margo, *Paris. C. Venet.* Wess. — Sic nostri *Pb. Pd. Pe.* male. Vide Notas.

CAP. IV. Lin. 1. Μέχρι μὲν ὦν τούτου) τούτων plerique: τούτου *Medic.* cum *Paris. A.* Wess. — τούτων dabant edd. ante Gron. cum quibus facit ms. *Passion.* (de quo nominatim *Wess.* monuit in Addendis,) et unus noster *Pb.* Reliqui, *Pa. Pc. Pd. Pe.* et *F.* cum *Med.* in τούτου consentiunt. *l.* 2. μούνας) μόνας *Paris. A.* Wess. — Sic noster *Pc.* *l.* 6. νομίζειν ἔργον) ἔργον νομίζειν plures. *Mediceo* adstipulatur *Vind.* et *Arch. Paris. A. B.* Wess. — Scil. ante *Gron.* edebatur ἔργον νομίζειν: cum ms. *Med.* vero, quem ille secutus est, consentit et noster *F.* et *Parisini* (quod quidem sciam) omnes. *l.* 7. ὤρην) ὤραν *Vind.* et *Arch.* male. Wess. — Nec vero magis probum erat ὥρην, quod hîc legebatur in ed. *Wess.* et in superioribus, consentientibus fere msstis, quum in rariore vocabulo offendissent librarii. ὤρην primus edidit *Reizius*, quemadmodum recte editum erat III. 155. et IX. 8. Conf. Etymol. pag. 448, 45. et Suid. voc. ὤρα. Mendosum ὥρην h. l. reposuit *Borh.* *l.* 8. δῆλα γὰρ etc.) Habet haec Plutarch. T. II. p. 856. ubi nunc. δῆλον citra eius culpam. Wess. *l.* 9. εἰ μὴ αὐταὶ) Sic perspecte edidit *Reiz.* ex coniectura, quam firmant mss. nostri *F. Pa. Pc.* Olim αὗται. *Ib.* ἡρπάζοντο) ἡρπάζετο *F.* male. *l.* 10. Πέρσαι) Πέρσας ms. *Eton.* referente *Galeo.* *Ibid.* ἁρπαζομενέων) Sic *Med. Vind. Arch.* et *Paris. A. B.* Alii ἁρπαζομένων. Wess. — Quam scripturam ex *Med.* restituit *Gron.* eamdem iam dederat *Aldus*, mutaveratque *H. Stephanus.* Cum Med. aliisque consentit noster *F.* et *Pa.* sed ἁρπαζομένων tenent *Pb. Pc. Pd. Pe.* Quod vero mox dein γυναικέων edidit *Schaeferus*, id sua de coniectura posuit, ut alia multa, refragantibus libris. *l.* 12. εἵνεκεν) εἵνεκε *Pd.* illegitimâ vocis formâ; nec enim aliam nisi aut εἵνεκα aut εἵνεκεν agnoscit Auctor. *l.* 14. ἀπὸ τούτου αἰεὶ) Ita *Medic. Vind. Arch. Paris. duo.* Ceteri ἀπὸ τούτου τ' αἰεὶ, aut κἀπὸ τούτου αἰεὶ, ut *Stephani* ora. Prius servatum

maluit Cl. *Reiskius*. Wess. — ἀπὸ τούτου τ' αἰεὶ edebatur ante *Gronov*. idque revocavit *Schaef*. et tenuit *Borh*. At nil opus erat particula conjunctiva, quam nec ullus e nostris codd. agnoscit. Ejusmodi asyndeto nihil frequentius apud Nostrum. *l.* 15. σφίσι εἶναι) Enotatum hoc ex *Pe*. Sic mox cap. 5. l. 2. σφίσι ἐοῦσαν dedere *Pa*. *Pc*. *Pe*. Utrobique σφίσιν vulgatum erat, utrobique autem σφι sua auctoritate posuerat *Schaef*.

CAP. V. Lin. 1. Πέρσαι) Desunt Πέρσαι *Vindob*. et *Arch*. Habet tamen margo. Wess. *l.* 3. οὐκ ὁμολ.) οὐχ *F*. *Pa*. *Pc*. negligentes Ionismum, cui in operis praesertim initio nondum adsueti erant librarii. *l.* 4. Πέρσῃσι) Πέρσῃσιν *Pass*. addito ν finali, quod in istiusmodi nominibus verborumque terminationibus illi solemne. Wess in Addendis. — Sic et nostri *F*. *Pb*. *Pd*. *Ead. l.* οὕτω) οὕτως *Medic*. οὕτω *Aldus* et magno numero alii: nec illi male. Vide *Gron*. ad lib. I. c. 9. Wess. — Scilicet quum *Gronovius* h. l. ex suo *Med*. οὕτως edidisset, tamen deinde cap. 9. et 11. ex eodem cod. οὕτω laudavit adoptavitque, ubi ob sequentem vocalem οὕτως vulgo legebatur. Tenent autem h. l. οὕτω nostri codices omnes. *Ibid*. ἁρπαγῇ) ἁρπαγῆς *Arch*. Wess. *l.* 5. λέγουσι ἀγαγεῖν) λέγουσιν h. l. et paullo ante [*paullo post*, puto, scribere voluerat, scil. l. 10.] *Aldus* atque alii, quibus in amore est ν finale. Statim ἄγειν *Arch*. *Vind*. *Venet*. Wess. — ἄγειν habent etiam *Pb*. *Pd*. *Pe*. sed vulgatum ἀγαγεῖν tenent *F*. *Pa*. *Pc*. In λέγουσιν h. l. et l. 10. cum *Aldo* consentit *F*. Reliqui λέγουσι tenent: sed hoc leve varietatis genus, ut iam supra professus sum, silentio posthac praeteribo, nisi de eo rursus monuerit Wesseling. *l.* 6. Ἄργεϊ) Sic *F*. et alii cum *Aldo*. In ed. *Gron*. *Wess*. et *Reiz*. neglecta erant puncta diaeretica. *Ib*. νηός) νεός *F*. *Pc*. *l.* 7. ἐοῦσα) οὖσα *Pb*. *Pc*. *Pe*. *l.* 8. συνεκπλῶσαι) συνεκπλεῦσαι *Paris*. *C*. *Venet*. prave. Wess. — Sic nostri *Pb*. et *Pe*. Utraque verbi forma Herodoto usurpata; (conf. c. 1. extr. IV. 147. et 149.) sed magis frequentata prior, quae Ionibus propria. *l.* 9. Πέρσαι τε) Respuunt τε *Vind*. *Arch*. Wess. — Sic et *Pb*. *l.* 12. πρῶτον) Abest vocab. *Pe*. *Ib*. ἀδίκων ἔργων) ἀδικίης τε καὶ ἀνοσίων ἔργων *Pd*.

l. 13. πρεσβήσομαι ἐς τὸ πρόσω) Carent ἐς τὸ *Pass. Ven. Par. C. Arch. Vind.* Wess. — Sic nostri *Pb.* et *Pe.* Sed tenent cum *Aldo Med. F.* et alii. πρεσβήσομαι recte mss. et edd. Una ed. *Reiz.* temere παραβήσ. quod tenuit *Borh.* *l.* 14. ὁμοίως σμικρὰ) Sic scripsi cum *Reizio*, quem et *Schaef.* et *Borh.* secuti sunt. Olim μικρὰ edd. et mssti, quod et ipsum quidem teneri potuerat; sed quoniam paulo post bis σμικρὰ dedere libri omnes, facile mihi persuasi, literam sibilantem initio vocis h. l. ex occasione praecedentis vocis, in eamdem literam exeuntis, intercidisse. *l.* 15. τὰ γὰρ τὸ πάλαι μεγάλα ἦν) In *Pe.* sic scribitur τὰ, γὰρ etc. inserto post τὰ commate, quo indicatur τὰ pro ἃ esse accipiendum: et sic constanter, quoties articulus praepositivus ex ionicae dialecti lege pro pronomine relativo ponitur. Eumdem morem plerumque servat noster cod. *F.* qui praeterea constanter articulum praepositivum pro pronomine relativo accipiendum geminato accentu notat, hoc modo, τὸ̀, τὰ̀, τὸ̀ν, etc. De quo semel hîc monuisse sufficiat. *l.* 17. ἀνθρωπηίην) ἀνθρωπίνην *Vind. Arch.* Wess. — ἀνθρωπείην *Pb.* ἀνθρωπίην *Pd.* *l.* 19. οὐδαμᾶ ἐν τὠυτῷ) οὐδαμοῦ et τῷ αὐτῷ *Vind.* et *Arch.* sine caussa. Wess. — τὠϋτῷ vulgo scribebatur in editionibus omnibus: nos puncta diaeretica abiecimus ex codicum nostrorum praescripto, de quo supra dictum ad Prooem. lin. 3.

CAP. VI. Lin. 1. Λυδὸς μὲν γένος) Λ. μ. τὸ γένος Ald. [aliaeque editt. ante Gron.] et *Priscianus* p. 1169. ed. Putsch. Recte articulus abest a *Med. Arch. Pass. Dionysio Halic.* περὶ Συνθ. Ὀνομ. c. 4. *Maximo Tyrio* Dissert. 28. pag. 339. et *Schol. Hermogenis* pag. 385. Quae sequuntur, laudat *Ammonius* in Τύραννος, a *Valckenario* bene instauratus. Wess. — Λυδ. μὲν τὸ γένος cum *Aldo* habet *Pe.* et sic *Suidas* in Κροῖσος. Λυδὸς τὸ γένος *Pd.* Reliqui nostri articulum ignorant. *l.* 3. μεταξὺ Σύρων καὶ Παφλαγόνων) Non aliter Strabo, his usus, lib. XII. p. 819. [p. 544. ed. Cas.] et *Dionysius*, nec dissentiunt *mssti.* Wess. — Conf. *Var. Lect.* ad I. 72, 9. *l.* 4. ἐξίει) ἐξίησι πρὸς Βορέαν *Dionysius* [T. V. ed. Reisk. pag. 26.] et *Schol. Hermog.*; *Maximus Tyr.*

πρὸς βορέην ἐκδιδοῖ, vitio memoriae. Wess. — ἐξήει *Pd.* male. ἐξιεῖ ed. *Schaef.* ἐξιέει malebam; sed idem haud dubie valet ἐξίει, quod saepius eodem modo apud Nostrum occurrit. Vide ad cap. 180. · *l.* 5. πρῶτοι τῶν ἡμεῖς ἴδμεν) τῶν ἡμ. ἴδμ. πρῶτος *Pe.* πρ. πάντων τῶν ἡμ. ἴδμ. *Pd.* *l.* 6. τοὺς μὲν spernit *Arch.* et *Vind.* sed sunt in prioris ora. Wess. *Ibid.* Ἑλλήνων) τῶν Ἑλλήνων unus *Pe.* *l.* 9. πρὸ δὲ τῆς Κροίσου) Haec et sequentia ad verbum exscripsit *Suid.* in Κροῖσος.

CAP. VII. Lin. 2. τὸ Κροίσου) τοῦ Κροίσου *Pc.* *l.* 3. οἱ Ἕλληνες) Abest οἱ *Pe.* Idem paulo ante habet καλευμ. pro καλεομ. *l.* 4. Μυρτῖλον) Μυρτίλον *F.* et *Pa.* *Ibid.* ὀνομάζουσι) In aliis καλέουσι. De Candaule, qui et *Myrsilus*, etiam *Plinius* lib. XXXV. 8. Hist. Nat. Wess. — καλέουσι habet ms. *Eton.* et ora *Steph.* Nostri mss. vulgatum tenent. Mox, pro ionica forma Σαρδίων, habet atticam Σάρδεων *Pc.* *l.* 5. Ἡρακλέος) Ἡρακλέους *Pb. Pd.* *Ibid.* Ἄγρων) Sic *Medic. Remig. Vind. Pass. Arch. Venet.* et *Steph.* margo: iidemque mox Ἄγρωνος. Vulgo [ante ed. Gron.] Ἄργων et Ἄργωνος. Wess. — Ἀγρ. tenent nostri *F. Pa. Pc.* Ἀργ. *Pb. Pd. Pe.* sed Ἀγρ. ora *Pd.* *lin.* 6. ὁ Νίνου, τοῦ Βήλου, τοῦ Ἀλκαίου) Absunt haec ab *Arch. Pass. Vind.* et *Ven.* Wess. — Absunt item a nostris *Pb. Pd. Pe.* qui in *Agronis* quidem nomine ab illis dissentiunt. *l.* 10. ἀπ' ὅτευ) Vulgo omnes olim ἀπό τευ, male. Aut ἀπὸ τοῦ oportebat, aut ἀπ' ὅτευ, quod primus *Reizius* posuit, quem secuti sunt *Schaef.* et *Borh.* Sic et III. 115. et IV. 45. Recte vero h. l. in *Pa.* ἀπ' ὅτευ scriptum esse observavit *Larcher*, quod in Excerptis quidem nostri caussa ex eodem codice confectis non adnotatum. *l.* 10. ὁ πᾶς) Caret ὁ *Pd.* *l.* 11. Μήων) Olim Μηων absque iota, quod recte subscripsit *Reiz.* et sic ms. *Pa.* itemque *F.* a sec. manu, nam in hoc a pr. manu Μηών erat. *l.* 11. παρὰ τούτων Ἡρακλεῖδαι) παρὰ τούτων δὲ Ἡρακλ. *Pass.* et plerique omnes. *Medic.* δὲ ignorat. Wess. — Particulam a *Gron.* eiectam revocavit *Wesseling.* Ignorant eam autem cum *Med.* nostri mss. *F. Pa. Pc.* quibus praeeuntibus iterum eiiciendam censui. Tali asyndeto delectari Herodotum iam supra monui, et saepe dein ob-

servare poterit lector. *l.* 13. ἄρξαντες μὲν ἐπὶ δύο τε καὶ) ἄρξαντες ἐπὶ *Ald.* et ceteri. μὲν interserit *Med.* Wess. — Agnoscunt μὲν iidem nostri *F. Pa. Pc.* *l.* 14. δύο τε καὶ) Abest τε *Pb. Pd.* Dein post πέντε (ni fallunt excerpta) caret τε *Pe.*

CAP. VIII. Lin. 1. ὧν) σῦν *Vind. Arch.* et mox (*l.* 3.) πολλὸν pro πολλῷ iidem. Neutro indigemus. Wess. — Nostri libri nil mutant. *l.* 6. σπουδαιέστερα) σπουδαιότερα *Paris. A. B.* [nostri *Pa. Pc.*] *Remig. Steph.* ora. σπουδεέστερα *Arch.* prave. Wess. — Vulgatum tenent cum aliis *Med.* et *F.* *l.* 8. χρῆν γὰρ Κανδαύλῃ) ἐχρῆν et Κανδαύλην *Arch.* Prius etiam in *Luciani Asin.* c. 20. Wess. — Κανδαύλην *Pd.* Κανδαύλεα *Pe.* *l.* 9 *seqq.* Γύγη, οὐ γάρ σε etc.) Haec et sequentia *Dionysius* περὶ Συνθ. Ὀνομ. p. 24. c. 4. attica dialecto expressit. Quae succedunt, ὦτα γὰρ etc. habent *Julian.* Epist. 21. *Achilles Tatius* in Uranologia Petavii p. 94. et *Lucian.* de Domo cap. 20. neglecto ἀνθρώποισιν, pro quo ἀνθρώποισι *Paris. B.* [noster *Pa.*] bene. Wess. *l.* 12. ποίεε) ποίει idem *Paris. B. Arch. Med. Pass.* Wess. — Eodem modo a ionica forma, quam *Aldus* servavit, descivere *F. Pa. Pb. Pc.* *l.* 13. μέγα ἀμβώσας) Sic *Ald. Pass. Ven. Vind Arch. Remig. Valla* et alii. μέγα a *Medic.* abest. Wess. — Vocab. a *Gron.* eiectum restituit *Wesseling.* Ignorant illud quidem etiam *F. Pa. Pc.* *l.* 15. θεήσασθαι) θεάσασθαι *Vind. Arch.* Exscripsit autem haec *Theo* Progymn. p. 64. at male τίνα ἔχεις λόγον. Quae sequuntur, ἅμα δὲ κιθῶνι etc. citant *Plut.* T. II. p. 139. et *Stob.* Serm. 39. p. 213. et 72. p. 441. Wess. *l.* 16. αἰδῶ scripsi cum *F. Pb.* et *Pd.* ut est apud *Stob.* Vulgo αἰδὼ h. l. apud Nostrum. *l.* 18. σκοπέειν τινὰ) Sic *Med. Remig.* et margo *Steph.* In aliis σκοπεύειν. Wess. — Ante *Gron.* σκοπεύειν edebatur, quod habet unus noster *Pd.* in quo τινὰ σκοπεύειν. In *Pe.* est τινὰ σκοπέειν: caeteri vulgatum tenent. *l.* 19. εἶναι πασέων γυναικῶν) πασέων γυναικῶν εἶναι *Pe.*

CAP. IX Lin. 2. ἀῤῥωδέων) ὀῤῥωδέων ora *Stephani.* καὶ ἀπεμάχετο τὴν ψυχὴν ἀῤῥωδέων *Etymolog.* p. 633., 43. hoc ex loco. Wess. - Similiter *Zonar* Lex. p. 1472. τὴν ψυχὴν ἀπεμάχετο ἀῤῥωδέων, ubi verba τὴν ψυχὴν ex glosse-

mate adiecta esse commode monuit Editor: nescio vero an pro τὴν ψυχὴν debuerint τῆς ψυχῆς, scil. ἕνεκα, *vitae suae timens;* quemadmodum lib. I. c. 111. ait Herodot. τοῦ τόκου τῆς γυναικὸς ἀῤῥωδέων. Nil mutant nostri codd. nisi quod ἀῤῥωδέων scribitur in *Pc.* *Ead. l.* μή τι οἱ) Sic tonum notavit *Wess.* cum aliis. *Reizius* et sequentes μή τί οἱ et mox (*l.* 5.) μή τί τοι. Sed μή τί οἱ et μή τί τοι *Pa. Pc.* et *F.* *l.* 3. ἀμείβετο τοῖσδε) Sic *Par. A. B. Rem. Medic.* Prius quoque *Arch. Vind.* et *Steph.* margo. ἀμείβεται τοιάδε [ante Gron.] vulgo. Wess. — Cum *Med.* consentit noster *F.* et *Pa. Pc.* In eodem quidem *Med.* a sec. m. superscr. τοιάδε. Cum *Arch.* et *Vind.* faciunt *Pb. Pd. Pe.* τοισίδε pro τοῖσδε constanter edidit *Schaef.* *l.* 4. πειρώμενος λέγω λόγον) Sic duo *Paris. Remig.* ora *Steph.* In *Medic.* πειρώμενον, quod et in *Pass.* et aliis, omisso λέγω. Wess. — πειρώμενον λέγω λόγον edidit *Gron.* et sic scriptum ait in *Med.* in quo tamen πειρώμενος ab alia manu correctum. πειρώμενον λόγον, absque λέγω, habent *Pb. Pc.* (nescio an et *Pd.*) ut edd. ante Gron. πειρώμενος λέγω λόγον, ut edidit *Wess.* sic exhibent nostri *Pa. Pc. F.* item *Arch.* et *Eton.* teste *Galeo.* Denique sic *Dionysius,* ὡς πειρώμενος σοῦ λέγω λόγον τόνδε. *l.* 6. βλάβος) βλάβη *Arch.* sed ος literae postremae inposito. Wess. — Mox pro μηχανήσομαι prave erat μαχήσομαι in *F.* a pr. m. *l.* 7. οὕτω) Sic *Med.* οὕτως alii. Wess. — Ad οὕτω nihil notatum ex nostris *Paris.* Sed οὕτως habet *F.* *l.* 8. ὄπισθε) ὄπισθεν *Vind. Arch.* Wess. — Sic et *F.* et *Pd.* *l.* 9. στήσω) Sic *Vind. Arch.* cum *Ald. Paris. A. B.* et aliis. θήσω vulgo. Wess. — Scil. θήσω temere positum in ed. *Steph.* et repetitum ab aliis ante *Wess.* In στήσω consentiunt nostri *Paris.* omnes et *F.* *l.* 10. κοῖτον) Ita *Med. Remig. Paris.* duo et ora *Steph.* Alii κοιτῶνα. Wess. — κοιτῶνα edd. ante *Gron.* et sic *Pb. Pd. Pe.* κοῖτον tenent *Pa. Pc.* et *F.* De *Arch.* miror nil notatum a *Wess.* quum *Galeus* adnotaverit, κοίτην esse in codd. mss. (id est, in *Arch.* et *Eton.*) et apud *Dionysium.* Et apud *Dionys.* quidem, qui jonicum Herodoti sermonem in atticum transtulit, utique κοίτην recte legitur: quae si scriptura etiam in mss. *Arch.* et *Eton.*

obtinet, fuerit illa ex interpretatione inlata, quemadmodum in aliis κοιτῶνα. *l.* 13. θεήσασθαι) θεήσεσθαι *Pe.* Mox, pro ἐπεὰν, est ἐπειδὰν in *Pc.* contra Herodoti morem. *Ibid.* στείχῃ) στίχῃ solus *Medic.* στείχῃ ceteri cum *Aldo.* WESS. — Monuit tamen idem *Wess.* in Addendis, etiam ms. *Pass.* στίχῃ dare. Sic vero etiam noster *F.* Confer Notas. *l.* 15. μή σε ὄψεται) μὴ ἐσόψεται *Medic.* At *Aldus* cum *Ven. Vind. Arch. Remig. Paris. C.* et *B.* (verum hic in marg.) μή σε ὄψεται. WESS. — μὴ ἐσόψεται cum *Med.* habent a pr. manu nostri *Pa.* et *F.* *Ibid.* διὰ θυρέων) Sic *Medic.* et *Remig.* sine τῶν, qui articulus in aliis. WESS. — Articulum ex nostris codd. nonnisi unus *Pe.* agnoscit, in quo etiam mendose ἰδόντα pro ἰόντα. Quod in ed. *Reiz.* pro διὰ θυρέων legitur παρὰ θυρέων, id operarum errore factum: sic et in eadem editione c. 11. l. 15. παρακρῖναι prave pro διακρῖναι, et cap. 17. l. 10. παραφθείρειεν pro διαφθείρειεν.

CAP. X. Lin. 2. ἠδύνατο) ἐδύνατο *F. Pa. Pc.* *ead. l.* ἑτοῖμος) ἕτοιμος h. l. (quod sciam) mss. omnes, et editi ante *Schaeferum*, cum quo penultimâ circumflexâ prisco more scripsi hoc vocabulum; quo accentu signatum in progressu operis passim etiam exhibent probatissimi libri, perinde ac ὁμοῖος et ἐρῆμος: quo de accentu Herodoto restituendo monuerat etiam *Reiz.* in Praef. p. IX. *l.* 3. ἐδόκεε) Ita *Medic.* ἐδόκεεν ceteri. WESS. *l.* 4. Γύγεα) Γύγην *Pe.* *l.* 5. ἐσελθοῦσαν) ἐλθοῦσαν *Pd.* *l.* 6. ἐθηεῖτο) Sic *Med.* In aliis omnibus ἐθηῆτο. WESS. — Et sic *ed. Wess.* Est vero ἐθηεῖτο etiam in *Pa.* et in *F.* a pr. manu, et hoc verum iudicavi, quod analogia etiam desiderabat: conf. IV. 85, 6. et VII. 56, 2. ubi sic omnes. ἐθηέετο h. l. ed. *Schaef.* *Ibid.* κατὰ νώτου) κατὰ νῶτα *Arch.* sicuti et paullo ante. WESS. — Caeteri omnes vulgatum tenent. *l.* 8. ἐπορᾷ) Sic *Stephani* margo, *Remig.* et *Med.* Ceteri ὁρᾷ. WESS. — ὁρᾷ (sic) edebatur ante *Gron.* et sic *Pb. Pd. Pe.* ἐπόρα habet margo *Steph.* Sed ἐπορᾷ *F. Pa. Pc.* cum *Med.* *l.* 9. ἀνέβωσεν) ἀνεβόησεν *Arch. Vind.* male. WESS. *l.* 10. μαθέειν) Sic *Ald.* et reliqui. μαθεῖν *Med.* WESS. — In μαθεῖν quidem consentiunt *F. Pa. Pb. Pc. Pd.* *Ibid.* τίσεσθαι) τίσασθαι *Aldus* et ceteri, [scil. edd. ante *Gron.*]

nec male. Vide *P. Horreum* Observ. in Herodot. c. 4. τίσεσθαι *Medic.* Wess. — Cum *Aldo* faciunt *Pd.* et *Pe.* cum *Med.* vero reliqui nostri. *l.* 11. παρὰ γὰρ) παρὰ μὲν γὰρ *Pe.* *Ibid.* τοῖσι ἄλλοισι) πᾶσιν ἄλλοισι *Arch. Vind.* Wess. *l.* 12. ἐς αἰσχύνην) Sic *Med. Remig.* et ora *Steph.* In *Pass.* et ceteris praepositio deest. Wess. — Agnoscunt ἐς *Pa. Pc.* et *F.*

CAP. XI. Lin. 2. ἡσυχίην εἶχε) ἡσυχ. ἦγε *Paris. A. Remig.* et margo *Steph.* Wess. — Sic noster *Pc.* sed *Pa. F.* et alii vulgatum tenent. *Ibid.* ἐγεγόνεε) γεγόνεε *Par. B.* Wess. — Sic nostri *Pa.* et *Pc.* bene: et sic ed. *Schaef.* *l.* 3. ὥρα) Sic *Medic.* ἑώρα *Pass. Ald.* aliique. Wess. — ὥρα cum *Med.* praefert *F.* et *Pe.* et sic omnes III. 72. ἑώρα h. l. *Pb. Pd.* ὅρα *Pa. Pc.* nec male. ὅρει ed. *Schaef.* *l.* 5. ἐώθεε) ἔωθε *Arch.* Wess. — ἐώθει *Pc.* *l.* 6. πρόσθε scripsi cum *F.* et ed. *Schaef.* Vulgo πρόσθεν. *Ib.* καλέοι) καλέῃ *Pe.* *l.* 7. ἀπίκετο) ἀπίετο *Arch.* prave. Wess. *Ibid.* Νῦν τοι) Νῦν τοῖν δυοῖν *Arch. Vind.* Wess. — Νῦν τοὶ edebatur inde a *Steph. ed.* 2. τοι absque accentu scripsit *Reiz.* cum *Aldo* et *F.* et tribus *Paris.* *l.* 9. ὁκοτέρην) ὁκοτέραν *Pc.* Mox τράπεσθαι, pro τραπέσθαι, ed. *Schaef.* *l.* 10. βασιληΐην) βασιλείην *Arch.* Wess. *l.* 11. αὐτόν σε) Vulgo αὐτόν σε. Placuit σὲ cum accentu, ut est in *F.* *Ibid.* αὐτίκα οὕτω ἀποθνήσκειν) Sic *Med.* οὕτως in aliis. Wess. — Cum *Med.* consentit *F.* et alii nostri; in uno *Pe.* est ἀποθν. αὐτίκα οὕτω. *l.* 13. βουλεύσαντα *Med. Remig.* et ora *Steph.* βουλευσάμενον reliqui. Wess. — Herodoteum est βουλεύσαντα, quod cum *Med.* tenent *Pa. Pc.* et *F.* *l.* 14. ἢ σὲ) ἤ σε ed. *Steph.* et seqq. Lubens vero tenui σὲ cum accentu, ut erat in ed. *Ald.* rursusque in ed. *Reiz.* et seqq. Sic vero etiam est in msstis nostris; nec video cur denuo ἤ σε repositum voluerit idem *Reiz.* in Praef. p. 7. *Ead. l.* θνησκάμενον) Sic edd. omnes, et ms. *F.* cum aliis; sed θενσάμενον *Pa. Pc. Pd.* *l.* 16. ἀποθώυμαζε) ἀπεθαύμαζε *Ald. Paris. tres, Vind. Arch. Remig. Venet. Pass.* [et sic edd. ante et post *Gron.*] ἀπεθώμαζε *Medic.* Wess. — Mediceum cod. expressit pro insituto suo *Gronov.* cum quo consentit h. l. ms. *F.* a prima manu, nec ita male. Diphthongum vero αυ absque punctis diaereticis dedere

Parisini nostri omnes. Conf. Var. Lect. in *Prooem. l.* 3. *l.* 17. διακρῖναι) De mendoso παρακρῖναι, quod erat in ed. *Reizii*, supra monui ad cap. 9 extr. *l.* 17 *sq.* οὔκων δὴ etc.) Coniiciebat Vir doctus Parisiis, ὡς οὐκ ὦν δὴ ἔπειθεν, ἀλλ' ἐπεὶ ὥρα, cui non adstipulor. ἀλλ' ἑώρα plerique. Vulgatum est ex *Medic.* Wess. — In ἀλλ' ὥρα cum *Med.* consentit noster *F.* ἀλλ' ἑώρα cum *Aldo* et aliis habent *Pb. Pd. Pe.* ἀλλ' ὅρα *Pa. Pc.* Post ἀλλ' vero, utique insertam particulam ὡς malles, cum *Reiskio*: sic teneri potuerat punctum minus post ἀπόλλυσθαι, pro quo nunc punctum maius posui. *l.* 19. ἀπολλύναι) ἀπολλῦναι *Medic. Etonens. Arch. Vind. Remig.* ἀποκτεῖναι *Ald.* et pauci alii. Wess. — Cum *Ald.* facit *Pe.* ἀπολλύναι vero, penultima brevi, quemadmodum cum *Schaef.* scripsi, sic dedere *Pa. Pc.* et *F.* et sic quoque ora *Steph.* et ms. *Eton.* apud *Galeum.* *l.* 20. ἐπειρώτα ex *Med.* et *Paris. A. B.* ἐπηρώτα vulgo. Wess. — Verum est ἐπειρώτα, quod quidem e nostris h. l. non nisi unus *Pc.* agnoscit; caeteri quatuor *Paris.* cum *F.* ἐπηρώτα. *l.* 21. κτείνειν) ἀποκτείνειν *Arch.* *l.* 22. ἐπιχειρήσομεν *Paris.* omnes. ἐπιχειρήσωμεν *Ald.* atque alii. Wess. — Terminationem ωμεν, quam *Gron.* etiam tenuit, habet unus noster *Pe.* Reliqui ομεν cum *F.* *l.* 23. αὐτῷ) αὐτὸ *Arch.* Wess. *l.* 24. ἐπεδέξατο) Tacite sic correxit *H. Steph.* consentientibus melioribus libris. ὑπεδέξατο ed. *Ald.* cum *Pb. Pd. Pe.*

CAP. XII. Lin. 2. γινομένης) γενομένης *F. Pc.* *lin.* 3. μετίετο) Sic *Pass.* ut pleraeque omnes schedae. ἐμετίετο *Med.* Wess. — Vulgatum tenent nostri *Parisini*, et sic etiam *F.* a sec. manu, in quo a pr. m. aliud quid fuerat, erasum hodie, nec tamen prorsus ἐμετίετο fuisse videtur. *Ibid.* οὐδεμίη) οὐδεμία *Parisini tres* et *Arch.* Wess. — Sic nostri *Pa. Pb. Pc.* itemque *F.* qui posthac etiam constanter in hoc vocab. brevem vocalem α servat. *l.* 6. ὑπὸ) ἐπὶ olim *Arch.* ὑπὸ in margine tantum. Wess. *l.* 9 *seq.* In *Veneto* post Πάριος hiatus est, in ἐπεμνήσθη usque. Wess. — Nil deest libris nostris, nec mutant illi quidquam, nisi quod γενόμενος deest *Pe.* idemque *Pe.* ὑπεμνήσθη pro ἐπεμν. habet. Caeterum ista omnia, τοῦ καὶ Ἀρχίλοχος -- ἐπεμνήσθη, a *Val-*

chenario in suspicionem adducta, uncis inclusit *Reiz.* prorsusque abiecere *Schaef.* et *Borh.*

CAP. XIII. Lin. 4. ἐν ὅπλοισι) Sic *Med. Rem. Stephani* ora, *Paris.* unus. Reliqui ἔνοπλοι. Wess. — ἔνοπλοι *Pb. Pd. Pe.* Cum *Med.* faciunt *F. Pa. Pc. Ibid.* οἵ τε abest *Arch.* Wess. *l.* 5. στασιῶται) στρατιῶται *Aldus* et plerique alii. Vulgatum merito probant *Med. Paris. duo* et *Valla.* Wess. — Recte στασιῶται *F. Pa. Pc.* quo in vocab. frequenter a vero aberrarunt librarii. *Ibid.* ἦν μὲν δὴ *Ald. Remig. Venet. Paris. B. Arch. Pass.* Abest δὴ a *Med.* Vide cap. 14. Wess. — Aberat etiam ab *F.* a pr. m. sed *Parisini* omnes tenent particulam. *l.* 6. εἶναι Λυδῶν) τῶν Λυδῶν vulgo. Articulum *Med.* et *Arch.* non habent. Wess. — Eumdem artic. ignorant *F. Pa. Pb. Pc. Pd.* Mox, pro τόνδε, est τὸν δὲ in *F.* ne sic quidem male.

CAP. XIV. Lin. 1. οὕτω ἔσχον) Sic *F. Pb. Pe.* puto et alii. Vulgo οὕτως, vitandi hiatus caussa; quem quidem non recusant Iones. *Ib.* Μερμνάδαι) Μερμνᾶδαι *Pd.* *l.* 3. ἀλλ' ὅσα) ἀλλὰ ὅσα unus *Pe.* *l.* 4. ἔστι οἱ) Sic *F. Pa. Pb. Pc.* et comma ante ἔστι interseruit *F.* Vulgo ἐστιν (vel ἐστίν) οἱ. *l.* 5. δὲ τοῦ ἀργύρου) Operarum errore omissus artic. τοῦ in ed. *Reiz.* tum et in ed. *Borh.* *l.* 6. τοῦ μάλιστα) τοῦ πλεῖστον μάλιστα *Pb.* copiâ laborans. *l.* 7. οὗτοι ἐν τῷ Κορινθίων) οὗτοι οὐ ἐν τῷ Κορ. in *Arch.* sed ex correctione. Quae sequuntur, vitio librarii desiderantur in *Venet.* usque ad Κορινθίων. Wess. — Nostri codd. nil mutant, nisi quod ἐν τῷ Κορινθίῳ θησ. scribitur in *Pd.* *l.* 9. δημοσίου *Med. Remig. Paris.* et *Stephani* margo. *Pass.* et reliqui δήμου, ex scripturae forsan compendio, vice τοῦ δημοσίου. Wess. — Cum *Med.* faciunt *F. Pa. Pc.* *l.* 10. Κυψέλου) Κυψέλλου *Paris. A.* Wess. — Sic *Pc.* et *Pb.* *l.* 11. Οὗτος δὲ) Ita iidem *Med. Remig.* margo *Steph.* et *Paris.* excepto *Paris. C.* Ceteri οὕτω δή. Wess. — οὗτος δὲ tenent *F. Pa. Pc.* οὕτω δὴ *Ald.* sed οὕτω δὲ *Pb. Pd. Pe.* et *F.* a sec. m. *l.* 12. μετὰ Μίδην) μετὰ δὲ Μίδην *Vind.* et *Arch.* Wess. *l.* 13. Φρυγίης βασιλῆα · τὸν Φρυγ. *Pb.* Tum βασιλέα *F. Pa. Pb. Pc.* *Ibid.* γὰρ δὴ) Deest δὴ *Arch.* Wess. — Deest item *Pb.* et *Pe.* *l.* 14. ἐς τὸν προκατίζων) Citat

Priscianus lib. XVIII. p. 1174. et 1178. Wess. *l.* 15. ἔνθα περ) Sic ms. *F. Pa.* et alii. Olim ἐνθάπερ edd. dein ἐνθάπερ, donec ἔνθαπερ correxit *Schaef.* *l.* 16. Perperam ὃν, pro τὸν, *Pe.* *l.* 17. ἀναθέντος) Vitiose ἀναθήματος *Pd.* *l.* 18. ἐπωνυμίην) Ita *Medic. Arch. Vind. Paris.* duo, et *Ven.* ἐπωνυμίῃ *Ald.* atque alii. Wess. — Accusativum praeferunt *F. Pa. Pb. Pd.* *Ibid.* ἐσέβαλε μέν νυν στρατιὴν καὶ οὗτος) Sic *Suidas* in Γύγης, [ubi plurima ex hoc cap. et seqq. descripsit,] *Medic.* et *Parisini.* Alii καὶ οὗτος στρατιήν. In *Pass.* est μέν νυν οὗτος στρατιὴν, absque καί. Wess. — Cum *Med.* consentiunt nostri omnes, nisi quod στρατιὰν habet *Pc.* *l.* 20. ἀλλ' οὐδὲν γὰρ etc.) γὰρ non est in *Suida*, qui mox δυοῖν cum *Arch.* tum τεσσαράκοντα *Ald. Arch. Paris. A.* Melius *Medic.* et ceteri. Wess. — γὰρ et δυῶν tenent libri nostri omnes. In τεσσαρακ. *F.* et duo *Paris.* jonismum deseruere. Denique alia verborum serie utitur *F.* οὐδὲν γάρ μέγα ἀπ' αὐτοῦ ἄλλο ἔργον.

CAP. XV. Lin. 2. οὗτος δὲ) οὗτος δὴ *Pc.* *l.* 2 *et* 3. εἷλε et ἐσέβαλε *Paris. B.* qui plerumque ν finale omittit, nec male. Wess. — Scil. εἷλεν et ἐσέβαλεν edebatur, pro quibus primus *Schaeferus* εἷλε et ἐσέβαλε posuit: sic vero scribitur in *Pa. Pc. Pe.* et ἐσέβαλε etiam in *F.* *l.* 3. ἐπὶ τούτου τε) δὲ pro τε habet *Pa.* *l.* 5. ἀπικέατο) Sic *Ald. Medic.* et *Paris.* duo cum *Remig.* ἀπίκοντο *Vind. Paris. C.* et *Suidas*, prave. Wess. — Ionicam aoristi formam praeferunt *F. Pa. Pc.*; communem (quae quidem et ipsa ferri poterat) tenent *Pb. Pd. Pe.* Conf. I. 152. et 169. *Ibid.* Σάρδις cum edd. recte tenet *F.* Σάρδεις h. l. *Pa. Pc. Pd.* Mox, pro πλὴν, esse πρὶν in *Paris. C. Vindob.* et *Ven.* monuit Wess. — quod erratum e nullo nostrorum codd. enotatum; eamdem autem confusionem in aliorum auctorum codicibus olim me deprehendere memini.

CAP. XVI. Lin. 2. ὁ Ἄρδυος) *Suidas* [in Γύγης] τὴν ἀρχὴν addit, quod mssti cognitum non habent. Wess. — Conf. II. 161, 4. *l.* 4. οὗτος δὲ) Abest δὲ *Pc.* non male. Paulo ante, pro Ἀλυάττης, est Ἀλυάτης in *Pc.* et sic subinde etiam in aliis. *Ibid.* Δηϊόκεω) Apud *Suid.* l. c. Δηϊόκου vulgo scribitur, sed Δηϊόκεω in vet. edit.

Mediol. Apud eumdem Suidam alibi (sub litera Δ) scribitur Δηϊώκεω per ω in medio, sed literarum series docet, Δηϊόκεω ibi scribi debuisse. *l.* 5. ἐξήλασε) ἐξέλασε *Pc.* *l.* 6. ἀπὸ Κολοφῶνος) Sic *Medic. Arch. Venet. Suidas.* Ceteri ὑπὸ Κολ. Wess. — In ἀπὸ consentit *F.* et *Paris.* omnes, excepto *Pe.* *l.* 7. ἐς Κλαζομενάς τε ἐσέβαλε) *Suidae* Κλαζομενάς τ' ἐσέβαλε, ἀντὶ τοῦ εἰς Κλαζομενάς, hinc derivatum videri, doctissimo *L. Küstero* assentior. Scripti codices non favent, meritoque describitur Suidas. Wess. in Addendis. — Idem vero Suidas in voc. Γύγης, praepositionem agnoscit, εἰς Κλαζομενάς τε scribens. *l.* 9. ἄλλα δὲ ἔργα) Ms. *F.* ignorat δὲ a pr. m. et orationem ante ἀλλὰ προσπταίσας interpungens, leviter incìdit post μεγάλως, haud sane incommode.

CAP. XVII. Lin. 2. ἐπολιόρκεε) Est hoc in *Medic.* et *Suida.* ἐπολιόρκησε in aliis. Wess. — Cum *Med.* facit *F.* sed *Paris.* omnes aoristum tenent. *l.* 4. ἐσέβαλλε) ἐσέβαλε *Arch.* Wess. — Sic et *Pb. Pd. Pe.* *l.* 6. αὐλοῦ) αὐλῶν *Athen.* p. 517. et 727. [lib. XII. c. 12. et XIV. 24.] quod et in *Prisciano*, p. 1211. Wess. *Ibid.* γυναικηΐου τε καὶ ἀνδρηΐου) Ex *Suida* sumtum est quod legitur. Vulgo γυναικείου. Wess. — At ionicam formam praeferunt etiam nostri mss. *F. Pa. Pc.* *l.* 8. ἀπέσπα) Ita *Stephani* ora, *Remig. Medic. Etonens.* et *Suidas.* κατέσπα cum *Aldo Pass.* et alii. Wess. — ἀπέσπα tenent *F. Pa. Pc.* *l.* 9. ἐστάμεναι) ἑστάναι *Medic.* et *Suidas.* In *Ald. Arch. Paris. B. Vindob. Ven.* et *Pass.* est ἑστάμεναι. *Remig.* ἑσταμένας et *Paris.* unus. Wess. — Mendose ἑσταμένας *Pc.* ἑστάμεναι *F. Pa. Pd. Pe.* quod merito revocavit *Reiz.* quum ex ed. *Gron.* ἑστάναι tenuisset *Wess.* *l.* 9 *seq.* καὶ τὸν καρπὸν τὸν ἐν τῇ γῇ) Septem voces omittit *Arch.* Wess. — τὸν post καρπὸν abest *Pb. Pd. Pe.* *l.* 10. διαφθείρειε) διαφθείροιεν *Pd.* παραφθείρειεν ed. *Reiz.* operarum errore. *Ibid.* ἀπαλλάσσετο) ἀπαλλάσσοιτο *Arch.* et *Vind.* ἀπαλλάσσεται *Pass.* Wess. — Nostri nil mutant. *l.* 12. ἐπέδρης) Sic *Suidas.* Alii vocem in binas diveilunt. Wess. — Perperam ἐπ' ἕδρης edebatur ante *Wess.* quae scriptura inde nata erat, quod in vetustis codicibus (velut in nostro *F.* a pr.

manu) hoc modo scriptum erat ἐπ'έδρης, idque recte et ex prisco usu, scilicet unum quidem vocabulum, sed in cuius medio notabatur aspiratio cum qua vocalis illa ε pronunciari debet. *Ibid.* εἶναι ἔργον) εἶναι ἔργα *Arch.* Wess. *l.* 13. κατέβαλλε) Literam ν quae in fine adiecta erat, ignorat *Pa.* κατέβαλεν simplici λ scribitur in *F. Pc. Pd. Pe.* *l.* 14. ὁρμεώμενοι *Ald. Remig. Vindob.* bene. Ceteri ὁρμώμενοι. Wess. — ὁρμεωμ. *F.* a pr. m. ὁρμωμ. ex *Med.* adsciverat *Gron.* et sic *Parisini* nostri omnes. *l.* 16. ἐσβάλλων) ἐσβαλὼν *Arch.* Wess. — Sic ἐσβαλὼν ed. *Schaef.* Nostri libri nil mutant, nisi quod mendose ἐσβάλων scribitur in *Pe.*

CAP. XVIII. Lin. 3. ἔν τε Λιμενηίῳ) Sic *Pass.* et alii omnes. Solus *Med.* ἔν τε ἐν Λιμεν. Citat *Suidas* in Τρώματα. Wess. — Citat idem *Suid.* in Διφάσια, et in Γύγης. Mendosum ἔν τε ἐν Λιμ. ex *Med.* religiose adsciverat *Gron.* Agnoscebat quidem eamdem scripturam codex *F.* a pr. m. et vetus editio Mediolanensis Suidae in Γύγης, sed apud eumdem *Suid.* in Τρώματα et in Διφάσια recte ἔν τε Λιμ. exhibent libri omnes. *l.* 6. ὁ καὶ ἐσβάλλων) Placuit hoc, quod dedere *F. Pa. Pc.* Alii vulgo ἐσβαλών. *l.* 7. στρατιήν) Temere στρατίην ed. *Reiz.* operarum errore. *Ibid.* Σαδυάττης γὰρ οὗτος) Sic edd. ante *Gron.* et sic *Pb. Pd. Pe.* Σαδυάττης οὗτος γὰρ ex ed. *Gron.* tenens Wesselingius, haec adnotavit: „Sic *Med. Venet.*, γὰρ οὗτος ceteri, sed in *Arch.* γὰρ „deest." — Sed, qui οὗτος γὰρ scribunt, quorum in numero sunt nostri codd. *F. Pa. Pc.*, hi orationem sic distinguunt, στρατιὴν Σαδυάττης· οὗτος γὰρ etc. Unde nasci suspicio poterat, temere ex ora veteris alicuius libri huc invectum esse nomen Σαδυάττης, paulo ante jam recte suo loco positum. *l.* 12. οὐδαμοὶ) οὐδαμῇ *Arch.* Wess. — Sic et *Pd.* *Ibid.* συνεπελάφρυνον) συνκαπελάφρυνον *Aldus* et *Paris. C.* item *Pass.* et *Oxon.* Wess. — συνκαπελ. nonnisi ex nostro *Pe.* enotatum est. Cod. *F.* et alii in συνεπελαφρ. consentiunt, quod primus edidit *Steph.* *l.* 13. δὲ τὸ ὁμοῖον) δὲ καὶ τὸ *Arch. Vind.* Wess. — ὁμοῖον hoc accentu scriptum dedere *F. Pa. Pc.* sic et ed. *Schaef.* Alii vulgo ὅμοιον. *l.* 15. συνδιήνεικαν) συνδιένειμαν *Vind.* Wess.

CAP. XIX. Lin. 4. συνηνείχθη) συνείχθη *Vind.* συνήχθη *Arch.* WESS. — συνηνέχθη *F.* cum schol. interlin. συνέβη. *l.* 4. Ἀσσητίης) Ἀσιτίης *Ald. Polyaen.* prave. WESS. — Ἀσσιτίης ed. *Steph.* 1. Ἀσσητίης ed. *Steph.* 2. et seqq. Ἀσίης *F.* a pr. m. sed Ἀσσησίης correctum, quod est in *Pa. Pc* Ἀσισίης *Pb. Pd. Pe.* Sed paulo inferius in Ἀσσητῷ consentiunt omnes. *Ibid.* ἀφθεὶς) In *F.* primum erat ἀφεὶς, superne vero adpicta litera θ, ab eadem puto manu. *l.* 4. νηὸς) Atticam formam νεὼς h. l. praefert *F.* (sicut τὸν λεὼν omnes I. 22. et II. 129.) sed paulo ante, et paulo post, tenet νηοῦ et νηόν. *l.* 5. τὸ παραυτίκα disiunctim scripsi cum cod. *F.* et aliis. Sic et cap. seq. ἐς τὰ μάλιστα. Vulgo τοπαραυτίκα, et ἐς ταμάλιστα. *l.* 6. Σάρδις) Ut supra, sic et h. l. et alibi Σάρδεις dant mss. nonnulli, sed alii Σάρδις cum editis tenent. *l.* 8. νούσου commode *edd.* et sic post pauca iterum, neque aliud quid adnotavit *Wesseling.* At nostri tamen codd. *F. Pa. Pc. Pc.* utrobique νόσου praeferunt. *l.* 9. πέμψαντα) Sic *Med.* non sine correctione, [scil. syllaba τι ab alia manu superne inposita, ut docuit *Gronov.* ad IV. 81.] *Remig. Paris. A.* Alii πέμψαντι. WESS. — In πέμψαντα consentiunt libri nostri; unus *Pd.* πέμψαντι praefert cum editis ante *Gron.* *l.* 12. ἀνορθώσωσι iidem mss. *Med. Remig. Paris. A.* ἀνορθώσουσι *Aldus* atque alii. WESS. — Cum *Aldo* faciunt *Pb. Pd. Pe.* Pro *Med.* stant *Pa. Pc. F.*

CAP. XX. Lin. 2. προστιθεῖσι) προστιθέασι malles; sed nil mutant libri. *l.* 3. τὸν Κυψέλου) τὸν τοῦ Κυψέλλου *Arch.* WESS. — τὸν Κυψέλλου *Pb. Pd. Pe.* *l.* 4. πυθόμενον) πευθόμενον *Venet.* WESS. — Sic et *Pb.* πειθόμενον *Pd.* *l.* 6. παρεὸν recte *Medic.* et *Remig.* παρὸν vulgo. WESS. — παρεὸν etiam *F. Pa. Pc.*

CAP. XXI. Lin. 1. ἐξαγγέλθη scripsi cum *F. Pa. Pc.* Vulgo ἐξηγγέλθη. *l.* 2. κήρυκα) κήρυκας omnes. κήρυκα *Med.* nec sine correctione; [nempe ς ab alia manu adiectum;] placet tamen. WESS. Tum idem *Wess.* in *Addendis*: „κήρυκας *Pass.* plurium exemplo.“ — Sic sane edd. ante *Gron.* quibus tamen non nisi unus *Pe.* ex nostris accedit; caeteri quinque recte singularem praeferunt. *l.* 3 *sq.* χρόνον ὅσον ἂν) ὅσον ἂν χρόνον *Pc.*

l. 4. ἐς τὴν Μίλητον ἦν) ἤιε pro ἦν ed. *Schaef.* et *Borh.* ex *Valckenarii* praecepto. *l.* 5. προπεπυσμένος) Sic *Medic.* ora *Steph.* et *Parisin.* duo. προπεπευσμένος plerique omnes. Wess. — Cum *Med.* faciunt *F. Pa. Pc.* item *Pb.* ni fallunt excerpta. *l.* 6. μέλλοι) Sic *Med. Arch. Paris. A.* In aliis μέλλει. Wess. — μέλλοι praefert *F.* et *Parisini* (quod sciam) omnes. *l.* 7. τοιάδε) τοιόνδε plures. Vulgatum est in *Stephani* margine, *Remig. Medic.* et *Parisinis* duobus. Wess. — τοιόνδε habent *Pb. Pd. Pe.* cum editis ante *Gron.* *l.* 8. πάντα συγκομίσας) Ita *Medic. Remig. Steph.* ora, *Paris. A. B.* ἅπαντα συναγαγὼν *Aldus*, *Pass.* et alii; ex interpretamento, ut suspicor. Wess. — Receptam scripturam tenet *F.* cum *Pa. Pc.* *l.* 10. χρέεσθαι *Remig.* et margo *Steph.* quod probo. χρῆσθαι vulgo. Wess. — χρέεσθαι firmant *F. Pa. Pc.* quibus mireris non accedere *Mediceum*, e quo quidem in olim edito χρῆσθαι nil mutavit *Gron.*

CAP. XXII. Lin. 2. προαγόρευε scripsi cum *F.* et *Pa.* pro vulgato προηγόρευε: pro quo (ut monuit *Wesseling.*) προσαγόρευε habet *Arch.* et προσηγόρευε *Ven.* quod est etiam in *Pb.* et *Pd.* *Ib.* εἵνεκεν) εἵνεκα vulgo. Quod editum est, debetur *Medic.* et orae *Steph.* Wess. — εἵνεκεν etiam *F. Pa. Pc.* *l.* 3. Σαρδιηνὸς) Est ex *Medic. Remig. Stephani* ora, et *Paris. A. B.* Vide cap. 79. et 83. huius libri, et Inscript. *Rich. Pococke* p. 85, 5. Σαρδήϊος vulgo, et sic *Pass.* Σαρδύϊος *Arch.* Wess. — Σαρδιηνὸς noster *F.* et *Pa. Pc.* Σαρδήϊος *Pb. Pd. Pe.* *Ibid.* σωρὸν edd. inde a *Steph.* σῶρον *Ald. Pb. Pe.* conf. Etymol. pag. 742. *l.* 5. εἴπας *Medic. Parisin.* duo, *Steph.* margo. εἰπὼν alii. εἰαςπὼν, utroque coniuncto, *Vindob.* Wess. — εἰπὼν *Pb. Pd. Pe.* εἴπας *F. Pa. Pc.* cf. *Gregor.* dialect. ion. §. 72. *l.* 6. τὰς ἐντολὰς τοῦ Λυδοῦ) τοῦ Λυδοῦ τὰς ἐντολὰς *F.* *Ibid.* ἀπῆλθε) ὑπῆλθεν *Pass. Vind. Ven.* Wess. — Sic et *Pb. Pd.* Alii vulgo ἀπῆλθεν, sed ἀπῆλθε *Pa.* absque ν in fine. *l.* 8. ἐλπίζων γὰρ etc.) Citat *Priscianus* lib. XVIII. p. 1179. *Ibid.* σιτοδείην) σιτοδείην *F. Pa. Pc.* σιτοδίην *Pb. Pd.* *l.* 9. λεὼν tenent omnes. In uno *F.* mendose primum scriptum erat νεὼν, tum correctum ab alia manu λεὼν, et inter lineas

λαόν. *Ibid.* τετρῦσθαι) τετρῆσθαι *Vind. Arch.* Wess. — Sic et *Ald.* et *Pb. Pd. Pe.* quod ex τετρῦσθαι deflexum. Vulgo τετρύσθαι edd. inde a *Steph.* et sic *F. Pa. Pc.* *l.* 11. κατεδόκεε) ἐδόκεε *F. Pa. Pc.* *l.* 15. κατὰ μὲν τὸν πρὸς Μελ.) Sic ms. *Arch.* referente Wess. idque ipsum tenent nostri codd. *F.* et *Pa.* recte. conf. c. 70. et 92. huius libri: neque aliud debuerant ii codd. in quibus (sicut in nostro *Pc.*) pro κατὰ perperam καὶ τὰ scriptum; quo ex errore prognata videtur scriptura hucusque vulgata, καὶ τὰ μὲν κατὰ τὸν πρ. Μιλ. quam alii praeferunt codices. *l.* 16. Ἀλυάττῃ) Ἀλυάττης *Arch.* quod nequam prorsus. Wess.

CAP. XXIII. Lin. 1. Κυψέλου) Κυψέλλου rursus *Pb. Pd. Pe.* *l.* 3. ὁμολογέουσι δέ σφι) ὁμολογέουσί τε σφι *Pc.* non male. *l.* 4. θῶυμα) Sic meliores libri, ut alibi, absque punctis diaereticis. θώϋμα vulgo. θῶμα h. l. *F.* sed superne adiecto υ ab alia manu. *l.* 9. διδάξαντα) δείξαντα *Pe.* nempe ex interpretamento.

CAP. XXIV. Lin. 1. Ἀρίονα) Mendose Ἀριόνα h. l. ed. *Wess.* Ἀρίωνα *Pd.* *l.* 2. τὸν πολλὸν τοῦ χρόνου) τὸ πολλὸν τοῦ χρόνου *Pass.* cum *Oxon.* neque inprobe. Wess. — Alii nil mutant. *Ibid.* παρὰ Περιάνδρῳ) σὺν Περ. *Arch.* *l.* 10. μέν σφι προϊέντα) Sic *F. Pa.* item *Pc.* nisi quod σφιν scribat. Vulgo μὲν προϊέντα σφι. *l.* 11. τούτοισι) τούτοισιν *Arch.* cui solemne in hoc genere ν finale. Wess. *l.* 12. ταφῆς ἐν γῇ τύχῃ) ταφεὶς *Vind.* Wess. — Abest ἐν γῇ *Pe.* τύχοι pro τύχῃ *Pd.* *l.* 15. δοκέοι) δοκέει *Pe.* *Ibid.* περιϊδέειν) Sic *Pe.* cum edd. περιϊδεῖν *F. Pa. Pb. Pc. Pd.* Mox αὐτὸν abest *Pe.* *Ibid.* σκευῇ. Vitiose σαυῇ *Pc.* *l.* 16. ἑδωλίοισι) ἑδώλοισι *Med.* In *Pass.* et ceteris omnibus ἑδωλίοισι, etiam *Suidas* ex hoc loco. *Harpocration* ex *Herodoti* lib. 1. ἑδωλίαι, in Ἑδωλιᾶσαι. Wess. — ἑδώλοισι cum *Med.* et h. l. et paulo post habet etiam cod. *F.* sed superne indicatur altera scriptura ἑδωλίοισι, ab eadem, ut videtur, certe ab antiqua manu. Caeterum *Notas* vide. *l.* 17. κατεργάσασθαι) κατεργάσεσθαι *Pa. Pc.* Vulgatum tenet *F.* *l.* 19. ἐνδύντα τε) ἐνδῦντά τε *Pb.* *l* 21 ὄρθιον) ὄρθριον *Arch. Vind.* Wess. — Sic et *Pb. Pd.* frequenti et alibi errore librariorum in hoc vocab. *l.* 23. σκευῇ) στολῇ *Pe.* *l.* 24. ἐς Κόρινθον)

Sic *Med.* ἐς τὴν Κόρινθον *Pass.* et alii omnes, sicuti et ἐς Ταίναρον. WESS. — Scilicet ante *Gron.* h. l. ἐς τὴν Κόρινθον edebatur; et paulo post, ἐς Ταίναρον: et sic *Pb. Pd. Pe.* et ἐς τὸ Ταίναρον *Pc.* Sed ἐς Κορ. absque artic. cum *Med.* exhibent *F. Pa. Pc.* tum ἐπὶ Ταίναρον *F.* et *Pa.* *l.* 28. μετιέντα) μετιόντα *Venet.* WESS. — Mendosum erat μετιόντα, quod dabat *Ven.* sed mendosius μετιόεντα *Pb.* iunctâ utrâque scripturâ. *Ibid.* ἀνακῶς citat *Suidas* in hoc vocab. WESS. *l.* 31. περὶ Ἰταλίην) περὶ τὴν Ἰταλ. plerique omnes. WESS. — Nempe sic edd. ante *Gron.* Sed articulum cum ms. *Medic.* ignorant nostri *F. Pa. Pc.* itemque *Pe.* ni fallunt excerpta. *Ibid.* πρήσσοντα) πρήσοντα *Arch.* πρήσαντα *Vind.* WESS. *l.* 33. καὶ τούς, ἐκπλαγ.) καὶ τοὺς μὲν ἐκπλ. *Pc.* *l.* 34. Κορίνθιοί τε) Caret τε *Pe.* *l.* 35. Ἀρίονός ἐστι) Sic edd. omnes. Ἀρίονος ἐστὶν *F. Pa. Pc. Pb. Pe.* *l.* 36. οὐ μέγα) Deest οὐ *Vall. Remig. Arch.* et *Vind.*, sine caussa. WESS. — Abest etiam οὐ *F. Pa. Pc.* Vulgatum autem tenuit *Gron.* nihilque ex cod. *Medic.* adnotavit.

CAP. XXV. Lin. 6. θέης ἄξιον laudat et explicat *Eustath. in Hom.* p. 626, 52. WESS. — *Eustath.* Iliad. ζ. p. 481. ed. Bas. ubi vitiose ὁ δὲ νεκρός, pro ὁ δὲ κρητήρ.

CAP. XXVI. Lin. 1. ἐξεδέξατο) διεδέξατο *Ammon.* in Τύραννος. WESS. *l.* 2. ἐών) ὤν *Venet. Arch.* WESS. — Sic *Pe.* *l.* 4. πολιορκεόμενοι) πολιορκεύμενοι *Pa. Pc.* πολιερκεύμενοι *F.* quae scriptura etiam in *Pa.* inter lineas indicatur. Mox ὑπ' αὐτοῦ caret *Pc.* *l.* 6. τῆς τε παλαιῆς) Sic *Med.* Encliticam plerique alii ignorant. παλαιᾶς *Ven. Arch.* WESS. — Cum *Med.* consentiunt nostri libri. *l.* 9. ἐν μέρει) ἐν μέρεϊ ed. *Schaef.* et *Borh.* Puncta diaeretica in hoc vocab. ignorat *F.* et alii cum superioribus editt. *l.* 11. ἐπαιτιώμενος) ἐπαιτιεόμενος *Pc.* *Ibid.* αὐτέων, ut solent Iones, *Ald. Vind. Remig. Venet.* atque alii. αὐτῶν *Med. Arch.* WESS. — Tenent quidem αὐτῶν etiam *F.* et quinque *Paris.* et sic saepe alibi omnes. Pro μέζονας et μέζονα est μείζονας et μείζονα in *F.* sed a sec. manu. *l.* 12. φαῦλα tenent libri omnes; pro quo unus *Schaef.* formam Ionibus magis propriam φλαῦρα posuit.

CAP. XXVII. Lin. 2. κατεστρέψατο) κατεστρέψετο *Pe.* male. *l.* 3. ἐόντων) ῥεόντων *Arch.* Wess. *l.* 5. ἐς Σάρδις) ἐς Κροῖσον *Ald.* et ora *Steph.* ἐς τοὺς Πέρσας *Pass.* absurde. Wess. — ἐς Σάρδις primus in contextu posuit *Steph.* in ed. sec. et sic *F. Med.* et alii. ἐς Σάρδεις *Pa. Pc.* ἐς Πέρσας *Pb. Pd.* ἐς Κροῖσον *Pe.* *l.* 6. εἰρομένου Κροῖσου) Sic *Med. Remig. Venet.* Reliqui εἰρομένου δὲ Κρ. Wess. — Importunam particulam e nostris codd. non nisi *Pd.* et *Pe.* habent. *l.* 9. ἔχοντες ἐν νῷ) ἐν νῷ ἔχοντες *F.* *l.* 14. ἱππευομένους) ἱπποδυομένους *Remig.* Wess. *l.* 15. οἰκότα) εἰκότα *Ald. Paris. B. Venet. Arch. Vind. Remig.* ἐοικότα *Medic.* οἰκότα *Pass.* cui primas darem. Wess. — Scil. εἰκότα cum *Ald.* et *Steph.* iam ediderat *Wesseling.* priusquam scripturam codicis *Pass.* cognitam habuisset, de qua post in *Addendis* monuit. Inde οἰκότα adscivit *Reiz.* et tenuere *Schaef.* et *Borh.* recte; nam et aliâs hanc verbi formam frequentat Herodotus, eamdemque h. l. praeferunt nostri codd. *F.* et *Pb.* forsan et alii. *l.* 17. ἀειράμενοι) ἀρώμενοι editum est ex *Aldo*, *Etonens. Med. Arch. Vind. Venet. Paris. duobus* et ora *Steph.* In *Remig.* ἀρᾶσθαι et *Paris. A.* et *ed. Steph.* Wess. — ἀρώμενοι post *Aldum* in contextum reposuit *Gronov.* et tenuere *Wess. Reiz.* et *Borheck.* et praefert hoc noster *F.* cum *Pb. Pd. Pe.* ἀρᾶσθαι vero habent *Pa.* et *Pc.* et γρ. ἀρώμενοι ora *Pa.* ἀρᾶσθαι ex edit. *Steph.* revocavit *Schaef.* sed ita ut deleret praecedens εὔχεσθαι. αἰωρεομένους corrigebat *Toup.* ἀράμενοι *Reisk.* sed notione longe diversa ab ea qua nos nostrum ἀειράμενοι accipimus. *l.* 23. ξεινίην συνεθήκατο) Citavit ex h. l. Suidas in Ξενίην, et ξενίην scribit etiam *Pc.*

CAP. XXVIII. Lin. 1. ἐπιγινομένου) ἐπιγιγνομένου *Arch.* Wess. — ἐπιγενομ. *F.* et. *Pc.* sed in *F.* superne indicatur scriptura ἐπιγινομ. *l.* 4. ὑπ' ἑωυτῷ) ὑπ' est ex *Med.* Ceteri ὑπό. Wess. — Scil. ὑπὸ edd. ante *Gron.* quod revocarunt *Schaef.* et *Borh.* sed ὑπ' tenent nostri *Paris.* et *F.* *l.* 5. Λυδοὶ) Uncis hoc vocab. inclusit *Reiz.* prorsusque eiecit *Schaef.* et *Borh.* *Ibid.* Μαριανδυνοὶ) Μαρυανδυνοὶ *Arch.* Μαρυανδανδυνοὶ *Vind.* Wess. — Μαριανδανοὶ *Pb. Pd.* Μαριανδηνοὶ *F.* sed super η positum υ ab ead. manu. *Ibid.* Χάλυβες, Παφλ. etc. Citat *Eustath.*

in *Dionysii Perieg.* vs. 322. Wess. *l.* 6. Θρήϊκες) Sic disiunctim *F.* et alii. Olim Θρῆκες edd. *Ibid.* οἱ Θυνοί τε) 'Οθυνοί τε *Arch.* 'Ιθυνοί τε *Remig.* Wess. — Θυνοί τε, absque οἱ, *Pe.* 'Ιθυνοί τε *F. Pa. Pc. Pd.*

CAP. XXIX. Lin. 3. Σάρδις) Sic *F.* et *Pa.* cum edd. Σάρδεις *Pc. Pd. Pe.* et sic iidem atque etiam *Pa.* alibi passim. *Ibid.* ἄλλοι τε οἱ πάντες) τε deest *Vind.* Wess. *l.* 5. αὐτέων omnes. αὐτῶν *Med.* Wess. — Tenent tamen αὐτῶν nostri *Pa. Pb. Pc.* et *F.* Paulo ante, deest ἐτύγχανον *Pe.* *l.* 6. Σόλων) Σώλων *F.* a pr. m. et sic dein constanter, sed correctum a sec. m. Σόλων. *l.* 8. ἵνα δὴ μή τινα) Sic *Medic.* Ceteri plerique ἵνα μὴ δή τινα, levi discrimine. Wess. — Cum *Med.* facit *F.* et *Pa. Pb. Pc. Pe.* *l.* 11. ἄν σφι) σφίσι omnes ferme. σφι *Medic.* Wess. — ἄν σφίσι ed. *Wess.* cum aliis ante *Gron.* ἄν σφισι ed. *Reiz* et *Borh.* et sic h. l. ms. *F.* qui aliâs breviorem formam σφι praefert, quam hic reposui cum *Schaef.* et cum mss. *Pa. Pb. Pd. Pe.*

CAP. XXX. Lin. 1. αὐτῶν δὴ ὦν τούτων) Ita *Medic. Remig. Vind. Arch. Paris.* ora *Steph. Venet.* αὐτοῦ δὴ ὦν τούτου vulgo. Wess. — Cum *Med.* faciunt nostri libri omnes, excepto *Pe.* in quo αὐτοῦ δὴ οὖν τούτου. *l.* 2. εἵνεκεν iidem qui supra. In *Aldo* et paucis εἵνεκα. Wess. — εἵνεκεν tenent nostri. *l.* 3. Ἄμασιν) Ἄμασι *Ald.* vitio operarum. Wess. — Correxit *Steph.* *l.* 4. ὑπὸ τοῦ Κροίσου) Articulus deest *Arch.* qui mox ἡμέρην τρίτην ἢ τετάρτην, probante *Galeo*, sine caussa. μετὰ δὲ ponitur absolute, ut passim. Wess. *l.* 7. ἐπεδείκνυσαν) Sic cum *Med.* plerique omnes. [etiam nostri.] ἀπεδείκνυσαν *Venet.* ἐπεδείκνυον *Aldus* eumque secuti. Wess. *Ibid.* ἐόντα) μεγάλα ὄντα τε *Pe.* *l.* 8. θηησάμενον *Pass.* quale *lib.* III. 24. IV. 87. etc. Wess. — Alii vulgo θεησάμενον edd. et mssti: sed vel ex uno vet. cod. recipiendam putavi rariorem formam Ionicam, praeeunte *Schaef.* et *Borh.* Conf. cap. 10, 6. *Ibid.* τὰ πάντα καὶ σκεψάμενον. Sic *Arch. Medic. Remig. Vind. Stephani* margo, *Paris.* Vulgo [ante *Gron.*] πάντα ἐόντα μεγάλα τε καὶ σκεψαμ. praecedentibus perperam iteratis. Wess. — Veram scripturam tenent *F. Pa. Pb. Pc.* *l.* 10. περὶ σέο) περὶ σεῦ *Venet.* et *Pass.* non male. Wess. — Sic et *Pb. Pd.*

Pe. et ed. *Schaef.* et *Borh.* *l.* 11. σοφίης εἵνεκεν) σοφ. εἵνεκε *Pe.* sed mox idem θεωρίης εἵνεκα. *l.* 12. γῆν πολλὴν *Paris. A. B. Remig.* τὴν πολλὴν *Medic.* [et sic ed. *Gron.*] τὴν πόλιν *Vaticanus* unus, nam ceteri quatuor τῆς πολλῆς, ut *Arch. Vind. Paris. C. Venet.* et *Pass.* cum *Aldo.* Wess. — γῆν πολλὴν recte *F.* et *Pa. Pc.* *l.* 13. ἵμερος ἐπείρεσθαί μοι ἐπῆλθε, εἰ etc.) Sic scribi in *Arch. Vind. Venet.* et *Pass.* docuit *Wess.* quod adoptavi cum *Schaef.* et *Borh.* probante *Valck.* ad VII. 46. Consentit noster cod. *Pb.* puto et *Pd.* et *Pe.* Vulgo inde ab ed. *Steph.* legebatur ἵμερος ἐπείρεσθαί με ἐπῆλθε σὲ, vel ἐπῆλθέ σε, et sic *Med. Pa. Pc.* In *F.* mutata verborum series hoc modo, ἐπείρεσθαί με ἵμερος ἐπῆλθέ σε. In ed. *Ald.* ἵμ. ἐπειρ. με ἐπῆλθε, absque σε. *l.* 15. ἐπειρώτα ms. *Pass.* ex more dialecti et scriptoris. Wess. — Sic et *Pb. Pc. Pd.* item *F.* inter lineas. Alii ἐπηρώτα, et sic editt. omnes, etiam ed. *Wess.* Unus *Schaef.* ἐπειρώτεε scripsit, Jonismo nimis etiam indulgens. *l.* 17. ἀποθωυμάσας) ἀποθωΰμάσας omnes cum *Aldo.* ἀποθωμάσας *Medic.* Wess. — ἀποθωμ. adoptavit *Gron.* nec ita male. Habet hoc et cod. *F.* mutatâ quidem verborum serie, Κροῖσος δὲ ἀποθωμάσας: sed ἀποθωυμ. idem inter lineas. Diaeresin diphthongi ωυ ignorare libros veteres, iam plus semel monui. *l.* 18. ἐπιστρεφέως citat *Suidas* in Voce. Wess. — ἐπιστροφέως *F.* *l.* 20. τοῦτο μὲν) Sic *Remig.* In *Vind.* τῷ μέν. In aliis omnibus τούτῳ μέν. Wess. — Ita edd. ante *Wess.* omnes, Τέλλῳ τούτῳ μὲν etc. Sed τοῦτο μὲν recte nostri mss. *F. Pa. Pc.* *Ibid.* εὖ ἠκούσης) ἠκούσης in marg. tantum *Arch.* Wess. — Citat verbum ex h. l. *Suidas* cum *Glossatore*, a quo et accepit *Gregor.* dialect. ion. §. 87. ἥκοντι hic legendum censet *Wyttenb.* ut paulo post. *Ibid.* pro ἦσαν edidit ἔσαν *Schaef.* invitis hoc quidem loco, et saepius alibi, libris omnibus. Utrâlibet, puto, formâ promiscue uti licuerat Herodoto. conf. Var. Lect. ad c. 31, 7. *l.* 22. τοῦτο δὲ *Remig.* τούτῳ δὲ *Med.* ἐς τοῦτο δὲ *Pass.* et ceteri cum *Aldo.* Wess. — Cum *Remig.* (quem merito secutus est *Wess.*) faciunt *F. Pa. Pc.* Mox quatuor verba, ὡς τὰ παρ' ἡμῖν, desunt *Pe.* Perperam παρ' ὑμῖν *Pa. Pc.*

CAP. XXXI. Lin. 2. εἴπας) εἰπὼν *Arch. Vind.* Wess. — Nostri nil mutant, nisi quod mendose εἶπας scribitur in *Pb.* Conf. *Greg.* dial. ion. §. 72. *Ibid.* ἐπειρώτα) Sic rursus *Pass.* ut paulo ante. Wess. — Sic et *Pb. Pd. Pe.* jonismum servantes. Vulgo iterum ἐπηρώτα edd. *l.* 3. πάγχυ) In *Arch.* videtur olim fuisse πάμπαν: est enim in correctione πάγχυ. Vindob. παγίαν. Wess. δευτερεῖα) δευτερήϊα ed. *Schaef.* invitis libris omnibus. *l.* 4. Κλέοβίν τε *Arch.* et *Pass.* verissime. Κλέωβίν τε alii omnes Wess. — vocalem ο brevem tenent nostri *F. Pa. Pc.* puto et *Pd.* et *Pc.* *l.* 7. ἔσαν) ἦσαν *Vind.* et alii; sed male, et contra Ionum morem, etsi ita saepe ante. Vide Etymol. p. 381. Wess. — ἔσαν h.l. dabant edd. omnes, cum quibus facit unus noster *Pe.* Reliqui quinque ἦσαν praeferunt; ne id quidem omnino male. Vide supra ad c. 30, 20. *l.* 8. ὅδε ὁ λόγος) Sic *Medic. Remig. Vindob. Paris.* duo, probe. In reliquis ὧδε λόγος. Wess. — ὅδε ὁ λόγος tenent *F. Pa. Pc.* *l.* 10. παρεγίνοντο) παρεγένοντο *F. Pa. Pc.* *l.* 11. ἐκκληϊόμενοι.) Sic *Medic. Remig. Vind. Paris. A.* Alii cum *Pass.* ἐκκληϊζόμενοι. Wess. — Cum *Med.* faciunt *F. Pa. Pc.* Mox, pro νεηνίαι, habet νεανίαι *Pa.* Tum *l.* 13. ὠχέετο *Pc. Pe.* pro ὀχέετο. *l.* 14. τεσσεράκοντα) Sic bene *Med.* Vulgo τεσσαράκοντα. Wess. — τεσσαρ. tenent nostri mssti, excepto *Pe.* *Ibid.* ἐς τὸ *Med. Vindob. Paris. Arch. Venet.* ἐπὶ τὸ in aliis. Wess. — ἐπὶ unus noster *Pe.* Reliqui ἐς. *l.* 15. πανηγύριος recte *F.* cum aliis, sed πανηγύρεως *Pa. Pc.* *l.* 19. νεηνιέων est et in *Remig.* et *Paris. B.* sicut in *Medic.* τεκνίων in *Pass.* et ceteris, uti in *Aldo.* Wess. — νεηνιέων *Pa. Pc.* νεηνίων *F. Pd.* sed in F. primum fuisse videtur νεηνιέων. τεκνίων *Pb. Pe.* Mox, τὴν ῥώμην *Med.* et *Paris.* duo. τὴν γνώμην reliqui. Wess. — τὴν ῥώμην *F.* a. pr. m. sed τὴν γνώμην ex correct. quemadmodum editum erat ante *Gron.* et id ipsum τὴν γνώμην diserte etiam et singulatim ex quinque nostris *Parisinis* enotatum est. *l.* 22. Κλέοβί τε) Κλέωβί τε omnes. Wess. — At ο breve tenent, sicuti supra, mss. *F. Pa. Pc. Pe.* *l.* 23. *seq.* δοῦναι τὴν θεὸν) τὴν θεὸν δοῦναι *F. Pa.* *l.* 24. τυχεῖν ἄριστόν ἐστι) ἄριστόν ἐστι τυχεῖν *Pe.* *l.* 26. ἱρῷ) ἱερῷ *Arch.* Wess.

CAP. XXXII. Lin. 2. σπερχθεὶς) In margine *Pass.* explicatur ταραχθεὶς, θυμωθεὶς, sicut in collectione Λέξεων Herodoti. Wess. — Sic et *Suidas* in Voce, et *Gregor.* dial. ion. §. 88. *l.* 4. ἰδιωτέων omnes editi et scripti: in *Gronoviana* ἀνδρῶν neglectum. Wess. *l.* 5. τὸ θεῖον πᾶν etc.) τὸ ἀνθρώπινον πᾶν οὐδαμᾶ ἐν τωὐτῷ, ἐπειρωτᾷς τῶν σεωὔτοῦ πρηγμάτων πέρι. Sic *Veneti* duo, offensi vulgatae sententiae. Citat Herodotea *Eustath.* in *Homer.* p. 690, 24. Wess. — *Eustath.* in Iliad. η'. p. 568, 1. ed. Bas. In nostro *Pe.* et *Pd.* est τῶν σεωυτοῦ πρηγμ. sed caeteroquin nil mutant. *l.* 8. *seq.* ἰδέειν et mox παθέειν *Ald. Remig. Vind.* quos sequor. ἰδεῖν et παθεῖν *Med.* et *Arch.* Agit de hoc loco copiosissime Rever. *Horreus.*, Obs. ad Herod. c. 5. Adde *Stob.* [cap. 103.] p. 564. ubi haec citantur. Wess. — ἰδέειν et παθέειν habet unus noster *Pe.* Caeteri cum *Med.* faciunt. *l.* 9. ζόης) ζώης *Arch.* sine caussa. Wess. — Cum *Arch.* h. l. faciunt *F. Pb. Pd.* *l.* 12. γινομένου) Sic pro vulgato γενομένου scripsi cum *F. Pa. Pc.* *l.* 13. τοὔτερον) τοὔτερον *Pa.* τοὔκτον corr. *Wyttenb.* sed nihilominus alios quoque numeros in hac disputatione corruptos iudicat idem cum aliis viris doctis. Vide *Notas.* *Ibid.* ἐτέων) ἑτέρων *Vind.* et *Arch.* in cuius margine ἐτέων Wess. l. 16. τριήκοντα) Sic *Med. Vind. Arch.* In aliis τριάκοντα, male. Wess. — Nostri libri omnes ionicam servant formam. *l.* 17. πεντήκοντα) *Valla* dedit *quingentos*, sed prave. Wess. *Ibid.* τουτέων τῶν bene *Med.* et *Stob.* τούτων τῶν ceteri. Wess. — Paulo ante, in τούτων, cum masculino μηνῶν, consentiunt omnes; sed h. l. τουτέων (in foem. gen.) cum *Med.* recte praeferunt *F. Pa. Pc.* Mox, pro ἡμερέων, mendosum ἡμερείων ex *Vind.* notavit *Wess.* *l.* 19. ἑξακισχιλιέων καὶ δισμυριέων) Ita *Med.* ἑξακισχιλίων καὶ δισμυρίων vulgo omnes. Wess. — Mediceum h. l. deserunt omnes nostri. *l.* 21. ὁμοῖον scripsi cum *F. Pa. Pc.* et sic ed. *Schaef.* et *Borh.* In aliis ὅμοιον. Cum eodem *F.* τὸ παράπαν disiunctim scripsi, pro vulgato τοπαράπαν. *Ibid.* προσάγει) εἰσάγει *Stob.* et *Theo.* Wess. *Ead. l.* οὕτω ὦν, ὦ Κροῖσε) οὕτως οὖν, ὦ Κρ. *Vind.* et *Arch.* οὕτω ὦ Κρ. *Stob.* *Gronovius* ὦ neglexit, quod omnes probant et *Pass.* etiam cum

aliis agnoscit. Wess. — Sed ὦ cum *Med.* et *Gron.* ignorant etiam *F. Pa. Pc.* *l.* 22. πᾶν ἐστι) Sic *Med. Vind. Ven. Paris. Ald.* et bis *Stobaeus.* [*Stob.* eodem cap. 103. p. 563. et 564.] πᾶς ἐστι *Arch. Rem. Theo* Progymn. p. 64. *Clem. Alex.* Strom. III. p. 517. Wess. — Nostri omnes vulgatum tenent. *Ibid.* συμφορή) συμφορῇ *Ald.* Wess. — Cum *Ald.* faciunt *Pb.* et *Pe.* συμφορή correxit *Steph.* ξυμφορή scribitur in *F. Pa. Pc.* *Ead. l.* πλουτέειν μὲν) πλουτέειν *Med. Vind. Arch. Remig.* ora *Steph. Ven. Eton. Stob.* qui optime omnium πλουτέειν μὲν, quod revocavi. πλουτέων ceteri. Wess. — πλουτέειν tenent *F. Pa. Pb. Pc.* sed μὲν particulam, quam unus dedit *Stobaeus*, ignorant edd. ante *Wess.* et mssti omnes. In *F.* deest etiam καὶ ante πλουτέειν. *l.* 23. *seq.* βασιλεὺς εἶναι πολλῶν) βασιλεὺς πολλῶν εἶναι *F.* *l.* 25. πρὶν ἂν) Abest ἂν *F. Pa. Pc.* et *Stob.* *l.* 26. γάρ τοι) γάρ τι *F. Pb. Pc.* *l.* 27. εἰ μή οἱ τύχη) Sic *Med. Arch. Eton. Ald. Stob. Paris.* Vulgo [edd. ante *Gron.* inde a *Steph.*] εἰ μὴ ἡ τύχη. Wess. — εἰ μή οἱ ἡ τύχη *Pd.* Reliqui ἡ ignorant. *l.* 28. ἔχοντα) Hoc ex *Med. Stob.* ora *Steph. Vindob. Remig. Paris.* duobus. ἔχοντι *Pass.* et alii. Wess. — Cum *Pass.* et *Ald.* faciunt *Pb. Pd. Pe.* Cum *Med.* vero *F. Pa. Pc.* In *F.* tamen α est a rec. manu, ita quidem ut haud adpareat quid primum ibi fuerit. *Ibid.* τελευτῆσαι εὖ *Arch. Eton.* et *Stob.* εὖ τελευτῆσαι *Pass.* In aliis εὖ deſit. Wess. — Deest εὖ *Pe.* et edd. ante *Wess.* εὖ τελευτῆσαι *F. Pa.* Ex caeteris *Paris.* nostris nullus ab ed. *Wess.* dissensus enotatus est. *l.* 31. ἀνόλβιος) ἄνολβος *Ven. Stob.* Wess. — Sic et h. l. *Pb. Pe.* Paullo ante quidem in ἀνόλβιοι consentiunt omnes: sed paullo post rursus ἀνόλβου habet *Stob.* et *Pb.* atque ibi etiam *F.* *l.* 32. μούνοισι *Stob.* satis bene, uti mox πολλοῖσι. μοῦνον vulgo. Wess. — μοῦνον cum editis ante *Wess.* tenent nostri libri; μόνον *Pc.* *l.* 34. τοισίδε) τοῖσδε *Stob.* τοῖσι δὲ *Arch.* et *Pass.* Wess. — τοῖσι προέχει erat in ed. *Ald.* et sic noster *Pe.* Tum τοῖσι δὴ correxit *Steph.* quod tenuit *Wess.* et editores omnes ante *Schaef.* nec vero id ullus ex nostris codd. agnoscit, nisi forsan *Pb.* Perperam τοῖσι τε habet *Pc.* sed τοῖσι δὲ *Pd.* τοῖσιδε *Pa.* In *F.* a pr. m. videtur fuisse τοῖσ-

δε, sed nunc τοῖσιδε, ut in *Pa.* pro quo (mutato accentu ex grammaticorum praecepto) τοισίδε scripsi cum *Schaef.* et *Borh.* *l.* 37. ἄπηρος scribitur in *Vaticano*, qui *Fulvii Ursini* fuit, a prima manu: in alio *Vatic.* itidem, sed ex correctione, antiqua admodum In aliis omnibus ἄπειρος. Wess. — Unus noster *Pd.* ἄπορος habet; reliqui ἄπειρος cum edd. ante *Wess.* quod et in ora *Pd.* Conf. vero Var. Lect. ad I. 196, 19. *l.* 40. τελευτήσῃ) τελευτήσει *Pass.* Wess. — Sic et *Pb* τελευτήσει *Pe.* *Ibid.* ἐπισχέειν) Sic *Ald. Vind. Remig.* In *Ven.* ἐπιχεῖν. *Med.* ἐπισχεῖν cum *Stob. Arch. Paris.* De differentia inter ὄλβιον et εὐτυχέα *Ammonius* in voce priore. Wess. — ἐπισχεῖν ex *Mediceo* suo adsciverat *Gron.* et sic nostri mssti, uno *Pe.* excepto, qui ἐπισχέειν tenet. *Ibid.* καλέειν κω) καὶ, pro κω, *Vind. Arch. Stob.* citra caussam. Wess *l* 42. ἀδύνατόν ἐστι) Revocavi verbum ἐστὶ, quod veteres libri omnes agnoscunt, temere omissum in ed. *Gron.* atque inde in seqq. editt. *l.* 43. οὐδεμίη) Sic *Venet* (cuius excerpta hîc desinunt) *Pass Remig. Ald.* μιῇ *Arch. Vindob.* οὐδεμία *Med. Stob.* Wess. — In *Pa.* super οὐδεμίη indicatur altera scriptura οὐδεμία, quam unice tenet *F.* qui constanter in hoc vocabulo vocalem α servat, nec umquam in η mutat. *Ibid.* καταρκέει) κατακοκέειν *Arch Vindob. Pass.* *l.* 44. ἔχει) παρέχει *Pd.* *Ibid.* ἑτέρου δὲ ἐπιδέεται) ἄλλου δέεται *Pe* *l.* 45. ἔχῃ *Med. Stob. Paris.* ἔχοι *Ald. Remig.* ἔχει *Arch.* Wess — ἔχοι *Pc Pe.* *Ibid.* ἀρίστη αὕτη) αὕτη ἀρίστη *F.* *l* 47. αὐτέων) Sic *Ald. Remig. Vind.* In *Med.* atque aliis αὐτῶν. Wess. — αὐτῶν cum *Med.* et ed. *Gron.* tenent *F. Pa. Pc. Pd.* *l.* 49. τὸ οὔνομα) τὸ ὄνομα *Pa* τὸ οὔνομα *Pc.* *Ibid.* ὦ βασιλεῦ solus *Stob.* ὡς βασιλεὺς omnes alii. Wess. — Nostri etiam libri omnes eodem errore contacti sunt. ὦ βασιλεῦ iam ex coniect. correxerat *Steph.* in ora edit. sec. idque merito in contextu posuit *Wess.*

CAP. XXXIII. Lin. 1. λέγοντι Κροῖσος) λέγοντι τῷ Κροίσῳ *Remig.* et *Paris. A.* Sed *Vatic.* et ceteri omnes λέγων τῷ Κροίσῳ. Wess - Hoc ipsum λέγων τῷ Κροίσῳ tenuit *Wesseling* cum aliis editoribus; pro quo equidem cum *Geinozio* id posui, ex quo istud corruptum esse

mihi persuasi. Mox, duo verba οὔτε ἐχαρίζετο deerant cod. *F.* a pr. m. suppleta a manu recentiore. *l.* 3. ἀμαθέα) ἀμαθὴς *Arch.* et *Valla.* ἀμαθέα reliqui. Wess. — ἀμαθέα firmant libri nostri omnes. ἀμαθὴς primus in contextu posuit *Wess.* et tenuere posteriores editores. Vide *Notas.*

CAP. XXXIV. Lin. 1. ἐκ θεοῦ) Sic *Med.* et *Paris.* duo. ἐκ θεῶν in *Pass.* et aliis. Wess. — Cum *Med.* consentit *F.* et *Pa.* Quis sit alter cod. *Paris.* qui θεοῦ praeferat nescio: certe ex *Pb. Pc. Pd.* et *Pe.* diserte scriptura θεῶν enotata est in nostris excerptis. *l.* 3. δέ οἱ) Carent δὲ *Pd.* et *Pe.* *l.* 4. ἀληθηίην) ἀληθείην *F. Pd.* ἀληθίην *Pa. Pc.* *l.* 6. παῖδες) παῖδε *Pd.* *Ib.* γὰρ δὴ) Deest δὴ *Pe.* *l.* 9. ὁ ὄνειρος) Deest artic. *F. Pd.* *Ibid.* σιδηρέῃ) σιδηρέῃ *Vind.* σιδηρῇ *Arch.* Wess. — In *F.* a pr. manu fuisse videtur σιδηρωῇ, sed correctum σιδηρέῃ. Paulo post, ὁ δ' ἐπεί τ' vulgo scribebatur: scripturam plenam dedit ms. *F.* et sic ed. *Schaef.* *l.* 10. ἐξεγέρθη) ἐξηγέρθη *Arch.* Wess. — ἐξηγέρθη vulgo edd. omnes. Augmentum negligunt *F. Pa. Pc.* quos secutus sum. *l.* 11. καταῤῥωδήσας) κατοῤῥωδ. *F.* *l.* 13. ἔτι non est in cod. *Arch.* Mox τοιοῦτο *Medic. Paris. A. B.* Ceteri τοιοῦτον. Wess. — τοιοῦτον tenent *F. Pb. Pd. Pe.* *Ibid.* ἀκόντια δὲ) δὲ non habent *Arch.* et *Vind.* Mox χρέονται omnes, pro quo χρέωνται solet *Herodotus.* Wess. — χρέωνται h. l. habent *Pb. Pd.* sed utrâque formâ (si fides libris) promiscue usus est auctor, et ista quidem per ο breve in melioribus libris frequentior occurrit. *l.* 16. συνένησε) συνένεικε *Stephani* margo. Wess. *Ibid.* μή τι οἱ) In *F.* sic pinguntur accentus μή τί οἱ. In *Pa* et *Pe.* μή τι οἱ.

CAP. XXXV. Lin. 2. τὰς Σάρδις) Articulus in *Arch.* deest, et necessarius non est. Wess. — Tenent artic. codd. nostri omnes: tum nonnulli quidem Σάρδεις, sed *F.* et alii ionicum Σάρδις firmant; quam quidem varietatem posthac silentio praetermittam. *Ibid.* ἐχόμενος) χρεόμενος *Pe.* *l.* 3. γένεος) γένος *F.* *l.* 4. οἰκία) Perperam οἰκεῖα *Pb.* οἰκήματα *Pd.* *l.* 5. κυρῆσαι) Sic *Med.* et *Paris. A.* In *Pass.* et aliis ἐπικυρῆσαι: desideratur in *Arch.* nec est nisi in margine et manu recente. Vide *Horreum*, vulgatum defendentem. Wess. — Simplex κυ-

ῥῆσαι, quod et aliâs frequentat Herodotus, habent *F.* et *Pb.* non *Pc* qui aliâs Wesselingio *Paris. A.* est; is enim cum *Pa.* et *Pe.* ἐπικυρῆσαι tenet. ἐπικυρῶσαι *Pd.* sed alterum in ora. *l.* 9. Ὤνθρωπε) Est ex *Med.* et *Paris. A.* Ἄνθρωπε ceteri. WESS. — Ἄνθρ. unus noster *Pc.* Caeteri cum *F.* et Med. Ὤνθρ. *Ibid.* ἐὼν) ὢν *Arch.* WESS. — Sic et *Pd. Pe.* *l* 10. ἐπίστιος ἐμοὶ) ἐπίστιός μοι *F.* in quo quidem a pr. m. ἐπέστιος fuisse videtur, ut est in *Pe.* *ead. l.* τίνα τε) τίνα δὲ *Pe.* *l.* 12. Γορδίεω) Γορδίεο *Pc.* Γορδιέω *F.* *Ibid.* Μίδεώ εἰμι) In *F.* accentus a sec. manu sic positi Μίδεω εἰμὶ, commode. Μίδεο est in *Pd.* *l.* 12. οὐνομάζομαι) Sic commode ms *F.* ut edidit *Schaef.* Vulgo alii omnes ὀνομαζ. *l.* 13. ἀδελφεὸν) ἀδελφὸν unus *Pe.* *l.* 16. τοῖσδε) Sic h. l. mss. et edd. ante *Schaef.* qui τοισίδε posuit, quem secutus est *Borh.* *l.* 17. ἀμηχανήσεις citat *Thom Mag.* in voce. WESS. — Perperam ἀμηχανήσας *Pe.* *l.* 18. ἐν ἡμετέρου) Sic *Medic.* et ora *Steph.* Vulgo ἐν ἡμετέροις. WESS. — In ἡμετέρου consentit *F.* et *Pe.* Caeteri ἡμετέροις tenent, quod et in *F.* inter lineas a recentiore manu. *Ibid.* συμφορὴν δὲ) συμφορίην τὲ *F.* qui constanter particulam τε accentu notat. *l.* 20. ἐν Κροίσου) ἐκ Κροίσου ora *Steph. Remig. Vindob.* WESS. — Sic et *Pc.* et *Pe.*

CAP. XXXVI. Lin 1. Μυσίῳ) Μυσίων *Pd* *ead l.* Οὐλύμπῳ) Ὀλύμπῳ *Arch* WESS. — Sic vero et *F. Pa. Pb Pd Pe.* Cum editis faciunt mss *Med. Pb.* et alii. conf. c. 43, 3. Mox, in συὸς nil variant libri, qui tamen mox (*l* 7.) in ὑὸς consentiunt omnes, ubi συὸς sua auctoritate posuit *Borh.* Quod si semper in scriptura huius vocabuli constitisse sibi velis Herodotum, fuerit potius συὸς *l* 2. in ὑὸς mutandum, et σῦν c. 43, 6. in ὗν, quippe in hanc vocis formam aliis omnibus in locis, quorum haud exiguus est numerus, constanter consentiunt libri omnes. *l.* 2. ὁρμεώμενος *Remig. Vindob. Ald.* ὁρμώμενος in *Med. Paris Arch.* WESS. — ὁρμωμ. habent *Parisini* nostri omnes, sed ὁρμεώμενος erat in *F.* a pr m. in quo mire ὁρμώμενος ab alia manu. *l.* 3. οὔρεος *Ald. Vind. Arch. Remig.* ὄρεος *Medic.* cum *Paris.* WESS. — ὄρεος *Pa. Pc.* sed οὔρεος *F.* cum aliis. *ead. l.* διαφθείρεσκε) διεφθ. *Pe.* *l.* 4.

πολλάκι) πολλάκις *Vind.* Wess. — Sic et *F. Pa. Pc. Pd. Pe.* *ead. l.* ἐξελθόντες) Sic *Med. Paris. A.* In reliquis ἐλθόντες, non magno discrimine. Wess. — Sic et *Pa. Pc. Pe.* sed ἐξελθ. *F. Pb Pd* Mox, pro ποιέεσκον, est ἐποίεσκον in *Pe.* Et κακὸν οὐδὲν in *F.* pro οὐδὲν κακόν. *l.* 7. ὑὸς χρῆμα μέγιστον) Spectavit haec *Eustath.* in *Hom* p. 773, 6. Wess. — συὸς et μέγα habet ibi *Eustath.* ad *Iliad. ι'.* p. 681, 28. ed. Bas. scilicet spectavit locum superiorem, quem paulo ante notavi. *l.* 9. ὧν) οὖν *Arch.* male, et mox τῆς χώρας. Wess. *l.* 11. ἐξέλωμεν) ἐξέλωσιν *Eton.* Wess. cum Gal. *l* 13. Παιδὸς μὲν πέρι) Accentum retraxi cum cod. *F.* Vulgo περὶ edd. ex Grammaticorum nonnullorum praecepto. *l.* 15. νεόγαμός τε) Deest τε *Arch.* Wess. — Sic et *Pb. Pd. Pe.* *l.* 18. συνεξελέειν) ξυνελεῖν *Arch.* Wess. — συνεξελεῖν edd. ante *Schaef.* qui ξυνεξελέειν posuit. συνεξελέειν scripsi cum cod. *F.* et sic ed. *Borh.*

CAP. XXXVII. *Lin.* 1. ἀποχρεωμένων) οὐκ ἀποχρεωμένων *Valla* legisse videtur, quod *H. Steph.* sine caussa probat. Ego negantem in Latinis vocem erasi. Wess. — ἀποχρεομ. ed. *Schaef.* sed nil mutant veteres libri. *l.* 8. οὔτε τινὰ etc.) Citat *Thomas M.* in Ἀθυμία. Wess. *l.* 9. τέοισί με) τεοῖσί με omnes. Wess. — At τέοισί με, ut recte edidit *Wess.* sic scriptum praefert *F.* nec aliud ex *Parisinis* nostris enotatum. *l.* 12. δέξει) δέξοι *Arch.* Wess. *l.* 13. In μέθες consentiunt libri omnes. Unus *Schaef.* μέτες edidit, cum eoque *Borh.* quos ut non improbo, sic sequi dubitavi, quum praesertim iterum cap. 39 extr. veteres libri omnes eamdem teneant scripturam. *l.* 14. ποιεόμενα) ποιεύμενα iidem *Schaef.* et *Borh.* praeter necessitatem, contra librorum consensum.

CAP. XXXVIII. *Lin.* 2. Κροῖσος) ὁ Κροῖσος unus *Pd.* *Ibid.* τοῖσδε) τοισίδε ed. *Schaef.* et *Borh.* invitis h. l. libris, iterumque cap. 39, 1. *l.* 2 *seq.* οὔτε δειλίην etc.) *Thom. M.* haec exscripsit in Παρεῖδεν. Wess. *l.* 4. ἔφη σε) ἔφησεν *Arch.* et mox ἀπολέσθαι, prave. Wess. — Mendosum ἔφησεν est etiam in *F. Pa. Pb. Pc Pd.* Unus *Pe.* recte ἔφη σε. In ed. *Gron.* et *Wess.* ἔφη σὲ scribitur, nec id male. ἀπολέσθαι *F.* ut *Arch.*

l. 6. γάμον τοι) Caret τοι *F*. *l.* 7. παραλαμβανόμενα) παραβαλλόμενα *Pa.* et sic in *F*. inter lin. ab alia manu. *l.* 9 ἐμῆς σε) ἐμῆς γε *Pe*. Placeret ἐμῆς γε ζόης σε. Mox, pro ζόης, erat ζωῆς in edd. ante *Schaef.* ubi notaverat WESSELING: „Sic (nempe ζωῆς) omnes: ζόης alibi „mavult.“ — At ζόης hoc ipso etiam loco dedere *F. Pa. Pc.* *Ibid.* εἷς γάρ μοι) ἢ γάρ μοι *Remig.* et ora *Steph.* WESS. — ἢ pro εἷς est etiam in *Pc.* In *Pa.* iungitur utraque vocula, εἷς ἢ, sed posterior nonnihil supra lineam adposita. *l* 10 διεφθαρμένον τὴν ἀκοὴν) διεφθ. τῇ ἀκοῇ *Arch.* quo non indigemus Vide *Horreum, Obs. Herod.* p. 73 WESS. — Nostri libri nil mutant. Duo verba τὴν ἀκοὴν delenda censuere *Reiz.* et *Larch.* Tria verba suspecta mihi visa sunt, quae prorsus etiam abiecit *Schaef.*

CAP. XXXIX. Lin. 3. τὸ δὲ) τὸν δὲ *Arch.* WESS. *l.* 4. Post λέληθέ σε videndum ne temere intrusa sint verba τὸ ὄνειρον. *l.* 4 *seq.* ἐμέ τοι -- τὸ ὄνειρον) Novem verba desunt *F*. Pro φῄς τοι, est φῆς τοι in *Pb. Pd.* Et pro φάναι *l.* 6. est φᾶναι in *Pc.* *Ead. l.* 6. Vocab. ὑὸς *Valla* in versione praeteriit. WESS. — Nil mutant graeci mss. nisi quod in *F*. a pr. manu οἰὸς fuit. συὸς posuisse *Borh.* supra notavi. *l.* 7. φοβέαι) Tenuit hoc *Wesseling.* e superioribus editionibus, recte; et sic *F*. a pr. manu cum aliis: nec opus erat ut in φοβέεαι mutaretur, quod fecit *Reiz.* eumque secuti *Schaef.* et *Borh.* quamquam et mss. *Pa.* et *Pb.* hoc praeferunt, et *F*. a sec. manu. conf. *Var. Lect.* ad I. 180, 5. *l.* 11. μέθες) Rursus μέτες ed. *Schaef.* et *Borh.* ut c. 37, 13.

CAP. XL. Lin. 1. Ἀμείβεται Κροῖσος) Sic *Med. Vind.* et *Arch.* in cuius ora, sed manu recentiore, τοῖσδε voci Κροῖσος adnectitur, quomodo, praeter *Paris.*, plerique alii. WESS. — Κροῖσος τοῖσδε edd. ante *Gron.* sic vero, e nostris msstis, unus *Pe.* ὁ Κροῖσος *Pd.*

CAP. XLI. Lin. 3. ἀχάρι, τήν τοι) ἀχαρίτην τοι *Med. Pass.* ἄχαρι τήν τοι *Paris. A. C.* et *Vind. Arch.* ἀχαριτήν τοι *Paris. B.* ἄχαρί τι τοι *Aldus* et *Remig.* WESS. — ἀχάριτι, τήν τοι edidit idem *Wess.* idque tenuere posteriores editores. Quod ego posui, id ipsum sic

scriptum dedere codd. *F.* et *Pa.* recte; est enim ἀχάρι ex ἀχάρει contractum. Nonnisi in accentu errarunt *Pb. Pc. Pd.* ἄχαρι pro ἀχάρι scribentes: nec procul a vero aberat *Med.* Unus noster *Pe.* prorsus mendose cum *Aldo* ἄχαρι τί τοι. *Ib.* ὀνειδίζω) Sic *Med. Arch.* In aliis ὀνειδίζων Wess. — Verum tenent *F. Pa. Pc.* In ὀνειδίζων cum editt. vett. conspirant *Pb. Pd. Pe.* *l.* 4. οἰκίοισι) Perperam οἰκείοισιν *Pd.* οἰκίησι *Pe.* *l* 6. προποιήσαντες) προσποιησ. *Arch.* Wess. *Ibid.* ἐς σὲ) ἔς σε ed. *Wess.* et aliae inde a *Steph.* Accentum commodius notarunt *Ald. Reiz.* etc. atque sic ms. *F.* puto et *Paris.* *l.* 7. τοῦ ἐμοῦ) Sic *Medic.* In omnibus ceteris τοὐμοῦ. Wess. — τοῦ 'μοῦ *Pa.* τοῦ μοῦ *Pe.* sed *F.* et alii cum *Med.* consentiunt. Mox χρηΐζω diducta diphthongo scripsi cum *Schaef.* et *Borh.* ex more *Herodoti.* Vulgo χρῄζω, quod quidem et ipsum poterat ferri. Tum ὁρμεομένου h. l. dedere *F. Pa. Pc. Pd. Pe.* Vulgo ὁρμεωμένου, ne id quidem male. cf. cap. 17, 14. *l.* 9. πρὸς δὲ τούτῳ) Sic commode *F. Pa. Pc.* ut ex *Reiskii* coniect. edidit *Schaef.* Vulgo olim πρὸς δὲ τοῦτο edd. tum πρὸς δὲ ἐς τοῦτο ed. *Reiz.* ex *Valckenarii* coniect. *l.* 10. χρεών ἐστι) χρεόν ἐστι *F.* et sic constanter in hoc cod. χρεὸν scribitur pro vulgato χρεών. Eadem scriptura alibi etiam ex *Pa.* adfertur. *l.* 10. ἀπολαμπρύνεαι) ἀπολαμπρύνεται *Ald.* margo *Steph. Vind. Arch.* Wess. — Quod editum est, debetur *Stephano;* idque firmant *Med. F. Pa. Pc.*

CAP. XLII. Lin. 2. τοιόνδε et mox τοιῇδε) τοῖόνδε et τοῖῇδε ed. *Wess.* Ut ego accentus notavi, sic notantur in mss. *F. Pa.* aliisque, et in aliis editionibus omnibus. *l.* 3. οἰκός ἐστι) Sic *Medic.* εἰκός ἐστι vulgo omnes. Wess. — Atqui cum *Med.* consentiunt *F.* et *Parisini* (ni fallor) omnes. *l.* 5. ἀνίσχον) ἂν ἴσχον *Ald. Pass.* et *Remig.* In aliis ἀνίσχεν. Wess. — ἂν ἴσχον edidit *Wess.* et seqq. cum *Aldo* et ed. *Steph.* 1. Equidem unice probavi ἀνίσχον, quod erat in *Steph.* ed. 2. et aliis ante *Wess.* Sic etiam legerat *Valla*, et sic scriptum in *F.* a pr. m. Sic ἄνεχ' ἵππους, Iliad. ψ'. 426. Ex *Parisinis* quidem, cum ed. *Wess.* collatis, nihil enotatum est, nisi quod in *Pd.* sit ἂν ἔσχον, sed

ἴσχον in ora. *l.* 6. σὺ σπεύδεις) Perperam συσπεύδεις ed. *Ald.* quod iam olim correxit *Steph.* *l.* 7. ἑτοῖμος) Sic constanter *F.* ut ed. *Schaef.* et *Borh.* Alii vulgo ἕτοιμος. *l.* 8. παῖδα δὲ σὸν) τὸν σὸν *Pd.* *l.* 9. εἵνεκεν) εἵνεκε *Pe.* ut cap. 30, 11.

CAP. XLIII. Lin. 1. ἤισαν) ἤεισαν *Arch.* Wess. *l.* 2. λογάσι τε νεηνίῃσι καὶ) Sic *Med.* et *Paris.* duo. Vulgo νεηνίῃσί τε καὶ, et sic *Pass.* Wess. — Cum *Med.* consentiunt *F.* et *Pa. Pc. Pd.* Ante *Gron.* prave edebatur λογάσι τε νεηνίῃσί τε καί. Ex *Pb.* et *Pe.* sicut ex *Pass.* citatur νεηνίῃσί τε καὶ, quod ferri posset si abesset τε post λογάσι. *l.* 3. Οὔλυμπον) Ὄλυμπον *Med. Arch. Pass.* Wess. — Sic et *F. Pa. Pc. Pe.* sed Οὔλυμπον, ex *Ald.* in alias editt. derivatum, agnoscunt alii mssti, et invito *Mediceo* suo tenuit h. l. etiam *Gron.* quia et ante et postea sic scribit idem *Med.* cf. c. 36, 1. Mox ὄρος in οὖρος mutarunt *Schaef.* et *Borh.* sed nil mutant veteres libri. Licuit *Herodoto* ionicas formas variegare communibus. *l.* 4. περιστάντες αὐτὸ) αὐτῷ *Arch.* *l.* 5. οὗτος δὴ) Hoc ex *Med.* et *Paris.* In aliis αὐτὸς δή. Wess. — αὐτὸς δὴ habent *Pb. Pe.* Caeteri nostri verum tenent. conf. c. 45, 15. *ead. l.* καθαρθεὶς) Sic *Arch.* Vulgo, sed prave, καταρθείς. Wess. — Hoc, quod olim vulgabatur, a *Stephano* erat invectum. Recte καθαρθεὶς ed. *Ald.* et sic ms. *F.* et *Parisini* (quod quidem sciam) omnes. *l.* 6. σῦν) ὗν *Arch.* ut saepe ante. Wess. — Vide *Var. Lect.* in c. 36, 2. *l.* 8. φῆμιν) φῆμιν *Arch.* Wess. — Scripturam a *Wess.* in *Notis* commendatam adoptavit *Schaef.* *l.* 9. τῷ Κροίσῳ) Sic *Pass.* et alii omnes. In *Medic.* desit articulus. Wess. — Desit etiam in *F.* *l.* 11. ἐσήμηνέ οἱ) Ex *Medic.* et *Paris.* duobus. Vulgo ἐσήμαινέ οἱ. Wess. — Hoc posterius ex uno nostro *Pe.* enotatum est: prorsus vero mendose ἐσήμεινε scriptum in *F.*

CAP. XLIV. Lin. 3. περιημεκτέων) ἠμεκτέων *Lex. Herod.* Wess. — Sic et *Suid.* in voce Ἠμάκτεον. Vide vero *Wesselingii* Notas ad Lexic. Herod. Mox, pro δὲ, est τε in *Pc.* *l.* 6. Ἐπίστιον) Ἐπέστιον *Pe.* et mox iterum. *l.* 7. διότι) Sic *Med. Vind. Arch.* margo *Steph.* et *Paris.* Vulgo ὅτι. Wess. — ὅτι e nostris unus habet

Pe. Ibid. οἰκίοισι) οἰκίῃσιν *Vind.* et *Arch.* qui et ἀποδεξάμενος, ut in *Stephani* ora. Wess. — οἰκίῃσιν unus noster *Pe.* ἀποδεξ. *Pb. Pd.* *l.* 9 *seq.* αὐτὸν, εὑρήκοι) Sic *Medic. Vind. Arch. Paris.* duo, cum *Steph.* ora. In *Pass.* et aliis, αὐτῷ, εὑρίσκοι. Wess. — Cum *Med.* consentit *F.* sed αὐτῷ habent *Pa. Pc. Pd. Pe.* tum εὑρίσκοι *Pc. Pd. Pe.*

CAP. XLV. Lin. 2. τὸν νεκρόν) νεκρὸν sine articulo *Arch.* Wess. — Sic et *Pa. Pc.* *Ead. l.* ὄπισθε scripsi cum *F. Pa. Pb. Pc. Pd.* Vulgo ὄπισθεν. *Ibid.* δὲ εἵπετό οἱ) δέ οἱ εἵπετο *Pc.* *l.* 6. καθήραντα ex *Medic.* καθάραντα *Pass.* et ceteri. Wess. — καθαρ. unus noster *Pe.* καθήραντα (absque iota vel subscripto vel adscripto) *F.* et *Pa.* et sic rursus καθήραντος iidem aliquanto post. *l.* 7. ἀκούσας) ἀκούων margo *Steph.* et *Medic.* ἀκούσας *Pass.* et reliqui, quod restitui. Wess. — ἀκούων *F.* ut *Med.* *l.* 8. κατοικτείρει) κατοικτίζει *Pe.* *Ibid.* οἰκηίῳ) οἰκείῳ *F.* *l.* 10. σεωυτοῦ) σὺ ἑωυτοῦ *Arch.* tum idem τοῦ κακοῦ τούτου αἴτιος. Habet haec *Hermogenes*, Methodi cap. 32. et illustrat ex *Hom. Il.* γ'. 164. nonnihil mutata. Praeterea in *Arch.* ἐξεργάσας. Wess. — ἐξεργάσας cum *Arch.* habet *Pe.* ἐξειργάσας *Pd.* *l.* 14. μέν νυν) μέν νιν *Arch.* *Ibid.* οἰκὸς) εἰκὸς *Pass.* et alii omnes. ἐοικὸς *Med.* Wess. — Poterat ἐοικὸς teneri, quod ex *Medic.* adsciverat *Gron.* cum quo consentit *F.* Sed εἰκὸς e superioribus editt. revocavit *Wess.* Ex collatis vero inter se duabus scripturis quas praeferunt libri, probabile mihi factum est, οἰκὸς hîc, ut alibi, scripsisse Herodotum; itaque tenui hoc quod iam dederat *Reizius* eumque secuti *Schaef.* et *Borh.* *Ibid.* τὸν ἑωυτοῦ) θάψαι τὸν ἑωυτοῦ *Arch. Vind.* *l.* 15. ὁ Γορδίεω etc.) Haec usque ad ἑωυτὸν ἐπικατασφ. desunt *Arch. Vind.* In prioris tamen margine addita sunt. Wess. *l.* 17. περὶ τὸ σῆμα) Sic *Medic.* et *Paris.* unus. παρὰ τὸ σῆμα alii. Wess. — Cum *Med.* faciunt *F. Pa. Pc.* *l.* 19. ἤειδε) Sic *Med.* cum *Paris.* et *Arch.* ἤδεε *Stephani* margo. Vulgo εἶδε et sic *Pass.* Wess. — ἤειδε tenent *F. Pa. Pb. Pc.* ἐντὸς εἶδε *Pd.* αὐτὸς εἶδε *Pe.* *Ibid.* ἑωυτ. ἐπικατασφ.) ἐπικατατασφάζει τῷ τύμβῳ ἑωυτόν. *F.* percommodâ verborum structurâ. *l.* 20 *seq.* ἐν πένθεϊ etc.) In *Arch.* et *Vind.* ἐπέν-

θαι, neglectis quinque sequentibus. Wess. *l.* 21. κατῆστο) Vulgo καθῆστο, quam scripturam h. l. tenet etiam noster codex *F.* quem unum meis oculis usurpare licuit; nec ex alio codice diversam prolatam video scripturam. Sed quoniam III. 83. κατῆστο praefert idem noster codex, scripturam hanc Herodoteo mori consentaneam (quae fortasse observationem praeteriit eorum qui alios codices excusserunt) etiam h. l. cum *Schaefero* adoptavi.

CAP. XLVI. Lin. 1. Ἀστυάγεος) Ἀστυάγεω *Arch.* Wess. — Adscitum hoc in ed. *Schaef.* Praecedens articulus ἡ deest *Pc.* *Ibid.* καταιρεθεῖσα) Perperam καθαιρ. *Pa.* *l.* 3. In Περσέων consentit *F.* sed Περσῶν *Pa. Pb. Pc. Pe.* *l.* 5. πρὶν μεγάλους γενέσθαι) πρὶν μεγάλως αὐξηθῆναι *Remig.* et margo *Steph.* Wess. — Ex *Pc.* notatur tantum αὐξηθῆναι, pro γενέσθαι. *Ib.* καταλαβεῖν) Sic *Med. Arch. Paris.* Alii καταβαλεῖν. Wess. — Receptam scripturam tuentur libri nostri omnes. *l.* 7. αὐτίκα deest *Pc.* *l* 8. τοῦ ἐν Λιβύῃ) τῶν ἐν Λιβ. *Remig.* et *Steph.* ora. Wess. — Habet hoc et *F.* a sec. m. sed a prima recte τοῦ. *l.* 9. ἐς Δελφοὺς) In *Arch.* ἐν Δελφίσι. *Vind.* ἐν Δελφοῖσι. Ambo vero omittunt omnia, quae succedunt, usque in cap. 53. *Ib.* ἐς Ἄβας τὰς Φωκέων) ἐς Σάβας τῶν Φωκέων *Aldus.* Vide *Paull. Leopardum* Emend. VI. 22. τῶν Φωκέων in *Paris. C.* Vulgatum est e *Medic.* Wess. — Mendosum Σάβας est etiam in *Pd. Pe.* Ἄβας correxit *Steph.* in ed. 2. De τῶν Φωκ. pro τὰς nihil e nostris *Paris.* enotatum. In *F.* nunc est τὰς, sed olim fuisse videtur τῶν. *l.* 11. Ἀμφιάρεων) Ἀμφιάρηον *F.* Ἀμφιάρεον *Pe.* et sic *Ald.* quod correxit *Steph.* *l.* 14. ἀπέστειλε) Sic *Ald. Pass.* et *Paris.* omnes. ἀπέστελλε *Med.* Wess — Cum *Med.* facit *F.* *l.* 15. πειρεώμενος *Ald. Pass.* et *Paris. B.* In *Med.* πειρώμενος sine caussa. Wess. — Cum *Med.* rursus facit *F.* sed vulgatum tenent *Paris.* omnes. *l.* 16. ἀληθηίην ex *ed. Ald.* derivatum est, nec aliud ex aliis libris adfertur; nostri vero *Paris.* omnes et *F.* in ἀληθείην consentiunt. *l.* 17. εἰ ἐπιχειρέοι tenent libri omnes, nec in ἐπιχειρέῃ mutari necesse est, ut visum *Schaefero* ad Bosii Ellips. p.754. conf. c. 53., 4. et 11.

CAP. XLVII. Lin. 1. ἀπέπεμπε) ἀπέπεμψε *F.* *l.* 4. ἑκατεστῇ) ἕκαστος τῇ *Ald. Med. Pass. Paris. C.* In duobus aliis ἕκαστον τῇ, ut vulgo. Wess. — ἕκαστον τῇ primus posuit *Steph.* et sic *Pa. Pc.* ἕκαστος τῇ *F. Pb. Pe.* Ex *Pd.* nil enotatum in excerptis. *l.* 5. ἐπειρωτέοντας) Plerique cum *Aldo* ἐπηρωτέοντας. *Medic.* ἐπειρωτῶντας. Malim ἐπειρωτέοντας, quod habet *Pass.* et mox ἐπειρώτεον. Vide III. 62. IV. 156. *Mediceus* sibi non constat, neque alii perpetuo. Wess. — Quod malle se ait *Wesselingius*, id ipsum in contextu eius positum est, et a *Reizio* aliisque servatum, idque ipsum tueri videntur *Parisini* codd. e quibus quidem nil h. l. notatum in excerptis. Codex *F.* vero cum *Med.* consentit; sed inter lineas ab alia manu indicatur scriptura ἐπειρωτῶντες, similiterque paulo ante super ἡμερολογέοντας indicatur terminatio τες pro τας. *Ibid.* τυγχάνοι *Medic.* τυγχάνει *Ald.* Wess. — τυγχάνει ex uno nostro *Pc.* enotatum. τυγχάνοι tenet *F.* cum aliis, et est hoc Herodoti stylo convenientius. *l.* 9. ἐθέσπισε) Ita *Med.* θεσπίσοι vulgo. Wess. — Cum *Med.* consentiunt *F. Pa. Pc.* θεσπίσῃ e superioribus verbis hic repetitum habet *Pb.* θεσπήσῃ *Pd.* θεσπίσει *Pe.* *l.* 10. ἐσῆλθον) ἦλθον *F.* a pr. m. *l.* 11. ἐπειρώτεον) Sic *Pass.* ἐπηρώτεον *Ald. Paris. C.* ἐπειρώτων *Medic.* Wess. — Cum *Med.* facit. *F.* Ex *Paris.* nostris nulla a *Wesselingii* exemplo dissensio notata. *l.* 14. φωνεῦντος) λαλέοντος scribunt grammatici, oraculum hoc citantes. *l.* 15. Ὀδμή μ' ἐς) Ὀδμὴ δ' ἐς *Pass.* Wess. *Ibid.* κραταιρίνοιο) Sic *Med. Remig. Paris.* In *Pass.* κραταιῤῥίνοιο. In *Aldo* vitio frequenti κραταιρήνοιο. Vulgo κραταιρῆ οἷα. Citatur oraculum a veterum pluribus, sed varie; *Aristide* T. II. p. 377. ed. Iebb, *Eusebio* Praepar. Evang. V. 34. *Suida* in Κροῖσος, etc. Wess. — Scriptura ante *Gron.* vulgata debetur *Stephano*, qui *Aldinam* in marginem relegavit, quam tenent *Pb. Pd. Pe.* Reliqui nostri verum tuentur. *l.* 16. κρέεσσι) Sic *F.* et *Pc.* Vulgo κρέεσσιν, quod ipsum quidem in hexametrico carmine poterat teneri. *l.* 17. ἐπιέσται) Sic in penultimâ, ut edidit *Reizius*, signant accentum ed. *Ald.* et mss. *F. Pa. Pb. Pc. Pd. Pe.* ἐπίεσται praefert *Schaef.* et aliae omnes editt. inde a *Steph.*

CAP. XLVIII. Lin. 2. 'ὦλλοι) Sic plane scribitur hoc vocab. in *Pa.* et *Pc.* In *F.* a pr. m. fuit ὦλλοι, in quo nescio quid mutatum voluit alia manus. ὦλλοι edd. ante *Wess.* ἄλλοι ed. *Wess.* casu magis, puto, quam editoris consilio, a quo nil adnotatum. ὦλλοι ed. *Schaef.* οἱ ἄλλοι *Pd. Pe.* Ex *Pb.* qui (sicut caeteri Parisini nostri) cum ed. *Wess.* collatus est, nil adnotatum in excerptis. Mox pro περιπεμφθ. perperam παραπεμφθ. *Pd.* *l.* 4. ἐνθαῦτα) ἐνταῦθα *Pe.* Idemque mox ἐπηρώτα, pro ἐπώρα. *l.* 6. προσεύχετο) προσηύχετο *Pb. Pd.* *l.* 10. ἐμηχανήσατο) Sic *Pass. Paris.* duo et *Aldus* cum vulgatis. [scil. cum vulgatis ante *Gron.*] ἐμηχανᾶτο *Med.* WESS. — Cum *Med* facit *F.* *l.* 11. *seq.* χελώνην καὶ ἄρνα etc.) Saepe haec *Lucianus* perstringit, *Iov. Conf.* c. 14. *Iov. Tragoed.* c. 3. *Bis Accus.* c. 1. atque alibi. WESS. *l.* 13. ἐπιθείς) ἐνθεῖς *Pd.*

CAP. XLIX. Lin. 3. In ἀπόκρισιν consentiunt libri. ὑπόκρισιν ed. *Schaef.* quo alibi utitur Noster; qui tamen nec istud repudiat. cf. lib. V. c. 50. *Ibid.* εἶπαι) εἰπεῖν vulgo plerique omnes: ionicam vero verbi formam, quam cum *Schaef.* praetuli, servavit ms. *Pe.* in quo vitiose quidem εἶπας h. l. scriptum; sed εἶπαι illum debuisse quum per se probabile erat, tum ex eiusdem codicis scriptura cap. 57, 1. adparet. conf. c. 22, 5. III. 116, 4. etc. *l.* 5. οὐ γὰρ ὦν οὐδὲ τοῦτο λέγεται ἄλλο γε) Suspicatus eram οὐδ' ἄλλο γε, sed nil variant libri. Unus *Pd.* omissis verbis ἄλλο γε sic habet, οὐ γὰρ ὡς δὴ τοῦτο λέγεται ἢ ὅτι etc. Mox vero, pro τοῦτο ἐνόμισε, praeferunt τοῦτον ἐνόμισε *F Pa. Pb. Pc. Pd.* scil. τὸν 'Αμφιάρεον. *l.* 6. ἐκτῆσθαι) Sic *Ald. Paris* C. [scil. noster *Pb.*] et alii. κεκτῆσθαι *Med.* WESS. — Cum *Med.* faciunt *Pa. Pc.* et *F.*

CAP. L. Lin. 4. κιθῶνας) Ionica vocabuli forma commode ex *Ald.* propagata: et tenet eam *Med.* certe non mutavit *Gron.* nec ex aliis libris aliud protulit *Wess.* Sed χιτῶνα praeferunt sex nostri mssti. Mox vero, pro vulgato νήσας, νηήσας scripsi, quod ex uno quidem *Remig.* protulerat *Wess.* sed firmavit noster *F* Similiter alii infra, lib. II. c. 107. *l.* 6. μᾶλλον τι) Caret τι *Pe.* *Ibid.* ἀνακτήσεσθαι) Sic *Med. Remig.* ἀνα-

κτήσασθαι vulgo. Wess. — Pro *Med.* stant (quod sciam) *Parisienses* omnes et *F.* ex correct sed in hoc a pr. m. fuit ἀνακτήσασθαι, quod non spernendum. *l.* 7. Deest θύειν *Pe.* *Ibid.* τούτῳ ὅ τι) τοῦτο ὅτι *F.* quomodo etiam legisse videtur *Valla.* Mox, pro ἔχοι, est ἔχει in *Pc.* *l.* 10. *seq.* ἑξαπάλαιστα - - τριπάλαιστα - - παλαιστιαῖα) Sic *Pass.* et *Paris.* omnes cum editis. In *Medic.* ἑξαπάλαστα, τριπάλαστα, et παλαστιαῖα. Wess. — Cum *Med.* facit unus *F.* *l.* 13. ἀπέφθου χρυσοῦ) Conf. *Etymol.* p. 65), 35. Wess. — Pro τουτέων, quod praecedit, est τοῦτον in *Pb.* *Pd.* male. τουτέων ibi cum aliis tuetur cod. *F.* qui aliâs quidem plerumque formâ hâc non nisi in foem. gen. utitur, in masc. vero et neutro τούτων tenet, quod ipsum saepius etiam communi consensu exhibent libri omnes. *Ibid.* τρίτον ἡμιτάλαντον) Sic necessario fuit corrigendum, licet nil quidquam (quod sciam) varient libri in vulgato τρία ἡμιτάλαντα, quod valet *unum talentum cum dimidio.* *l.* 15. ἐποιέετο δὲ etc.) Haec citat *Priscianus de Ponder.* p 1317. Vid. *Gronov.* de *Pec. Vet.* I, 3. Wess. — δὲ abest *Pe.* *l.* 18. *seq.* ἐπὶ γὰρ - - Κορινθίων) Decem verba desunt *Pd* et *Pe.* Rursusque mox quinque verba, ἀπετάκη - - ἡμιτάλαντον.

CAP. LI. *Lin.* 2. ἅμα τοῖσι) ἅμα αὐτοῖσι *F. Pc.* item *Pa.* inter lin. *l.* 3. μεγάθεϊ) μεγέθεϊ *Pa.* μεγέθει *F.* *l.* 4. ἐκέετο) ἔκειτο *F.* *l.* 7. ἔνατον) ἕβδομον ora *Steph.* et *Remig.* Wess. — Sic noster *Pc.* sed ἔνατον *F.* et *Pa.* *l.* 9. προνηίου) Perperam νηίου *Pd. Pe.* *l.* 10. Θεοφανίοισι) Sic *Med. Paris* Θεοφανίησι *Aldus* et vulgo. Wess. — Cum *Med.* facit *F Pa Pc* puto et *Pb.* Mox μιν deest *Pe.* *l.* 11. τοῦ Σαμίου) τοῦ Σαμίων *Pass.* Wess. — Sic *Pd.* Tum ἔργων *Pb.* pro ἔργον. *l.* 13. τέσσαρας h. l tenent libri vett. omnes, contra reliquum Herodoti usum. Commode vero τέσσερας ed. *Schaef* et *Borh.* *l.* 14. περιρραντήρια) περιρράντια *Pass* Wess. — Sic et *Pd.* *l.* 19. χαρίσασθαι) *Wesselingius* cum *Gron.* χαρίζεσθαι edens, monuit ex *Medic* hoc esse, quum ante χαρίσασθαι ederetur. Licet vero in χαρίζεσθαι consentiant alii libri plerique omnes, tamen cum *Schaef.* et *Borh.* alterum revocavi, ut exquisitius, et ab *Aldo* haud dubie e vet.

cod. adscitum. *Ibid.* οὔνομα) ὄνομα unus *Pc.* *l.* 23. ὁ Κροῖσος) Deest ὁ *Pe.*

CAP. LII. Lin. 4. τὸ ξυστὸν) Sic *Medic.* et *Pass.* Alii καὶ τὸ ξυστόν. WESS. — καὶ τὸ ξυστ. cum editt. vett. non nisi unus noster *Pe.* agnoscit; reliqui καὶ ignorant. *Ibid.* τῇσι λόγχῃσι) τοῖσι λόγχοισι *Pass.* *l.* 5. ἔτι καὶ ἀμφότερα) Alii ἔτι ἀμφοτ. et sic *Pass.* absque copula. Melius *Medic.* WESS. — Copulam cum *Med.* commode exhibent *F. Pa. Pc.* *Ibid.* Θήβῃσι) Θήκῃσι *Stephani* margo. WESS. — Scilicet ex errore librarii alicuius, literam κ cum β confundentis ob similitudinem, quae in vetustis codicibus inter has literas intercedit.

CAP. LIII. Lin. 1. Τοῖσι δὲ ἄγειν μέλλουσι) In *Vind.* et *Arch.* haec cum superioribus cap. 46. ita nectuntur: Τοῖσι δὲ πεμπομένοισι κήρυξι μετὰ δώρων τοιαῦτα ἐνετέλλετο ἐπειρωτᾶν εἰ etc WESS. *l.* 2. Pro ἐπειρωτᾶν est εἰρωτᾶν in *Pe.* *l.* 3. εἰ στρατεύηται) εἰ στρατεύοιτο *Pass.* commode ob sequentia. WESS. — Conf. mox *l.* 10. Promiscue autem in tali oratione et coniunctivo modo et optativo sive potentiali locus est. conf. c. 46. extr. et c. 75, 5. *l.* 4. προσθέοιτο) Sic *Med. Vind. Arch. Remig. Pass.* Vulgo προσθέηται. WESS. — προσθέοιτο h. l. dedit etiam *Aldus*, cui adsentiuntur sex nostri mssti. προσθέηται primum in *Stephani* ed. sec. comparet. *Ibid.* ἀπικόμενοι) ἀπίκοντο *Vind. Arch.* et ἐπέμφθησαν οἱ κήρυκες, tum *l.* 6. καὶ ἔχρεον *Iidem*, sed male. WESS. — Nil mutant in istis libri nostri. Pro ἐχρέωντο, ἐχρέοντο posuit *Schaef.* quemadmodum alibi passim scribunt probati libri. *l.* 9. ἐπειρωτᾷ) Sic vett. libri omnes. Temere h. l. ἐπερωτᾷ edd. ante *Reiz.* Mox, pro στρατεύηται, rursus στρατεύοιτο *Pass.* ut antea, de quo in *Addendis* monuit *Wess.* *l.* 11. προσθέοιτο) Omnes ita, quos supra in hoc verbo notavi: editi προσθέηται. WESS. — Et προσθέηται h. l. habet et *Schaef.* et *Borh.* ut legebatur ante *Gron.* inde a *Stephano*: at rursus hîc προσθέοιτο dederat *Aldus*, consentientibus nostris msstis. *Ibid.* ἐπειρώτεον) Sic *Pass.* ut *Aldus* et alii vulgo. ἐπηρώτων *Arch.* ἐπειρώτων *Med.* WESS. — Cum *Med.* facit *F.* cum *Aldo Parisini.* *l.* 14. καταλῦσαι debetur *Med. Arch. Vind. Remig.* In aliis καταλύσειν. WESS. — Cum *Med.* faciunt *F.*

Pa. Pc. *l.* 15. ἐξευρόντα φίλους προσθέσθαι) ἐξευρόντας προσθέσθαι *Pe.* et caret φίλους.

CAP. LIV. Lin. 1. θεοπρόπια) θεωπρόπια ed. *Wess.* operarum errore. Paulo ante, pro ἀνενειχθέντα, est ἀνενεχθ. in *F.* *l.* 2. πάγχυ ' ταχὺ *Arch.* et *Vind.* Wess. *l.* 3. Verba πέμψας αὖτις et seqq. usque ἐνεφορέετο αὐτοῦ, cap. 55. negligunt *Arch.* et *Vind.* Wess. — Pro αὖτις habent αὖθις *F.* et *Pa.* ionismum deserentes. *l.* 6. ἔδοσαν) ἔδωσαν temere ed. *Wess.* atque inde *Reiz.* et *Borh.* Vitiose ἔδοκαν *Pd.* Verum tenent alii omnes. *l.* 7. ἀτελείην) Ex *Medic.* et *Remig.* ἀγγελίην editi. Wess. — Scil. ἀγγελίην edebatur ante *Gron.* et sic *Pd.* et *Pe.* ἀτελείην ed. *Gron.* et *Wess.* cum nostris *F. Pa. Pc.* puto et *Pb.* ἀτεληίην ed. *Reiz.* et seqq. commode; sed variare verborum formas licitum erat Herodoto. *l.* 8. Vulgatum αὐτέων tuetur *F.* et alii; sed αὐτῶν praeferunt *Pa. Pc. Pd.* Mox pro γενέσθαι, est γίνεσθαι in *F. Pa. Pb. Pc. Pd.* Et pro ἀεὶ est αἰεὶ in *F.* et *Pd.* ut edidit *Schaef.* quam formam alibi frequentat Noster.

CAP. LV. Lin. 3. τοῦ μαντηίου ἀληθηίην) Ionica forma ἀληθηίην commode ex *Aldo* propagata est, eamque agnoscit (ni fallor) noster *Pe.* Sed *F.* et reliqui *Paris.* ἀληθείην praeferunt. Percommode vero τοῦ μαντ. τὴν ἀληθηίην edidit *Schaef.* et omnino hîc requiri articulus videtur, quem tamen communi consensu neglexere veteres libri: in uno nostro *F.* ante τοῦ μαντ. erasum est aliquid, quod fortasse τὴν fuerat. *l.* 3. ἐπειρώτα δὲ τάδε χρηστ.) In *Vind.* et *Arch.* est καὶ δὴ καὶ εἰς Δελφοὺς χρηστηριαζόμενος ἐπηρώτα. Wess. *l.* 4. πολυχρόνιος) Totidem literis repetitur haec vox in excerptis ex nostro *Pc.* Forsan ibi πολλυχρ. aut πουλυχρ. legitur. conf. cap. 56, 11. *l.* 5. χρᾷ) χρᾶται *Arch.* sed prave. Wess. *l.* 6. 'Αλλ' ὅταν etc.) Habet responsum *Dio Chrysost.* Or. XIII. p. 22[illegible]. Wess. *Ibid.* ἡμίονος) ἡμιόνος ed. *Reiz.* operar. err. Mox, pro γένηται est γίνηται in *Pc.* *l.* 7. πολυψήφιδα etc.) Est in *Platone,* VIII. de Rep. p. 566. Clausula in *Athenaeo* lib. XIV. p. 630. et *Euseb.* Praep. Evang. V. 24. ubi μηδὲ δεῖσθαι κακὸν εἶναι, prave. Wess. — πολυψηφίδα scribitur in ed. *Gron.* *Wess.* et *Reiz.* ut apud *Aldum*; πολυψηφῖδα in ed. *Steph.* et aliis ante *Gron.* tum rursus in ed. *Schaef.*

et *Borh.* Equidem πολυψήφιδα scripsi cum msstis *F. Pa. Pc.*

CAP. LVI. Lin. 2. οὐδαμᾶ) οὐδαμῆ *Arch.* Wess. — οὐδαμὰ *F. Pa.* Et constanter quidem isto accentu hanc vocem notat idem *F.* *l.* 3. βασιλεύσειν) Sic *Medic. Vind. Arch.* Vulgo βασιλεύειν. Wess. — Cum *Med.* facit *F.* et *Parisini*, excepto *Pb.* *l.* 4. παύσεσθαι) παύσασθαι *Ald.* Wess. — παύσεσθαι ed. *Steph.* et seqq. consentientibus msstis, excepto iterum *Pb.* *l.* 5. τοὺς ἂν) Deest ἂν *Arch.* qui statim προστατῆσαι, perperam. Wess. *l.* 8. γένεος) γένους *Pa.* *Ibid.* ταῦτα γὰρ ἦν etc.) Ingens orditur in *Vind.* et *Arch.* *Valla*que hiatus, ad principium cap. 69. usque; idem in tribus *Vaticanis.* Wess. — Nullus e sex nostris codicibus hiatu isto laborat. Sed et *Vallae* exemplum immune ab eodem hiatu fuisse agnovit deinde *Wess.* monuitque in *Addendis.* *l.* 10. οὐδαμῆ κω) οὐδαμή κω enotatum ex *Pe.* In *F.* est οὐδαμῆι κω, quod valet οὐδαμῇ κω: numquam enim in hoc cod. subscribitur iota, constanter ad latus ponitur. *l.* 11. τὸ δὲ πουλυπλάνητον etc.) Haec in usus suos deposuit *Stephanus Byz.* in Bibl. Coisl. p. 288. mutatâ plerumque dialecto. Wess. — πουλυπλάνητον ex *Aldo* propagatum tenent editiones omnes. Commode vero monuit *Koen.* ad *Gregor.* dial. ion. §. 12. nusquam alibi apud Nostrum reperiri istam formam πουλὺς (pro πολὺς vel πολλὸς) nisi h. l. et III. 38. Habet autem h. l. πολυπλάνητος ms. *F.* πολλυπλαν. *Pc.* idemque *F.* III. 38. πολύ τι, ubi vulgo πουλύ τι. *l.* 12. Φθιῶτιν) Φθιῆτιν ed. *Schaef.* et sic paullo post Ἱστιαιῆτιν, pro Ἱστιαιῶτιν, invitis libris ac praeter necessitatem. *l.* 13. τὴν Ὄσσαν) Sic *Ald. Med. Steph.* [nempe *Steph. Byz.* l. c.] Vulgo Ὄσσην Wess. — Ὄσσην ante *Gron.* edebatur inde ab *Henr. Steph.* In Ὄσσαν cum *Aldo* et *Med.* consentiunt libri nostri omnes, sicut et VII. 128. *l.* 14. Οὔλυμπον) Ὄλυμπον *Pass.* Wess. — Fluctuant in nominis scriptura libri. cf. VII. 128. et 173. Per diphthongum supra efferebatur c. 36. et 43. ubi de Phrygiae Olympo. Eadem scriptura h. l. ex edit. *Ald.* in reliquas omnes transiit: at Ὄλυμπον praeferunt mss. *F. Pa. Pb. Pc. Pd.* Videturque sic etiam scriptum esse in *Med.* de quo ambigue

loquitur *Gronov.* in Not ad. h. l. *l.* 16. Μακεδνὸν habet hinc *Steph. Byz.* in voce; sed errans: non enim loci, sed gentis nomen est. Vide VIII. 43. et *Salmas.* Ling. Hellen. p. 277. Wess. *Ibid.* αὖτις) αὖθις *F.* *l.* 17. Δρυοπίδα et Δρυοπίδος) Δρυωπ. *Pb. Pe.*

CAP. LVII. Lin. 1. ἴεσαν) ἴεσαν *Pd. Pe.* et *F.* pr. m. *l.* 2. εἶπαι) dedit *Pc.* Conf. Var. lect. ad. I. 49. Vulgo omnes εἰπεῖν, excepta ed. *Schaef.* *Ibid.* εἰ δὲ) Desunt *Aldino* et *Hervag.* Wess. — Desunt item duae voces *Pd.* et *Pe.* *Ibid.* χρεών ἐστι) χρεόν ἐστι *F.* sicut cap. 41, 10. et alibi. *l.* 4, Κρηστῶνα) Κρητῶνα ms. *Pass.* sed idem dein (*l.* 14.) Κρηστωνῆται, in στ cum aliis consentiens. Wess. — Nil mutant alii, nisi quod *Steph. Byz.* (voc. Κρήστων) videri possit Κρηστώνην hîc legisse. *l.* 6. καὶ τὴν Πλακίην) καὶ τῶν τὴν Πλ. ed. *Schaef.* et *Borh.* commode, sed refragantibus libris. *l.* 7. οἰκισάντων) οἰκησάντων mss. omnes et olim editi, vitiose; nam aut οἰκεόντων oportebat, aut leviori mutatione οἰκισάντων. Itaque tenui hoc, quod, a *Wesselingio* commendatum, recepit *Reiz.* eumque secuti *Schaef.* et *Borh.* *l.* 9. εἰ τούτοισι) ἐν τούτ. *Ald.* et *Hervag.* Wess. — Sic et *Pb. Pd.* quod iam olim correxit *H. Steph.* *l.* 11. τοιοῦτο scripsi cum *F. Pa. Pc.* Vulgo τοιοῦτον. *l.* 12. ἐὸν Πελασγικὸν) ἐὸν τὸ Πελασγικὸν *Pc.* In ms. *F.* vocab. Πελασγικὸν ab alia, satis quidem antiqua, manu obelo confixum est, et inter lin. γρ'. πέλας. *l.* 14. οἱ Κρηστωνιῆται etc.) Citat *Dionys* Ant. I. p. 23. Wess. — *Dionys. Hal.* I. 29. p. 77. ed. Reisk. ubi quidem Κροτωνιᾶται, non Κρηστωνιῆται aut Κρηστωνιᾶται, nominantur. *l.* 16. δηλοῦσί τε) δηλοῦσι δὲ *Pe.* *Ibid.* ἠνείκαντο dedit ms. *F.* ut habent omnes cap. 173. Vitiose h. l. εἰνείκαντο edebatur, quod in ἐνείκαντο mutavit *Reiz.*

CAP. LVIII. Lin. 2. αἰεί κοτε) Sic *Ald. Pa. Pd.* et ed. *Reiz.* et seqq. Olim ἀεί κοτε inde a *Steph.* et sic h. l. in *F.* *Ibid.* διαχρέεται scripsi cum *Schaef.* et *Borh.* χρέεται ed. *Ald.* et al. ante *Gron.* cum ms. *Pe.* cf. Var. Lect. IV. 50, 11. χρᾶται *Pc. Pd.* διαχρᾶται ed. *Gron. Wess.* et *Reiz.* cum mss. *Med. F. Pa.* *l.* 3. ἐμοὶ ante καταφ. deest *F.* *l.* 4. ἀσθενὲς) Vitiose ἀσφενὲς ed. *Ald.* cum ms. *Pe.* quod notandum ob literae Θ cum Φ confusionem. *l.* 5. ὁρμεώμενον cum *Aldo* plures. ὁρμώμενον

Med. sine caussa. Wess. — Sic tamen et *F.* et *Pc.* *l.* 5. *seq.* αὔξηται ἐς πλῆθος τῶν ἐθνέων, πολλῶν μάλιστα etc.) Coniungunt vulgo ἐς πλῆθος τῶν ἐθνέων πολλῶν, tum interposito commate pergunt, μάλιστα προσκεχωρ. αὐτῷ καὶ ἄλλων etc. Equidem adoptavi interpunctionem quam praeiverunt codices nostri, praesertim *F. Pa. Pc.* Pro πολλῶν, vitiose πολλῷ scriptum in *Pb. Pd.* Dein βαρβάρων, ante συχνῶν, caret *Pe.* male. *l.* 7. ὡς δὴ ὦν ἐμοί τε δοκέει) πρὸς δὴ ὦν *Medic.* ὡς δὴ ὦν *Ald.* et alii. Wess. — πρὸς cum *Med.* habet *F.* et (ni fallor) *Pa. Pb. Pc. Pd.* et sic ed. *Gron.* et seqq. In ὡς cum *Aldo* consentit *Pe.* quod revocandum mihi cum *Reiskio* visum erat. Structura orationis similis est ei, qua c. 65, 20. et alibi saepius utitur Noster. In ἐμοί τε nil discrepant veteres libri: commodius tamen fortasse γε pro τε posueris cum *Schaef.* et *Borh.* praeeunte *Reisk.* *l.* 8. οὐδαμᾶ) οὐδαμὰ *F. Pa. Pc.* non male. cf. c. 56, 2.

CAP. LIX. Lin. 2. διεσπασμένον) Perperam διεσπαρμένον *Pe.* *l.* 8. Χίλων) Sic *Med.* cui adsentitur *Aldus.* Χείλων in editis, [scil. ante *Gron.* inde a *Steph.*] et mox Χείλωνος. Wess. — Χίλ. tenent libri nostri omnes. Mox vero, pro παρατυχών, est ἐπιτυχὼν in *Pe.* *l.* 9. συνεβούλευε) συνεβούλευεν *Ald. Hervag.* συνεβούλεε *Med.* Wess. — Vitiosam codicis *Med.* scripturam bona fide adoptaverat *Gronov.* ionismi lenitatem in ea reperire sibi visus. *Aldinam,* quae et *Stephani* erat, revocavit *Wess.* et tenuere alii. συνεβούλευε debuerat *Med.* quod commode nobis dedere mss. *F. Pa. Pc. Pe.* literam ν in fine ignorantes, qua in Ionum sermone nil erat opus, ut iam saepius monuimus. *l.* 10. τεκνοποιόν) τεκνοποιεῖν *Pc.* qui fortasse τεκνοποιὴν debuerat. Aliâ verborum serie utitur *F.* γυναῖκα μὴ ἄγεσθαι τεκνοποιόν, commode. *l.* 11. *et* 12. Pro τυγχάνει utrobique τυγχάνοι posuere *Schaef.* et *Borh.* praeter caussam, et invitis msstis. *l.* 14. γενέσθαι οἱ) γενέσθαι δέ οἱ *Reisk.*, neque absurde. Wess. — Scabra utique et suspecta videri poterat vulgata scriptura, quum praesertim etiam verbum finitum desideretur; sed nil variant libri, nisi quod γενέσθαί οἱ gemino accentu scribit *F.* *l.* 16. προεστεῶτος cum edd. tenent *F. Pa. Pc.* sed προεστῶτος *Pb. Pe.* tum Μεγακλέους *Pc. Pb. Pd.* *l.* 17. Ἀλκ-

μαίωνος) Ἀλκμέωνος *Med.* ex frequentissima confusione diphthongi et vocalis eius. WESS. — Hîc tamen deserere codicem suum sustinuit *Gronov.* ut et cap. 61. et 64. ubi eadem confusio; quae et hîc et ibi pariter in *F.* et *Pa.* *l.* 18. καταφρονήτας *etc.*) Usus hoc est *Priscian.* p. 1187. ed. Putsch. *l.* 19. στασιώτας) στρατιώτας *Remig.* WESS. — Sic et *F.* et *Pc* qui error mox iterum et alibi occurrit. *l.* 21. τοιάδε) τοιόνδε *Remig.* WESS. — Sic et *Pc.* sed vulgatum tenet *F.* *l.* 26. Νίσαιαν) Νίσσαιαν *Pc.* *l.* 28. ἔδωκέ οἱ *Med.* Alii ἔδωκεν, aut ἔδωκέν οἱ. WESS. — In ἔδωκέ οἱ nil mutant libri nostri. *l.* 30. Vulgatum εἵποντό οἱ tenent libri. ἕποντό οἱ ed. *Schaef.* et *Borh.* Mox vero, pro vulgato ὄπισθεν, ὄπισθε dedit *F.* ut edidit *Schaef.* Tum *l.* 32. idem *F.* ἦρχε dedit, non ἦρχεν. *l.* 34. ἔνεμε) Sic *Med.* ἔμενε *Paris.* duo et *Pass.* cum *Aldo.* WESS. — Cum *Med.* facit *F.* et *Pc.*

CAP. LX. *Lin.* 2. στασιῶται) Sic *Remig. Med. Paris.* [et ora *Steph.*] στρατιῶται edd. WESS. — Mendosum στρατ. habet h. l. *Pe.* cum *F.* Caeteri verum tenent. *l.* 7. στάσει) στάσι ed. *Schaef.* στάσεϊ ed. *Borh.* utrumlibet commode. *l.* 12. *seq.* τοῦ βαρβάρου ἔθνεος τὸ Ἑλληνικὸν) τοῦ βαρβαρικοῦ ἔθν. τὸ Ἑλλ. *Aldus*, *Paris. B.* et alii. In *Pass.* est ἔθνεος τοῦ βαρβάρου τὸ Ἑλληνικὸν, ἐὸν δεξιώτερον, satis culte. τὸ βάρβαρον ἔθνος τοῦ Ἑλληνικοῦ *Med.* cum *Remig.* et ora *Steph.* WESS. — Cum *Med.* faciunt *F.* et *Pa.* In *Pc.* est τὸ βαρβαρικὸν ἔθνος τοῦ Ἑλλ. Quod nos edidimus, id dedere mss *Pb. Pd. Pe.* atque ita plane legitur in edd. ante *Gronov:* non βαρβαρικοῦ, ut tamquam ab *Aldo* editum retulit *Wesseling.* ipseque edidit et alii post eum. *l.* 14. τότε γε) τό γε *Pd.* τότε absque γε *Pe.* *l.* 15. τοῖσι) Vulgo abest comma ante hanc vocem, et αὐτοῖσι scribitur in *Pc.* sic et a sec. manu in *F.* et *Pa.* Mox in *Pe.* desunt duo verba Ἑλλήνων σοφίην. *l.* 17. μέγαθος) μέγεθος vulgo omnes, excepto *Pb.* qui Ionicam formam dedit, iam a *Schaef.* h. l. positam. *l.* 18. τεσσέρων πηχέων ex *Med* In *Paris. B. Aldoque* πηχέων τεσσάρων WESS. — Ionicum τεσσέρων cum *Med.* dedit *F.* τεσσάρων πηχ. *Pa. Pb. Pc. Pd.* πήχεων τεσσάρων *Pe.* *l.* 20. ἐσβιβάσαντες) ἐμβιβάσαντες *Pass.* frequentissima confusione. WESS. — Sic et *Pd. Pe.* *l.* 21. εὐπρεπέστατον)

εὐπρεπέστατος ed. *Schaef.* Si quid mutandum, εὐπρεπεστάτη equidem malebam; sed nil variant libri. Mox φανέεσθαι tenent *F.* et alii cum editis inde a *Stephano.* φανεῖσθαι ed. *Ald.* φαίνεσθαι *Pb. Pd. Pe.* *l.* 23. ἐς τὸ ἄστυ ἀπικόμενοι) ἀπικ. ἐς τὸ ἄστυ ms. *F.* *l.* 24. δέκεσθε) δέκεσθαι *Pc.* *l.* 29. καὶ οἱ ἐν τῷ ἄστεϊ) Ignorant vulgo οἱ edd. et mssti. In uno ms. *F.* adest, inter lineas quidem adscriptum, sed a prima, ut videtur, manu. In eamdem sententiam *Valla* convertit, *qui in urbe erant.* *Ibid.* πειθόμενοι) Sic *Ald. Hervag.* et *Edd.* cum *Paris. C.* πυθόμενοι *Med.* Wess. — Cum *Mediceo*, quem suo more *Gronov.* secutus est, consentiunt *Pc.* et *Pd.* et sic etiam statim scriptum fuisse videtur in *F.* sed mox correctum πειθ. quod et alii omnes tenent, et *Valla* expressit, *persuasi.* *l.* 31. τὸν ante Πεισίστ. ignorant *F. Pa. Pc. Pd.* non male.

CAP. LXI. Lin. 3. τοῦ Μεγακλέους τὴν θυγατέρα) Ita *Med.* Vulgo γαμέει τ. θυγ. αὐτοῦ. Wess. — Cum *Med.* consentiunt *F.* et *Paris.* quatuor. Ab *Aldo* stat unus *Pe.* Mox οἷα δὴ *Pc.* et paullo post, νεηνίων *Pb. Pd.* parum recte, pro οἷα δὲ, et νεηνιέων. *l.* 5. Ἀλκμαιωνιδέων) Ἀλκμεωνιδ. *Pass.* Wess. — Sic et *F. Pa. Pc.* Vide c. 59, 17. *l.* 7. κατὰ νόμον) Sic *Med.* et *Plut.* de Malign. p. 858. κατὰ τὸν νόμον edd. Wess. — Importunum articulum unus tenet *Pe.* *l.* 10. πρὸς Πεισιστρ.) ἐκ Πεισ. *Pc.* *Ibid.* ὀργῇ δὲ, ὡς εἶχε, καταλλ.) Quum post ὀργῇ δὲ vulgo non incideretur oratio, ὀργῆς δὲ ὡς εἶχε scripsit *Schaef.* Sed nil necesse erat a librorum scriptura discedere. conf. c. 114, 21. ἔσχε pro εἶχε habet *Pe.* *l.* 11. στασιώτῃσι) στρατιώτ. *Ald. Pass.* et *Steph.* ora. Wess. — Sic *Pb. Pd. Pe.* et *F.* pr. manu. Verum restituit *Steph.* quod tenent *Pa. Pc.* *l.* 12. ἐπ' ἑωυτῷ) ἀπ' ἑαυτοῦ *Pe.* *l.* 13. Ἐρέτριαν) Ἐρέτρειαν *F.* rursusque Ἐρετρείης *idem* cap. seq. *l.* 14. γνώμην) γνώμῃ *Remig.* cum marg. *Steph.* Wess. — Sic et *F. Pa. Pc.* Pro Ἱππιέω est Ἱππίου in *Pe.* *l.* 16. προηδέατο *Remig. Paris. B.* προνδέατο *Med.* et *Pass.* προσεδέατο edd. Wess. — Cum *Med.* facit *F.* Pro editt. vett. stat *Pe.* Ex quatuor aliis *Paris.* cum ed. *Wess.* collatis, nullus dissensus notatus est. *l.* 17. δὲ μεγάλα) δὲ καὶ μεγάλα *Pd.* commode. *l.* 18. ὑπερεβάλοντο) ὑπερεβάλλοντο *Pc.* Mox

δόσει *F. Pa.* pro δόσεϊ, qui forsan δόσι debuerant. *l.* 19. εἰπεῖν tenent libri omnes, ubi unus *Schaef.* εἶπαι edidit. Et *l.* 20. ἀπίκοντο tenent omnes, ubi ἀπίκατο ed. *Schaef.* et *Borh.*

CAP. LXII. Lin. 2. ἐνδεκάτου) ἑνδεκαιδεκάτου *Pass.* WESS. — Duo verba ἐνδεκ. ἔτ. desunt. *Pe.* sed est spatium vacuum. *Ibid.* ἀπικέατο ed. *Schaef.* et *Borh.* invitis msstis, pro ἀπίκοντο, et sic mox iterum; et paulo inferius, ἐπυθέατο, pro ἐπύθοντο. *l.* 4. χώρῳ) χρόνῳ *Remig.* ora *Steph.* et *Ald.* WESS. — Sic et *Pc.* et *Pe.* *l.* 5. στασιῶται) Rursus στρατ. *F.* pr. m. Tum ἀπίκαντο *Pb.* pro ἀπίκοντο. *l.* 6. εἶσι, pro εἶσιν, recte *F. Pa. Pc. Pe.* Idemque, paulo superius, ante οἵ τε ignorant ν finale. *l.* 7. οὗτοι) Sic *Med. Remig.* et *Steph.* margo. οὕτω edd. WESS. — In οὗτοι consentiunt libri nostri. In ora *Steph.* est γρ'. οὗτος, operarum errore, pro οὗτοι. Mox pro συνηλίζοντο, est συνηυλίζ. in *Pass.* *l.* 9. μεταῦτις) μετ' αὖτις *F.* μεταῦθις *Pe.* *l.* 10. πορεύεσθαι *Remig. Med.* ora *Steph.* στρατεύεσθαι *Ald.* et ceteri. WESS. — Pro *Med.* stant omnes nostri, praeter unum *Pe.* *l.* 11. οὗτοί τε) οὗτοί γε Pass. *l.* 12. iterumque *l.* 13. ἤϊσαν) ἦσαν ed. *Ald.* et sic ms. *F.* ᾖσαν ed. *Steph.* et seqq. ad quam scripturam nulla quidem varietas nec ex *Wesselingii* codd. nec ex nostris *Parisinis* adfertur. Praeferendum vero mihi cum *Schaef.* et *Borh.* visum est ἤϊσαν, quod supra c. 43. exserte sic scriptum agnoscunt libri omnes, uno ms. *Arch.* excepto, cuius scriptura ἤεισαν ipsum nostrum ἤϊσαν firmat. *l.* 14 et 15. ἀπικνέονται -- ἔθεντο) ἀπικνέεται et mox ἔθετο *Aldus.* WESS. — Merito haec correxit *H. Stephanus*, consentientes habens libros omnes, uno *Pe.* excepto, in quo ἀπικνέεται quidem, sed mox ἔθεντο. Quo minus caussae fuit cur Aldina scriptura defenderetur ab *Hermanno*, Adnot. 6. ad *Vigeri* Idiotismos. *l.* 16. χρεώμενος) χρώμενος *Pc.* *l.* 17. In Ἀκαρνὰν nil mutant libri, nisi quod Ἀκαρνᾶν scribitur in *Pb.* et *Pd.* Sed, nisi ipse erravit Herodotus, vera videtur esse scriptura Ἀχαρνεὺς, quam ex *Valkenarii* coniect. adoptarunt *Schaef.* et *Borh.* aut certe Ἀκαρνεύς. *l.* 20. θῦνοι) θύνοι *Pc. Pb. F.* Rectius fuerit θύννοι, quod habet *F.* a sec. man.

CAP. LXIII. Lin. 1. συλλαβὼν) λαβὼν *Pe.* *l.* 4. ἦσαν) ἔσαν ed. *Schaef.* ex *Wesselingii* coniect. Vide *Notas.* *l.* 5. μετεξέτεροι) *Suidas* in voce. WESS. *l.* 9. ἀλιστέειν) Idem *Suid.* in v. WESS. *l.* 13. ἕκαστος) Sic *Ald. Hervag. Med. Remig.* In *Paris. B.* [nostro *Pa.*] est ἕκαστον, sigmate supra posito. WESS. — ἕκαστος tenent quatuor alii *Paris.* et *F.* ἕκαστον ed. *Steph.* et aliae ante *Gronov.* idque revocarunt *Schaef.* et *Borh.*

CAP. LXIV. Lin. 4. συνόδοισι) προσόδοισι *Pe.* et συν inter lineas superne. *l.* 5. Στρυμόνος) Στρύμονος *Pd.* *l.* 9. Λυγδάμι) Sic *Med.* cum *Stephani* marg. Λυγδάμει edd. Λυγδάμη *Pass.* et *Oxon.* WESS. — Λύγδαμι *F.* et sic ora *Steph.* accentu minus commodo. Λυγδάμη *Pb. Pe.* *Ibid.* πρός γε) πρὸς δὲ ed. *Schaef.* commode, sed invitis msstis *l.* 10. καθήρας) καθήρας absque iota *F. Pa.* *l.* 15. Ἀλκμαιωνίδ.) Ἀλκμεωνίδ. *Med. F. Pa.* ut supra. *Ibid.* οἰκηΐης) Sic *Med.* οἰκίης *Paris. C.* et *edd.* WESS. οἰκίης *Pb. Pd. Pe.* οἰκηΐης *F. Pa. Pc.*

CAP. LXV. Lin. 3. *seq.* κακῶν τε μεγάλων) κακῶν τε καὶ μεγ. *Pb.* *l.* 5. Ἡγησικλέος) Ἡγησικλέους *Pc.* *l.* 7. μούνους) μόνους *Ald.* WESS. — Sic *Pa. Pe.* Alii μούνους cum ed. *Steph.* et seqq. *l.* 8. ἦσαν) ἔσαν constanter ed. *Schaef.* *l.* 10. ὧδε *F. Pa.* ut ed. *Schaef.* et *Borh.* Vulgo ὧδ'. *l.* 12. ἐσῄιε *F. Pa. Pc. Pe.* ἐσῄιεν vulgo edd. *l.* 14. Λυκόοργε) Sic *Medic.* atque alii. Vulgo Λυκόεργε, et mox denuo, et sic utrobique *Pass.* WESS. — Λυκοῦργε *Pb.* Λυκόεργε *Pe.* et *F.* pr. m. Sed idem *F.* dein *l.* 17. Λυκόοργε tenet citra correctionem. *Ibid.* ποτὶ πίονα νηόν) In Scholio ms. Biblioth. Leid. in Aristid. T. I. pag. 189. cuius notitiam *Creuzero* debeo, est ποτὶ νηὸν ἀνιών. *l.* 16. διζῶ scripsi cum *F. Pa. Pb.* Vulgo δίζω. *Ibid.* ἢ ἄνθρωπον) Sic *Medic.* cui adstipulantur *Plut.* T. II. p. 1098. 4. *Max. Tyr.* Or. XXIX. p. 347. *Galen.* Protrept. pr. *Euseb.* Praep. Ev. lib. V. c. 27. *Themistius* Or. XV. p. 193. In *Editis* ἠὲ καὶ ἄνδρα et *Paris. C.* et *Themist.* Or. XIX p. 225. WESS. — Cum *Med.* faciunt *F. Pa. Pc.* In *Pb.* (qui aliàs a *Wessel.* notâ *Paris. C.* insignitur) est ἠὲ καὶ ἄνθρωπον. In *Pd.* et *Pe.* ἠὲ καὶ ἄνδρα. *l.* 21. Λεωβώτεω) Λεωβάτεω *Remig.* WESS. — Sic etiam *Pa. Pc.* item *F.* ex correct. et marg. *Steph.*

l. 23. νόμιμα) νόμια *Remig.* et mox παραβαίνων, neque, si ita malis, absurde. Wess. — νόμια etiam *Pa.* In παραβαίνειν vero nil mutant libri nostri; nec equidem mutatum hoc velim.

CAP. LXVI. Lin. 5. εὐθηνήθησαν commode editur inde a *Steph.* ed. 2. εὐθυνήθησαν ed. *Ald.* cum *Pe.* εὐθενήθησαν *F.* et *Pa.* cum *Steph.* ed. 1. *Ib.* ἀπέχρα) Sic *Medic.* Vulgo ἀπέχρη et *Paris. C.* Wess. — Cum *Med.* faciunt *F. Pa. Pc.* ἀπέχρη *Pb. Pd. Pe.* *l.* 9. Ἀρκαδίην *etc.*) Citat *Dio Chrys.* Orat. XVII. p. 251. *Pausan.* VIII. 1. et *Eustathius* in Hom. p. 301. fin. Wess. — *Eust.* in Iliad. β'. p. 228. med. ed. Bas. *l.* 12. δώσω τοι *etc.* habet *Polyaen.* I. 8. et *Steph. Byz.* in Τέγεα, nonnihil discrepans. Wess. *l.* 16. ἐστρατεύοντο) ἐστρατοπεδεύοντο *Pass.* cum *Oxon.* Wess. — Sic et *Pb. Pd.* *l.* 17. ἐξανδραποδιούμενοι) —εύμενοι ed. *Schaef.* et *Borheck.* *l.* 18. αὐτέων) Sic *Ald.* et reliqui. αὐτῶν *Med.* non recte. Wess. — In αὐτῶν consentiunt *F. Pa. Pb. Pd.* quam vocis formam cap. 64 extr. et centies alibi communi consensu tenent libri omnes. *l.* 19. ἐφέροντο) ἔφερον *Pb. Pd. Pe.* minus recte. *l.* 21. ἐς ἐμὲ) ἐς ἐμεῦ *Ald.* Wess. — Correxit *Steph.* consentientibus msstis, et mendosam script. in marginem ablegavit. Mox, pro σῶκι est σόκι in ed. *Schaef.* et *Borh.* invitis msstis. *l.* 22. Ἀλέης) Sic *Ald.* et *Medic.* Ἀλαίης alii. Wess. — Ἀλαίης dederat *Steph.* consulto-ne an casu nescio, contra librorum certe nostrorum consensum.

CAP. LXVII. Lin. 5. ἐγεγόνεσαν) ἐγεγόνεισαν *Pb. Pd. Pe.* *l.* 6. ἑσσεῦντο) ἑσσῶντο vulgo. Quod nunc est, ex *Med.* et aliis. Wess. — ἑσσῶντο habet unus *Pa.* Caeteri ionicam tenent formam. *l.* 7. ἐπειρώτεον) Sic vulgati. [scil. ante *Gron.* inde a *Steph.* tum rursus ed. *Wess.* et seqq.] ἐπηρώτεον *Ald.* ἐπηρώτων *Medic.* Prius ionicum magis. Wess. — Tenent ionicam formam *F.* et *Pa.* *l.* 11. ἐγινέατο) Sic *Ald. Hervag.* [*edd.* omnes praeter *Gron.*] *Pass.* et *Reg.* ἐγίνοντο *Med.* Wess. — Pro *Med.* stant *F. Pa.* ἐγένοντο est in *Pc.* Cum *Aldo* faciunt *Pb. Pd. Pe.* Caeterum *Remig.* (non *Reg.*) scribere voluisse videtur *Wesseling.* *l.* 12. τὴν ἐς θεὸν) Sic *Medic.* Sed *Aldus* aliique τὴν ignorant. Wess. — Articulum

τὸν, quem ex *Med.* adiecerat *Gronovius*, delevit *Wesseling.* et alii post eum editores. Equidem revocandum duxi; nec enim de nihilo aut temere adiectus videtur, quem cum *Med.* pariter agnoscunt mss. *F. Pc. Pb.* Atque eumdem *Aldus* etiam in suis libris reperisse videtur, qui quum perperam positum indicaret, ἐς τὸν θεὸν correxit, quod tenuit *Steph.* et alii ante *Gron.* *Ibid.* ἐπειρημένους) ἐπερώτημ. *Ald.* et alii. Wess. — ἐπειρητομ. quod ex *Med.* edidit *Gronov.* tenent nostri mss. excepto *Pc.* in quo mendose ἐπειρειτομ. *l.* 13. ὁ 'Ορέστης) Abest artic. msstis *F. Pa. Pb. Pe.* *l.* 15. Ἔστι τις etc.) Descripsit hoc et superius oraculum *Scholiastes* in *Aristid.* T. II. p. 172. ed. *Iebb.* verum inquinatissime, ut pleraque ibi alia. Wess. *Ibid.* 'Αρκαδίης Τεγέη) 'Αρκαδίη Τεγέης *Pass.* Wess. — Sic et *Pd. Pe.* Veram script. cum edd. tenet *F.* et alii. Mox, pro λευρῷ, habet λευκῷ unus *Pc.* *l.* 17. πήματι) πήματι *Aldus*, et mox κεμιστάμενος, levi discrimine. Vide *Steph. Byz.* in Τέγεα, ubi hoc oraculum. Wess. — πήματι tuentur *F. Pa. Pc.* cum aliis. κομισσαμ. correxit *H. Steph.* Simplex σ est in *Pc. Pb. Pe.* et in *F.* a pr. manu. *l.* 19. Τεγέης) Vide ne Τεγέης scriptum oportuerit, pro quo est Τεγέαις apud *Steph. Byz.* *l.* 20. οἱ Λακεδαιμόνιοι omittuntur a *Pass.* neque sunt in *Vallae* latinis. Wess. — Desunt etiam duae voces. *Pb. Pd. Pe.* *l.* 22. Λίχης) Λιχίδης *Pb.* *l.* 23. ἀγαθοεργοὶ εἰσὶ) Commode accentus sic ponuntur in *F. Pa. Pb. Pd. Pe.* Vulgo ἀγαθοεργοί εἰσι. Caeterum citat haec ex Herodoto *Hesychius.* *l.* 25. τοὺς δεῖ) Perperam τοὺς δὴ *Pd. Pe.* *l.* 26. ἐλινύειν) ἐλιννύειν *Pass.* Wess. — Sic et *Pa. Pc.* sed simplex ν servat *F.*

CAP. LXVIII. Lin. 1. Τουτέων) Sic edd. et scripti. τούτων *Med.* Wess. — Cum *Med.* faciunt *F. Pa. Pc.* conf. Var. Lect. c. 66, 17. *Ibid.* Λίχης) In margine *Steph.* h. l. est γρ. Λίχνης. Wess. *l.* 5. θώυματι) θώματι *Pass.* Wess. — Sic *Pb.* nec ita male. θωΰματι, cum punctis diaereticis, vulgo edd. ut alibi; sed ut edidimus, non diductâ diphthongo, sic constanter *F. Pa. Pc.* et alii. *Ibid.* ὁρέων) Sic *Ald. Pass.* et *Paris.* ὁρῶν *Medic.* Wess. — Tenent ὁρῶν *Pa. Pc.* et *F.* Mox,

ποιεόμενον tenent alii omnes. Unus *Pd.* ποιεύμενον offert, ut ed. *Schaef.* et *Borh.* *l.* 6. παυσάμενος) παυσαμένου ora *Steph.* Wess. *l.* 7. ἤ κου) Citat *Etymol.* p. 434. ἤ που, male. Wess. — Scil. usum et vim particulae ἤπου declaraturus Grammaticus, diversitatis dialectorum non habuit rationem. *l.* 8. θῶυμα) Sic, circumflexo super diphthongo ωυ posito, scribitur hoc vocab. in cod. *F.* *l.* 9. ποιεύμενος) Sic bene *Med.* Vulgo ποιούμενος. Wess. — ποιεόμενος *Pc.* Reliqui stant pro *Medic.* *l.* 9 *seq.* ἐν τῇδε θέλων τῇ αὐλῇ) Sic *Aldus* et ceteri. *Mediceus* interserit et scribit θέλων ἐν τῇ, sine caussa. Vide tamen *Gronovium.* Wess. — In abundantem scripturam cum *Med.* consentiunt *F. Pa. Pb. Pc. Pd.* qui fortasse, pro praecedente ἐν τῇδε, debuerant ἐνθάδε: aut idem valet ἐν τῇδε atque ἐνθάδε. *Gronovius* vero, codicis sui scripturam adoptans, nihil adnotationis, quo vel defenderetur illa, vel explicaretur, adiecit. *l.* 11. μὴ μὲν) μηδὲν corrigit *Reisk.* Wess. — Frustra. Vide *Gregor.* dial. ion. §. 62. ibique *Koen.* *l.* 12. μηδαμᾶ) μηδαμά *F. Pa. Pc.* suo more. *l.* 14. δή οἱ) Est ex *Med.* Editi ignorant οἱ. Wess. — Ignorant etiam mssti *Pc. Pe.* sed agnoscit *F.* cum aliis. *l.* 15. ἐννώσας hinc sumtum explicat *Suidas.* Wess. — Unus *Pe.* ἐννοήσας habet. *Ibid.* συνεβάλλετο) συνεβάλετο *Pa. Pd.* *l.* 16. συμβαλλεόμενος) συμβαλλόμενος et mox συμβαλόμενος *Med.* Vulgo [ante *Gron.*] συμβαλλέομενος, et mox: quod restitui. Vide VI. 63. et 107. Wess. — Nil magnopere huc facit locus VI. 107. Caeterum frequenter quidem et alibi apud Nostrum insertâ vocali ε vulgo scribitur istud participium, consentientibus nonnullis msstis; at constanter ubique vocalem illam ignorat ms. *F.* Et h. l. quidem (*l.* 16 *seq.*) συμβαλλέμ. habent *F. Pb. Pc.* συμβαλόμ. *Pa. Pd.* tum *l.* 21. συμβαλόμ. *F. Pa. Pc.* sicut *Med.*, sed συμβαλλόμ. *Pb. Pd. Pc.* et his tribus deest partic. δὲ ante ταῦτα. *l.* 20. πήματι) πήμασι *Ald.* et ora *Steph.* Wess. *l.* 24. ἐδίωξαν) ἐδίωκον *Rem.* et ora *Steph.* Wess. — Sic et noster *Pc.* *l.* 26. ἐκδιδόντος) ἐκδιδοῦντος *Pb. Pd. Pe.* scil. ab ἐκδιδόω. *l.* 29. ἐπιπειρῴατο) Sic corrigendum putavi mendosum ἐπειρῴατο, quod vulgo dabant omnes, uno *Pc.* excepto, in quo ἐπειρέατο. Poterat item πειρῴατο corrigi.

CAP. LXIX. Lin. 2. Deest ἀγγέλους *Pe.* nec ita male. *l.* 3. τὰ λέγειν χρῆν) τὰ χρῆν λέγειν *F.* τὰ χρὴ λέγειν *Pb. Pd.* *l.* 7. προσθέσθαι) Perperam προθέσθαι *Pd. Pe.* *Ibid.* προεστάναι) προεστᾶναι *Pb. Pc. Pd.* male. *l.* 10. ἄνευ τε δόλου καὶ) ἄνευ δόλου τε καὶ *Pc.* Caret τε *Pe.* Vulgatum tuetur *F.* cum aliis. *l.* 11. δι' ἀγγέλων) διαγγέλων *Arch. Vind.* WESS. — Sic et *Pe.* *l.* 13. τε τῇ ἀφίξεϊ) τῇ τε ἀφ. *Pb. Pe.* tum ἀπίξι ed. *Schaef.* ἀπίξεϊ ed. *Borh.* *l.* 14. ξυμμαχίης) Sic edd. inde ab *H. Steph.* συμμαχίης *Ald. F. Pc. Pe.* quod constantiae caussa revocavit *Borh.* Sed quaeri poterat, an in talibus constans ubique sibi esse voluerit Herodotus. *Schaeferus* superius etiam ξυμμαχίης et ξύμμαχος posuit, ubi vulgatum tenent mss. omnes. *l.* 17. τοῦτο τὸ) τούτῳ, τὸ vulgo edd. Quum vero τοῦτο, τὸ ex *Pass.* laudasset *Wess.* perspecte hoc adoptavit *Schaef.* ita quidem ut comma ante τοῦτο poneret. Tuentur autem τοῦτο mss. *Pa. Pc.* et *F.* in quo quidem altera scriptura ab eadem manu inter lineas adnotata est. *l.* 18. Θόρνακι) Θώρακι *Arch. Vind.* WESS.

CAP. LXX. Lin. 1. Τουτέων) Τούτων *Med.* WESS. — Sic et *F. Pa. Pe.* nescio an et *Pc.* cf. c. 68, 1. et 66, 17. *Ibid.* εἵνεκεν) Sic *Med. Arch. Vind.* εἵνεκα vulgo. WESS. — εἵνεκε *Pe.* ut c. 30, 11. In eodem *Pe.* est δὲ ὦν, pro τε ὦν. *l.* 3. Ἑλλήνων caret *Pe.* *l.* 4. ἔσαν ex *Aldo* derivatum agnoscere etiam *Med.* videtur, certe non mutavit *Gron.* Sed ἦσαν tuentur sex nostri codices. Mox, pro vulgato ἕτοιμοι, scripsi ἑτοῖμοι, quo accentu alibi in melioribus libris notatur hoc vocabulum. *Ibid.* ἐπαγγείλαντι) ἐπαγγείλαντες *Arch.* sed in rasurâ syllaba posterior. *l.* 6. μεγάθεϊ) μεγέθει *Arch.* et *Vind.* WESS. — Sic et *F.* h. l. *l.* 6 *seq.* ἀμφορέας χωρέοντα) ἀμφορέοντας iidem *Arch.* et *Vind.* WESS. *l.* 7. ἄγον *Ald.* et *Hervag.* quod placet. ἧττον *Arch.* et *Vind.* ἦγον ceteri. WESS. — ἦγον *F. Pa. Pc.* item *Med.* unde ed. *Gron.* ἄγον cum *Ald.* et *Wess.* tenent *Pb. Pd. Pe.* cf. c. 103. et 169. *l.* 8. Σάρδις hîc et mox iterum iterumque cum *edd.* tuentur *F. Pa. Pc.* Alii Σάρδεις. l. 10. ἐγίνετο) ἐγένετο *Pd.* *l.* 11. ἀπελοίατο) Sic *Med. Rem. Eton.* et ora *Steph.* ἀπελησίαντο ceteri. WESS. — Nem-

pe ἀπελῆϊσ. *edd.* ante *Gron.* ἀπελύατο *Pb. Pd. Pe.* Pro *Med.* vero stant *F. Pa. Pc.* *l.* 13. ὑστέρησαν) ὑστέρισαν *Pe.* nec id male. cf. VI. 89. *l.* 15. ἐν Σάμῳ) ἐς Σάμον *Pe.* *l.* 16. Ἡραῖον) ἱερὸν *Arch. Vind.* Wess. — ἱρὸν *Pd.* Ἥραιον *Pe.* antepenacute: sic et *F.* in quo tamen simul circumflexus super penult. positus ab antiqua manu. *l.* 18. ὡς ἀπαιρ.) Deſit ὡς *Arch.* Wess. *l.* 19. οὕτως ἔσχε) Sic *Med.* et *Arch.* οὕτω alii, aeque bene. Wess. — οὕτως tuentur libri nostri. οὕτω ex editt. vett. revocavit *Schaef.* et videtur hoc magis convenire stylo Herodoteo. cf. c. 72, 10.

CAP. LXXI. Lin. 1. στρατηΐην) στρατίην *Vind.* male. Wess. *l.* 2. Κῦρόν τε καὶ) Caret τε *Pd.* καταιρ. τε Κῦρον καὶ τὴν Περσικὴν δυν. *Pe.* *l.* 4. Λυδῶν) Λυδὸς *Vind.* et *Arch.* male. Wess. *l.* 5. πρόσθεν) πρόσθε ed. *Schaef.* bene, sed nil mutant (quod sciam) libri veteres. *l.* 6. ἐν Λυδοῖσι caret *Pe.* *Ibid.* συνεβούλευσε) συνεβούλευε *Pb. Pd. Pe.* *l.* 7. Ὦ βασιλεῦ *etc.*) Excerpsit *Athenaeus* III. 5. p. 78. Wess. — *Athen.* T. I. p. 309. nuperae edit. ubi Ὦ βασ. σὺ δ' ἐπ' ἄνδρας etc. *l.* 12. οὐκ οἴνῳ διαχρέωνται *etc.*) Haec excerpsit *Iulian.* Epist. 24 et *Eustath.* in Hom. p. 1964, 18. Wess. — Quae *Eustathius* l. c. habet (sc. ad Od. ω'. p. 839, 11. ed. Bas.) pauca sunt admodum, eaque ex Epitome Athenaei descripta, contractis Athenaei verbis. Ipse *Athenaeus*, caetera ad verbum ex Herodoto describens, pro διαχρέωνται habet νὴ Δία χρέονται. *l.* 14. ἀπαιρήσεαι) ἀπειρήσεις *Arch. Vindob.* Wess. — In *F.* a pr. m. videtur fuisse ἀπαιρήσεο. *Ibid.* τοῖσί γε μή ἐστι μηδέν) Sic *Med. Arch. Vind.* et ora *Steph.* Editis [ante *Gron.*] desunt γε et μή. Wess. — τοῖσί ἐστι olim *edd.* τοῖσι ἔστι *Pe.* Reliqui nostri codd. cum *Med.* faciunt, nisi quod in *Pb.* accentus sic notantur, μὴ ἔστι. *l.* 16. Pro γὰρ est δὲ in *Pd.* *l.* 19. ἔπειθε) ἔπεισε *Pc.* *l.* 21. ἁβρὸν) Vocem explicat *Suidas.* Wess. — ἀβρὸν *Pb.*

CAP. LXXII. Lin. 1. Οἱ δὲ Καππαδόκαι) Hunc locum et alios similes, V. 49. et VII. 72. spectavit *Steph. Byz.* in Καππαδοκία, cuius verba sic legenda, ut iam ex parte *Holstenius* monuit: τὸ ἐθνικὸν Καππάδοξ, Καππάδοκος (scil. in genit.) καὶ Καππαδόκης Ἡρόδοτος δὲ φησί:

nec enim opus est ut δὲ deleatur, quod *Holst.* voluerat. *Ibid.* ὑπὸ Ἑλλήνων) Sic exserte ὑπὸ scribi in *Pass.* monuit WESS. — Sic vero et in nostro *F.* Vulgo ὑπ' Ἑλλ. *Ibid.* ἔσαν rursus ex *Aldo* derivatum. ἦσαν vero tenent *F. Pa. Pb. Pd. Pe.* *l.* 3. πρότερον) πρῶτον *Arch.* WESS. *l.* 4. οὖρος) ὅρος *Arch. Med.* Praestat editum, quod *Paris. C. Vind.* et alii firmant. Vide *Eustath.* in Hom. p. 149, 15. [p. 112 extr. ed. Bas.] WESS. — ὅρος cum *Med.* habent *F. Pa. Pc.* οὖρος *Pb.* et alii, ut *Ald.* et *Steph.* Et sic haud dubie editum voluerat *Wess.* non οὖρος, ut posuit typotheta. Mox *l.* 6. rursus ὅρεος *F. Pa. Pc. Pd. Pe.* non οὔρεος, ut *edd.* omnes atque ibi etiam *Gron.* qui ὅρος paulo ante scripsit cum suo *Med.* *l.* 6. Ματιηνοὺς) Μαντηίνεους *Arch.* WESS. — Μαντηϊνοὺς *F.* pr. m. *l.* 9. Συρίους Καππαδόκας) Συρίους καὶ Καππαδόκας *Arch.* Vide *Steph. Byz.* in Καππαδοκία, [ubi *Syriorum* quidem nulla mentio,] et *Strabonem* XII. p. 819. [p. 544. ed. Cas.] ubi Σύρους, sed male, ut ibi *Casaub.* tum *Eustath.* in *Dionysii* Perieg. vs. 784. WESS. — In Συρίους h. l. et paulo ante in Σύριοι consentiunt libri omnes, uno *Pe.* excepto, qui supra quidem Σύριοι tenet, sed hic Σύρους habet; rursusque cap. 76, 6 et 8. II. 104. III. 90. et V. 49, 32. Συρίους tenent plerique omnes: sed I. 6. et VII. 72. ubi de eisdem agitur, uno ore Σύρους vocant omnes. *Ibid.* ἀπέργει) ἀπείργει *F.* *l.* 10. οὕτω ὁ) οὗτος ὁ *Pd. Pe.* *l.* 11. ἀποτάμνει ex *Med.* In aliis ἀποτέμνει. WESS. — Ionicam verbi formam tuentur *F. Pa. Pc.* *l.* 13. ταύτης desit *Arch.* et mox quoque ἀνδρὶ, uti c. 104. WESS. — Nostri nil mutant.

CAP. LXXIII. Lin. 2. εἵνεκα) Sic *Med.* In aliis εἵνεκε, levi discrimine. WESS. — ἕνεκα *F.* sed erasum quod prius ibi fuerat. εἵνεκεν *Pc.* ut ed. *Schaef.* et *Borh.* Conf. c. 70, 1. *Ib.* γῆς ἱμέρῳ) γῆν ἐπιθυμῶν ἥμερον προσκτ. *Arch.* et *Vind.* sed qui ἱμέρῳ. WESS. — Vulgatum recte servant nostri. *l.* 3. μοίρην) Sic *Ald.* et ceteri. μοίραν *Vind.* et *Arch.* WESS. — μοίραν etiam *F. Pa. Pc.* *l.* 4. θέλων) Sic *Arch. Vind. Med.* [et omnes nostri.] ἐθέλων olim. WESS. — ἐθέλων revocavit *Schaef.* Mox, pro Ἀστυάγεος, est Ἀστυάγεω in *Arch.*

quod adoptavit *Schaef.* *l.* 6. βασιλῆα ex ed *Ald.* propagatum est: βασιλέα vero praeferunt sex nostri mssti: vide infra ad c. 94. *l.* 8. εἴλη ex *Med.* In *Paris. C.* ἴλη et editis. Haec vero *Arch.* et *Vind.* desunt usque in medium cap. 75. WESS. — εἴλη tuetur *F.* ἴλη *Pa. Pb. Pd.* ἴλη *Pc. Pe.* *l.* 9. ἐτυράννευε) ἐτυράννεε *Pb. Pe.* *l.* 12. ἱκέτας) Prave οἰκέτας *Pd.* *l.* 13. παῖδας) Sic *Pass.* et *Paris.* duo. παῖδα editi et *Med.* male. WESS. — παῖδας, quod primus *Wess.* edidit, tuetur *F.* et *Paris.* omnes, excepto *Pb.* in quo παῖδα. *Ibid.* ἐκμαθέειν *Ald.* et ceteri. ἐκμαθεῖν *Med.* WESS. — Sic vero et *F. Pa. Pb. Pc. Pd.* *l.* 15. αἰεί τι) Sic *F. Pa.* et alii, ut ed. *Schaef.* et *Borh.* Vulgo ἀεί τι: sed *lin. praec.* in αἰεὶ consentiunt edd. et mss. *l.* 17. κεινῆσι) Sic margo *Steph. Eton.* et *Pass.* verissime. κενῆσι vulgo. WESS. — κείνησι nostri omnes; unus *Pe.* male κοινῆσι. *l.* 18. διέδεξε *F. Pa. Pc.* cum edd. ἔδεξε *Pe.* ἔδεξεν *Pb.* ἔδειξεν *Pd.* *Ibid.* ὀργὴν ἄκρος) Sic *Pb. Pd. Pe.* ut monente *Wess.* edidere *Schaef.* et *Borh.* Alii vulgo ὀργὴν οὐκ ἄκρος. *Ead. l.* Ad vulgatum περιέσπε nil monetur ex *Pa. Pb. Pc.* περίεσπε scribit *F.* antepenacute. In *Pd.* est περιέα vitiose: in *Pe.* vero nude περι cum vacuo spatio aliquot literarum. Paulo superius vero omnes in περιεῖπε consentiunt. *l.* 20. αὐτῶν ex *Med.* receptum. Vulgo σφέων ἑωϋτέων. WESS. — Cum *Medic.* faciunt *F.* et *Paris. quatuor.* Unus *Pe.* σφέων ἑωυτῶν. *Ibid.* ἐβούλευσαν) ἐβουλεύσαντο *edd.* ante et post *Gron.* quod revocans *Wesselingius* adnotavit „esse istud ex *Medic.* sed praestare vulgatum." Equidem verum putavi hoc quod cum *Med* agnoscunt *F. Pa. Pc.* conf. III. 87. *l.* 22. ἐώθεσαν) εἰώθεσαν *F. Pb. Pd.* *l.* 23. φέροντες) Sic *Paris.* unus; in quarto casu *Ald.* et reliqui. WESS. — φέροντας cum editt. vett. et *Med.* habet *F.* et *Pe.* sed φέροντες (ni fallor) *quatuor* reliqui *Paris.* *l.* 25. ταῦτα καὶ δή) Ignorat δὴ *Pass.* cum *Med.* WESS. — Sic et *F. Pa. Pb. Pc. Pd.* In *Pe.* vero est ταῦτα δὴ καί, commode. Facile autem patiar δὴ abesse. *l.* 26. δαιτυμόνες) Temere δαιτύμονες ed. *Gron.* indeque ed. *Wess.* et *Reiz.* *Ibid.* τουτέων) τούτων *Med.* τουτέων tenet *Pass.* WESS. — Est hoc ex *Aldo* propagatum, sed τούτων

tenent mssti nostri omnes, nisi fortasse *Pe.* τουτέων agnoscit.

CAP. LXXIV. Lin. 3. τοῖσι Μήδοισι) Debetur articulus *Mediceo.* Ignorant alii. Wess. — At nostri libri eum agnoscunt omnes. *l.* 8. συνεστεώτης) συνεστώτης καὶ τὴν *Pb. Pd. Pe.* *l.* 11. οὖρον) οὖρον *Pc. Pd.* *Ibid.* ἐν ᾧ) Nil mutant libri. Commode vero ἐν τῷ ed. *Schaef.* et *Borh.* *l.* 13. γινομένην) γενομένην *F. Pb. Pd. Pe.* *l.* 16. ἔσαν et hîc, et paulo post, ex *Aldo* derivatum, tenet *Gron.* cum aliis; sed ἦσαν praeferunt libri nostri, uno *Pe.* excepto. *Ibid.* Λαβύνητος) Λαβύνιτος *Pass.* et sic semper. Wess. — Sic et *Pd.* Λαβώνητος *Pe.* Pro Συέννεσις vero est Συνένεσις in *Pb.* Συννένεσις in *Pd.* *l.* 18. ἐπαλλαγὴν) ἀπαλλαγὴν solus *Ald.* et ex eo margo *Steph.* Wess. *l.* 19. Ἀρύηνιν) Ἀρυήνιν *Pb.* et *edd. ante Gron.* Ἀρυήνην *F.* Ἀρυίνην *Pe.* Ἀρηίνην *Pd.* *l.* 20. ἄνευ γὰρ etc. Exscripsit haec *Stobaeus* Serm. xxviii. p. 197. Wess. *l.* 24. ὁμοχροιίην) αἱμοῤῥοίην *edit. Genev.* 1618. Wess. — Leni spiritu ὁμοχροιίην *F.* ὁμοχροίην. *Pd.*

CAP. LXXV. Lin. 1. τὸν Ἀστυάγεα) Temere omissus erat artic. in ed. *Med.* et *Wess.* de quo restituendo monuit idem Wess. in *Addend.* Praecedens partic. ὧν deest *Pe.* *Ibid.* Κῦρος) ὁ Κῦρος *Pd.* *l.* 4. τὰ χρηστήρια) τὸ χρηστήριον *Pd.* *l.* 5. Post Πέρσας adiiciunt εἰρωτέων *Ald.* et alii. Abest *Med.* Wess. — Unus e nostris *Pe.* verbum illud agnoscit. *l.* 7. μοίρην) μοίραν *Med.* quod Ionum non est. Wess. — Sic tamen et *F. Pa. Pc.* ut cap. 73, 3. *l.* 10. Θαλῆς οἱ etc.) Sic *Med.* et *Arch.* In aliis διεβίβασέ οἱ. Wess. — Cum *Med.* facit *F.* et *Paris.* excepto *Pa.* qui οἱ in fine habet, ut *Ald.* et *Steph.* In eodem *Pa.* constanter Θαλλῆς scribitur. *l.* 12. κω τοῦτον) κατὰ τοῦτον *Arch.* citra caussam. Wess. *l.* 16. ὧδε) ᾧδε *Pa.* constanter fere, et ὥιδε *F.* ad latus scripto iota, suo more. *l.* 17. βαθέην) βαθείην *Arch.* Vide *Tzetzen* Chil. 1. Hist. 30. et *Scholia* in *Comici Nub.* vs. 180. Wess. *l.* 18. κατὰ νώτου) κατὰ νῶτα *Arch.* Wess. *Ibid.* λάβοι) λάβῃ *Pe.* *l.* 21. ἐσβάλλοι) ἐσβάλοι *Pb. Pc.* Mox καὶ, post ἐπεί τε, deest *Pd.* Et *l.* 23. καὶ, post οἱ δὲ, et post λέγουσι, utrobique deest *Pe.* *l.* 23. ῥέεθρον) ῥεῖθρον h. l. *Pa. Pc.* *l.* 24. οὐ προσίεμαι) οὐδὲ

προσιέναι *Arch. Vind.* Wess. *Ibid.* κῶς γὰρ ὀπίσω) κῶς γὰρ ἂν ὀπίσω ed. *Schaef.* et *Borh.* invitis msstis.

CAP. LXXVI. Lin. 2. τῆς Καππαδ.) Articulus temere omissus erat in ed. *Wess.* indeque etiam in editt. seqq. *l.* 5. μάλιστά κη κειμένη) Ignorant κη *Arch. Vind.* Wess. — κειμένην dabant olim *edd.* consentientibus msstis. κεομένη primus edidit *Schaef.* κειμένη *Borh.* moniti a *Wesseling. l.* 6 *seq.* τῶν Πτερίων) Articulus [nam ad hunc solum spectare videtur ista notula] non est in *Arch.* Wess. *l.* 9. ἀγείρας) ἐγείρας *Vind.* Wess. *l.* 12. κήρυκας plerique omnes cum editis. κήρυκα *Med.* Wess. — Cum *Medic.* facit ms. *F. l.* 12. ἐπειρᾶτο σφέας) Sic mss. cum editt. vett. ἐπειρᾶτό σφεας ed. *Wess.* et seqq. *l.* 13. ἀπιστάμεναι) Sic dare *Aldum* monuit *Wess.* Sic vero etiam *F Pb. Pd. Pe.* quos secutus sum cum *Schaef.* ἀπιστάναι ed. *Steph.* et seqq. consentientibus mss. *Pa. Pc. Ibid.* μέν νυν) μέν νιν *Arch.* Wess. — Deest νυν *Pd. l.* 15. Πτερίη) Πτερύη h. l. adfertur ex *Pe.* et sic rursus c. 79, 2. *Ibid.* ἐπειρώατο) Sic *Pb.* et *Pd.* nec non *F.* in quo quidem super ει scripta vocalis η ab antiqua manu. Debuerant hoc etiam *Pe.* et exemplar quod *Aldus* secutus est, in quibus ἐπειράωτο, permutatis vocalibus ω et α ob formae similitudinem apud nonnullos calligraphos. ἐπειρῶντο ed. *Steph.* et seqq. cum *Pa.* et *Pc.* conf. cap. 68, 29. *l.* 17. ἀμφοτέρων) Deſit haec vox *Arch. Vind.* Wess.

CAP. LXXVII. Lin. 2. ὁ συμβαλὼν) Articulum temere omissum in *ed. Gron.* et *Wess.* restituit *Reiz.* monitus ab eodem Wess. in *Addend. l.* 3. τοῦτο) In *Pe.* super ο in fine scriptum ω. *l.* 4. Post ἐπειρᾶτο *Pd.* interserit ἔτι μένειν. *l.* 5. ἐν νόῳ ἔχων etc.) Haec exulant ex *Arch.* et *Vind.* usque in medium cap. 79. Wess. *Ibid.* παρακαλέσας) παρακαλέσαι *Pe.* et *Ald.* permutato ς finali cum ι, errore haud infrequente. *l.* 8. ἤπερ πρὸς Λακ.) ἤπερ Λακ. *F.* ἢ πρὸς Λακ. *Pc. l.* 10. τῶν Βαβ. τὸν χρόνον τοῦτον) τὸν χρ. τοῦτον τῶν Βαβ. *F. l.* 11. ἐπαγγείλας) ἀπαγγείλας *Pd.* Mox, pro Λακεδαιμονίους, dedit Λακεδαιμονίοισι *Schaef.* et *Borh.* commode, sed nullo suffragante vetere libro. *l.* 12. τε δή) Sic *Medic.* In aliis

δὲ δή. Wess. — Cum *Med.* facit *F.* et alii. Unus *Pe.* habet δὲ absque δή. *l.* 13. ἤει) ἤιε *F.* ἔαει ed. *Schaef.* et *Borh.* *l.* 15. ὡς ἀπίκετο) ὡς est ex *Medic.* Wess. — Scilicet aberat editis ante *Gron.* et abest mss. *Pd. Pe.* Sed agnoscunt particulam *F. Pa. Pb. Pc.* *Ib.* ἔπεμπε) ἔπεμπέ τε *Aldus* et ceteri. Wess. — Sic nempe edd. omnes ante *Wess.* quibuscum nonnisi unus facit *Pe.* *l.* 18. ἀπεὶς dedit *Pa.* ut ed. *Schaef.* et *Borh.* Reliqui vulgo ἀφεὶς. Mox οὐδαμὰ *F. Pa. Pc.* ut alibi. *l.* 20. ἐλάσῃ ex *Med.* ἐλάσει vulgo. Wess. — Cum *Med.* faciunt *F. Pa. Pc.* Caeteri ἐλάσει, quod revocavi cum *Schaef.*

CAP. LXXVIII. Lin. 2. αὐτέων) Sic editi veteres. αὐτῶν *Medic.* Wess. — αὐτῶν tenent *F. Pa. Pb. Pc. Pe.* *l.* 3. φοιτέοντες) Est ex *Paris.* duobus et vulgatis libris. φοιτέοντας *Ald.* φοιτῶντες *Med.* Wess. — φοιτέωντες *F.* Sed *Paris.* omnes, quod sciam, φοιτέοντες tuentur cum *Steph.* *l.* 4. τοῦτο Κροίσῳ) Sic *Med.* In aliis et *Paris. C.* τῷ Κροίσῳ τοῦτο. Wess. — Sic noster *Pb.* Alii *Paris.* cum *Med.* faciunt. In *F.* mendose τούτῳ Κροίσῳ. *l.* 5. ἐς τοὺς ἐξηγητέας) Sic omnes *Aldum* secuti. ἐς τῶν ἐξηγητέων ora *Steph.* et *Med.* Wess. — Cum *Aldo* facit *Pe.* Cum *Med.* vero *F. Pa. Pb. Pc.* puto et alii codices, qui Wesselingii gratiâ cum ed. *Gron.* collati sunt: nec immerito forsan receptum hoc erat a *Gron.* In *Pd.* est ἐς τὸν ἐξηγητέων. *Ibid.* Τελμησσέων) Sic *Med.* et ora *Steph.* quo modo et deinde. Τελμισσέων *Ald.* Wess. — Τελμισέων *Pd.* Τελμινσσέων *Pe.* Τελμησσ. tuentur caeteri. *l.* 9. ὁ Κροῖσος) Sic ed. *Steph.* et sqq. cum plerisque msstis. Deest artic. *Ald.* et *Pb. Pd. Pe.* nec ita male. *l.* 12. καταστρέψεσθαι) καταστρέψασθαι *Pb. Pd.* καταστρέφεσθαι *Pe.* *l.* 13. πολέμιόν τε καὶ) πολέμιόν τε εἶναι καὶ editi et *Paris. C.* *Mediceus* εἶναι negligit, sicut et *Ald.* Wess. — In ed. *Ald.* et *Steph.* et in ms. *Pe.* abest superius εἶναι post ὄφιν, tum in *Ald.* et *Pe.* est πολέμιον εἶναι absque τε, in ed. *Steph.* vero πολέμιόν τε εἶναι. *Mediceus*, e quo ducta est scriptura nunc vulgata, superius post ὄφιν ponit εἶναι, et sic *F.* et *Pa. Pc. Pd.* Nec vero ex nostro *Pb.* (qui *Wesselingio* est *Paris. C.*) discrepantia h. l. ulla a vulgatâ scripturâ adnotata est. *l.* 14. ὑπεκρίναντο) Ad hoc verbum haec notavit *Wesseling:* „Spectavit

hoc *Eustath.* in Hom. p. 787, 13. et *Suidas* in voce." Equidem nec apud *Eustath.* nec apud *Suid.* tale quid potui reperire: sed locum hunc citavit *Thomas M.* in Ὑποκρίνομαι.

CAP. LXXIX. Lin. 2. τῇ Πτερίῃ) Caret τῇ *Pb.* Πτερύῃ scribitur in *Pe.* *l.* 3. μέλλοι Κροῖσος) μέλλει olim. *Mediceo* debetur receptum. Wess. — μέλλει Κρ. *Ald.* Κροῖσος μέλλει *Pe.* Caeteri nostri cum *Med.* faciunt. *l.* 4. ὡς δύναιτο τάχιστα) ὡς δύναται τὰ τάχιστα *F.* *l.* 5. πρὶν ἢ *etc.*) ὅκως πρὶν ἢ *Arch. Vind.* et *Paris. C.* [noster *Pb.* Sic vero et *Pd. Pe.* cum *ed. Ald.* et *Steph.*] Abest ὅκως *Med.* qui τῶν Λυδῶν, non (ut alii) τὴν τῶν Λυδῶν: omittit praeterea αὐτὸς ἐπικαταλάβοι, quae in *Aldo* post δύναμιν sequebantur. Bene vero *Pass.* τῶν Λυδῶν τὴν δύναμιν. Wess. — Cum *Aldo* et *Steph.* verba αὐτὸς ἐπικατ. adiiciunt *Pd. Pe.* αὐτὸς καταλάβοι *Pb.* Cum *Med.* faciunt *F. Pa. Pc.* nisi quod post τῶν Λυδῶν articulum τὴν interserunt; quem articulum, omissum a *Gron.* et *Wess.* (sed ab eodem *Wess.* in *Addendis* commendatum ex ms. *Pass.*) eodem loco primus inseruit *Reiz.* *l.* 7. ἐλάσας γὰρ) γὰρ primus edidit *Steph.* et tenuere sequentes, consentientibus msstis *Pa. Pc.* δὲ pro γὰρ habet *Ald.* et sic *F.* et *Pe.* Particula prorsus deest *Pb. Pd.* *l.* 8. ἐληλύθεε) ἐλήλυθε *F.* commode. *l.* 9. ἀπιγμένος) ἀπηγμένος *Pass.* *l.* 10. ὡς αὐτὸς) ὡς ἂν αὐτὸς, idem *Pass.* — Esse haec a *Wesselingio*, non a nobis, adnotata, facile intelligit Lector: itaque sic dehinc, ubicumque per se facile discerni posse existimavero, quid sit a *Wesselingio* profectum, quid a nobis adiectum, ibi lucrandi spatii caussâ omittere constitui nomen Wess. quo adiecto adhuc verba Viri doctissimi a nostris distinguere consuevi. Illud unum meminisse iuvabit, ubicumque verba quaedam talibus uncis [ ] interclusa reperientur, esse ea nostra, *Wesselingii* verbis interserta. *l.* 13. ἀπ᾽ ἵππων) Sic *Ald.* [et *Steph.*] duo *Regii* et *Vind.* ἀφ᾽ ἵππων, neglectâ dialecto, *Arch. Pass.* [*Pe.*] et *codex doctissimi Askew*, qui hic incipit. ἀφίππων *Medic.* — Veram script. tenent *F.* et *quatuor Paris.* *l.* 14. ἔσαν) ἦσαν constanter *F. Pa. Pb. Pc. Pd.*

CAP. LXXX. *Lin.* 3. ψιλὸν) Sic *Med.* et *Ask.* [item *F.* et *Pa.*] ὑψηλὸν *Ald. Vind. Arch. Paris. C.* Wess. — Cum *Ald.* facit *Steph.* et *Pb. Pc. Pd. Pe.* *l.* 4. Ὕλλος bene *Med. Ask. Remig.* et *Paris.* duo, cum marg. *Steph.* Ἕλλος *Aldus* aliique. Wess. — Verum tuentur *F. Pa. Pc. Pd.* *Ibid.* συῤῥηγνῦσι recte *F.* et *Pa.* ut voluerat *Reisk.* nec aliud debuerat *Pc.* in quo mendose συῤῥηγοῦσι. Alii vulgo συῤῥήγνυσι: unus *Schaef.* ξυῤῥηγνῦσι. *l.* 5. οὔρεος) Sic *Ald. Vind. Arch.* [omnesque mss. nostri] ὄρεος *Med.* et *Ask.* sed dialecti rationem saepe contemnens. *Ib.* Μητρὸς) Δήμητρος *Pe.* *l.* 6. Δινδυμήνης) Δινευμίνης *Remig.* — Δινευμήνης *Pe.* *l.* 6. Φωκαίην) Φωκίην male *Ald. Vind. Arch. Paris. C.* Melius *Medic.* et *Ask.* — Φωκίην *Pe.* Ex *Pb.* (qui est *Wesselingii Paris. C.*) nil adnotatum. Φωκίων *Pd.* Caeteri verum tenent: in *F.* prius fuerat Φωκέην, sed Φωκαίην ab eadem manu. *l.* 10. ἕποντο scripsi cum *F.* et ed. *Schaef.* Vulgo εἵποντο. *l.* 11. ἀπελὼν) ἀφελὼν *F. Pa. Pc.* *l.* 12. ἀνέβησε *Med. Ask. Remig.* et *Suidas* in voce. Alii cum editis ἔβησε. Mox ἱππάδα στολὴν explicat *Hesychius* in voce. Wess. — Simplex ἔβησε habet unus noster *Pe.* *Ibid.* ἐνεσταλμένους) ἐσταλμένους ed. *Schaef.* et *Borh.* invitis msstis. *l.* 18. πάντα τὸν *etc.*) Citant *Thomas Mag.* et *Suidas* in voce ea. Wess. — Scil. in voc. Ἐμποδών. *Ibid.* γινόμενον *F. Pa. Pc.* cum *Suid.* et *Thom.* Vulgo γενόμενον. *l.* 19. μηδὲ scripsi praeeuntibus *F.* et *Pa.* in quibus quidem μὴ δὲ divisis vocibus. Vulgo μηδ'. *Ibid.* ἀμύνηται editi cum *Parisinis, Vind. Arch. Remig. Pass.* sicut aequum est et sermo postulat. ἀμύνηται *Med.* [quod arripuit *Gron.*] et *Ask.* absurde. *l.* 21. τῶνδε εἵνεκεν ex *Medic. Arch. Vind. Remig.* εἵνεκε *Ask.* Vulgo εἵνεκα. Wess. — εἵνεκεν tenent *F.* et *Paris.* Unus *Pe.* εἵνεκε cum *Ask.* et paulo post, et sic h. l. margo *Steph.* *l.* 22. αὐτῆς) αὐτοῦ *F. Pa.* *Ibid.* ὀδμὴν) ὀσμὴν *Arch. Vind.* — Sic et *Pb. Pe.* *l.* 23. αὐτοῦ δὴ) αὐτοῦ δὲ *Pc.* *Ibid.* εἵνεκεν) εἵνεκε h. l. ex *Aldo* propagatum tenuerat *Wess.* ubi quidem ἕνεκε praefert *Pe.* sed εἵνεκεν, sicut paulo ante, tuentur *F.* et *Pa.* consentientibus haud dubie aliis msstis: et sic ed. *Schaef.* et *Borh.* Conf. ad cap. 4, 12. *l.* 24.

τῷ δή τι) δή τοι *Aldus*, *Editi*, [scil. ante *Gron.*] et *Vind.* *Scholiastes Hermogenis* p. 396. *Med. Arch. Ask.* habent receptum. — Sic et nostri libri. *l.* 25. ὁ Λυδὸς) ὁ αὐτὸς *Vind. Arch.* ὠὗτὸς *Remig.* — ὁ αὐτὸς etiam *Ald.* et *Pb. Pd. Pe.* ῾ὠυτὸς *Pc.* ὁ Λυδὸς primus edidit *Steph.* et sic *Pa.* et *F.* in quo quidem inter lineas γρ'. ῾ὠυτὸς antiqua manu. *Ibid.* συνήεσαν) Sic vett. libri omnes, uno *F.* excepto, in quo vitiose συνήνεσαν. ξυνήϊσαν ed. *Schaef.* συνήϊσαν ed. *Borh.* *l.* 26. ὡς ὄσφραντο) ὡς ὤσφραντο *Med. Ask.* [item *F. Pa.*] ὡς ὄσφραντο *Rem.* quod praestat. [Et sic *Pa.* cum ed. *Wess.* et seqq.] ὤσφραντο tantum alii. — Sic ὤσφραντο, absque ὡς, *Pb. Pd. Pe.* et edd. ante *Gron.* *l.* 27. εἶδον) ἰδόντες *Vindob. Arch.* et alii cum editis. Quod nunc est, ex *Med.* et *Ask.* — Nempe ἰδόντες habent h. l. omnes, quibus supra deerat coniunctiva particula ὡς. *l.* 28. μέντοι οἵ γε) μέντοι γε οἱ *Arch.* *l.* 29. ἦσαν h. l. tenent libri omnes. ἔσαν unus edidit *Schaef.* *l.* 30. ἀποθορόντες) ἀποθορῶντες *Pd. Pe.* *l.* 31. συνέβαλλον) συνέβαλον *Pc. Pd. Pe.* et sic ed. *Borh.* *l.* 33. Περσέων) Περσῶν *Pb. Pd. Pe.*

CAP. LXXXI. *Lin.* 2. μακρὸν *Med. Ask. Remig.* et ora *Stephani.* *Aldus* et alii μακρότερον. — Sic *Pb. Pd. Pe.* *l.* 5. συλλέγεσθαι) τὸ συλλέγ. *Arch. Vind.* quo non indigemus. vide c. 77. *l.* 6. βοηθέειν) βοηθηίην *Arch.* βοηθεείην *Vind.* — Nostri nil mutant. *Ibid.* πολιορκεομένου) πολιορκουμ. *Pb. Pe.* πολιορκευμ. ed. *Schaef.* et *Borh.*

CAP. LXXXII. *Lin.* 3. τοῖσι Σπαρτ.) Sic *Med.* et *Ask.* [cum *F.* et *Pa.*] Ceteri articulum, non admodum necessarium omittunt. — Omittunt *Pb. Pc. Pd. Pe.* cum edd. ante *Gron.* *l.* 4. συνεπεπτώκεε) συνεπέπτωκεν *Pb.* *l.* 5. Θυρέας) Θύρας *Pe.* Alii nil mutant. *l.* 6. μοίρης) μόρης *F.* *Ibid.* ἀποταμόμενοι *Med. Ask. Remig. Vind. Arch.* [et *F. Pa. Pc.*] ἀποτεμνόμενοι alii cum *Aldo.* — Immo ἀπετεμόμενοι *Ald.* et *Steph.* cum *Pb. Pd. Pe.* *l.* 7. ἡ πρὸς) Abest ἡ *Pe.* *l.* 8. Κυθηρίη *Med. Ask. Remig. Vind.* et margo *Steph.* Vulgo Κύθηρα. — Sic unus noster *Pe.* *l.* 11. μαχέσασθαι) φέρεσθαι *Remig.* — μάχεσθαι *Pc.* *l.* 12. τουτέων) τούτων *F. Pa.* ut alibi. τοῦτον *Pc.* *l.* 13. ἑκάτερον) ἑκατέρων potius videtur. Wess. *l.* 14. παραμένειν *Med. Arch. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] περιμένειν

ceteri. *l.* 14. εἵνεκε rursus ex *Aldo* tenuerat *Wess.* sed εἵνεκεν *Schaef.* et *Borh.* cum msstis. Cf. c. 80, 23. *l.* 15. ὀρῶντες) ὁρέωντες *F.* ὁρέοντες *Schaef.* et *Borh.* neutrum male; sed et contracta teneri forma potuit, sicut infra sub fin. cap. bis κομῶντες habent omnes. *l.* 16. ἑσσουμένους *Ask. Med. Vind.* [*F. Pa. Pd.*] ἑσσημένους *Arch.* ἡσσωμένους editi. — Sic *Pc.* ἑσσομένους *Pb.* *Ibid.* συνθέμενοι ὦν plerique omnes. συνθέντες *Arch.* Sed ὦν ignorant *Med.* et *Ask.* — Ignorant ὦν etiam sex nostri codd. nec male, amat enim asyndeta Herodotus. *l.* 18. συνέβαλλον) συνέβαλον *Paris. B.* Wess. — Sic *Pa. Pc.* et *F.* *l.* 19. ὑπελείποντο scripsi cum *F. Pc. Pd. Pe.* Vulgo ὑπελίποντο. *l.* 20. Ἀλκήνωρ *Med. Ask. Arch.* Ἀλκίνωρ *Ald.* etc. Wess. — Ἀλκήνωρ tuentur *F.* et *Paris.* uno *Pe.* excepto. Pro Χρόμιος vero est Χρόνιος in *Pc.* *l.* 22. δὴ δύο) δὴ deest *Pb. Pd. Pe.* *l.* 24. σκυλεύσας) συννήσας *Rem.* et *Paris. A.* Wess. — Ex nullo nostrorum *Parisiensium* hoc adnotatum. *l.* 28. λέγοντες *etc.* Citat *Thomas M.* in Περιεγένετο. *l.* 31. τέλος δὲ) τέως δὲ *Ask.* *l.* 32. καὶ ἀμφοτ.) Caret καὶ *Pd.* *l.* 36. κόμην Ἀργείων μηδένα) μηδένα praeteriit *Arch.* Wess. — Etiam *Pe.* μηδένα ignorat; sed scribit κόμας Ἀργείους. *Ibid.* γυναῖκάς σφι) Praeteriit σφι *Arch.* — Sic et *Pb. Pd. Pe.* *l.* 37. πρὶν ἂν *Ask. Arch. Vind. Remig.* et alii cum *Aldo.* ἂν praeteriit *Med.* — Abest etiam ἂν *F. Pa. Pc.* *l.* 38. τὰ ἐναντία *Med. Ask. Arch.* [*F. Pa. Pb.*] Vulgo τἀναντία. — Sic *Pc. Pd. Pe.* *l.* 39. πρὸ τούτου) πρὸ τοῦ ed. *Schaef.* et *Borh.* commode, sed invitis msstis. *l.* 41. συλλοχιτέων) Sic recte mss. et edd. vett. συλλογιτέων ed. *Wess.* operarum errore, qui inde in alias omnes ad hunc diem propagatus erat. — συλλοχίων τε legi in *Arch.* adnotavit Wess. — Scilicet praepostero loco positâ syllabâ τε, ante terminationem ων reponendâ. *l.* 42. αὐτοῦ μιν *etc.*) Excerpsit *Thom. M.* in Διαχρῶμαι et *Plut.* de Malign. p. 858. Wess. *l.* 43. Pro ἑωυτὸν est ἑωτὸν h. l. in *F.* ἑωῦτὸν edd. ut alibi.

CAP. LXXXIII Lin. 2. ἐνεστεώτων est ex *Med. Rem.* et ora *Steph.* τῶν interserit *Ask.* Alii ἐνισταμένων τῶν πρ. — Sic *Pb. Pd. Pe.* cum edd. ante *Gron.* Cum *Med.* faciunt *F. Pa. Pc.* *l.* 4. ἐπύθοντο) ἐπυθέατο ed. *Schaef.*

et *Borh.* contra quam mssti. *l.* 5. παρεσκευασμένοισι) παρασκευασμένοισι *F. Pb.* *l.* 6. ἡλώκοι) ἡλώκει solus *Pe.* *Ibid.* τῶν ante Λυδῶν abest *Pa.* *l* 7. μὲν post οὗτοι deest *Pd. Pe.* *l.* 8. ἐπέπαυντο ἐπέπαυτο *Pd.* Placeret ἐπεπαύατο.

CAP. LXXXIV. Lin. 1. ἥλωσαν *Rem. Med.* margo *Steph. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] ἡλώκεσαν *Vind. Arch.* etc. — Sic *Pb. Pd. Pe.* cum *Ald.* nec male. Conf. extr. cap. *Ibid.* ὧδε h. l. tenet *F.* sed ὧδε *Pa.* ut alibi. *Ead. l.* τεσσερεσκαιδεκάτη) τεσσαρ. *Ask.* et ceteri cum *Aldo.* — Sic h. l. etiam *F.* et *Pa. Pb. Pe.* nescio an et *Pc.* Sed τεσσερ. ut amant Iones, praefert *Pd.* et sic primus hîc edidit *Gron.* nullâ quidem adiectâ notâ. Conf. vero c. 86. *l.* 5. πειρησαμένης) Sic *Ask. Arch. Med. Remig.* tum προσεχώρεε iidem, excepto *Arch.* προσεχώρεε et πειρησάμενος cum vulgo plerique. Wess. — Verum utrobique tenent *F. Pa. Pc.* Cum editt. vett. faciunt *Pb. Pd. Pe.* *l.* 6. πεπαυμένων) πεπαυσμένων *Vind.* et *Arch.* qui et mox Μάρδης, et sic iterum paullo post, male. Vide *Stephanum Byz.* Wess. *l.* 8. φύλακος) Habet hinc *Suidas* in voce. Wess. *l.* 10. Μήλης) Μῆλος *Pc.* *Ibid.* ὁ πρότερον βασ.) Sic *Med. Ask.* [et ms. *F.*] In plerisque omnibus aliis ὁ πρότερος. — Sic *Parisini* nostri *quinque.* *l.* 12. Τελμησσέων) Τελμισσέων, sive Τελμισέων, ut *Arch.* plerique. Editum probat *Med.* et *Ask.* — Τελμισέων *Pb. Pd.* Τελμινσσέων *Pe.* ut supra. *l.* 17. πρὸς τοῦ Τμώλου) πρὸς τὸν Τμῶλον *Reisk.* ex coniecturâ. Wess. — Non debebat solicitari: similiter enim frequenter Noster, πρὸς θαλάσσης, πρὸς ἑσπέρης etc. perinde atque πρὸς θάλασσαν, πρὸς ἑσπέρην. *l.* 18. οὗτος ὁ Μάρδος) Tenui οὗτος, ex eiusdem *Reiskii* coniecturâ receptum a *Reiz. Schaef.* et *Borh.* pro vulgato αὐτός. *Ibid.* τῶν τινα Λυδῶν *Paris. Arch. Vind. Remig.* cum editis. τόν τινα *Med. Ask.* — Verum tuentur nostri omnes. *l.* 21. ἐβάλετο) ἐβάλλετο *Pb. Pc. Pd. Pe.* *Ibid.* αὐτός τε) Sic *Ask.* sine ὁ. Articulum retinent omnes. Wess. — Scil. ὁ αὐτός τε dabant edd. omnes, et sic etiam edidit *Wess.* cumque secuti *Reiz.* et *Borh.* Sed articulum cum *Ask.* recte omittunt *F. Pa. Pc. Pd. Pe.* et ed. *Schaef.* *l.* 22. κατ' αὐτὸν *Med. Arch. Vind. Ask.* Ceteri μετ' αὐτόν. — μετ' agnoscit solus noster *Pe.* cum editis au-

te *Gron*. Conf. III. 4, 11. *l.* 23. οὕτω δὴ) Sic *Med. Ask. Vindob.* [et *F. Pa. Pc.*] δὴ deſit aliis. *Ibid.* ἡλώκεσαν) ἑαλώκεσαν *Arch.*

CAP. LXXXV. Lin. 1. ἐγένετο editur inde a *Gron.* et tuetur hoc *F.* et alii: sed ἐγίνετο *Pa. Pd. Pe.* cum *Aldo.* Praecedens vocab. Κροῖσον deest in contextu *F.* sed in ora initio lineae adscriptum τὸν Κροῖσον ab antiq. manu. *l.* 3. εὐεστοῖ) Sic *Ask.* et margo *Steph.* εὐεστοῖ *Med.* In plerisque aliis et *Aldo* εὐθηνίῃ, ex glossa. Wess. — Cum *Ask.* faciunt *F.* et *Pa.* Cum *Aldo*, *Pb. Pc. Pd. Pe.* et in ora *F.* antiquâ manu γρ'. εὐθηνίῃ. *l.* 4. ἐς αὐτὸν) Sic *Med. Ask.* ἐς ἑαυτὸν *Vind. Arch.* ἐς ἑωϋτὸν vulgo. Wess. — ἐς ἑωυτὸν unus *Pe.* Caeteri nostri verum tenent. *l.* 5. χρησομένους) Sic *Ask. Arch. Vind. Med. Rem.* Edebatur χρησόμενοις, non prorsus male. Vide *Gron.* ad IV. 145. et *Miscell. Observ.* T. III. pag. 141. — In χρησομένους consentiunt nostri omnes, praeter unum *Pe.* *l.* 8. βούλευ) βούλου *Med. Ask.* [et *F. Pa. Pc.*] In aliis βούλει, et verius. Wess. *Ibid.* ἰὴν scripsi cum *F. Pa. Pe.* et ed. *Schaef.* Alii vulgo ἴην. *l.* 9. τόδε σοι) τὸ δέ σοι *F. Pa. Pb. Pc.* *l.* 11. ἀλισκομ. δὲ) ἀλισκ. δὴ *F. Pa. Pc.* *Ibid.* τῶν τις *Med. Ask. Arch.* Deest τῶν vulgo. Wess. — Agnoscunt τῶν nostri libri omnes, praeter *Pe.* *l.* 12. ἀλλογνώσας *Ask. Med. Remig.* et *Paris.* duo. [scil. *Pa. Pc.* cum *F.*] ἄλλον γνώσας alii. *Ibid.* μέν νυν) Posses, si opus esset, μέν μιν suspicari, quod cum isto permutatum erat I. 183, 15. sed nil hîc variant libri. *l.* 13. παρημελήκεε) παρημεληκέναι *F.* sed inter lineas γρ'. παρημέλεε. *l.* 16. δέους τε καὶ κακοῦ) δέους δέ κου ἔρρηξε *Arch.* *Ibid.* Ὤνθρωπε *Med. Ask. Arch. Rem.* et *Corinthus* [*Gregor. Cor.* Dial. ion. §. 29.] Ἄνθρωπε *Ald.* et cet. atque ita et *Gellius* Noct. Att. V. 9. Wess. — ὦ̃ ̓́νθρωπε (sic) *Pa. Pc.* ὤνθρωπε *F.* et alii *Paris.* *l.* 17. κτεῖνε) κτεῖναι ed. *Schaef.* et *Borh.* commode, sed invitis msstis. *l.* 19. ζόης) ζωῆς *Vind. Arch.* male. — Sic et *Pb. Pe.*

CAP. LXXXVI. Lin. 2. καὶ αὐτὸν) καὶ αὐτὸν δὴ *Pe.* *Ibid.* τεσσερεσκαίδ.) Sic h. l. *F.* cum ed. *Gron.* et seqq. et mox iterum. Sed τεσσαρεσκαίδ. *Paris. quinque* cum edd. ante *Gron.* Unus *Pd. lin.* 3. ionicam formam

ἠσσείρεσκ. servat. conf. cap. 84, 1. *l.* 4. χρηστήριόν τε καταπαύσ.) χρηστ. τε καὶ καταπ. plerique. καὶ bene tollunt *Med.* et *Ask.* Vide *Gron.* Wess. — τε καὶ habet *Pb.* cum ed. *Ald.* et *Steph.* καὶ, pro τε, *Pe.* Caeteri nostri mss. recte τε absque καί. *l.* 6. συννήσας *etc.* Sumsit hinc *Suidas* in voce. Wess. *Ibid.* ἀνεβίβασε pro vulgato ἀνεβίβασεν dedere *F. Pa. Pc.* quo de genere iam saepius monui. *l.* 7. τε post Κροῖσον abest *Pe.* *l.* 8. παρ' αὐτὸν) In *F.* est παρ' αὐτῶν, sed correctum inter lineas αὐτόν, ab eadem prima manu. *l.* 9. ἀκροθίνια correxit *Steph.* ἀκροθοίνια *Ald.* cum *Pe.* *Ibid.* ὅτεῳδὴ non habet *Arch.* Wess. — In *F. Pb.* et *Pe.* sic scribitur ὅτεῳ δή. *l.* 10. εἴτε καὶ πυθ.) Copula h. l. abest *Arch.* et *Vind.* *l.* 11. εἵνεκεν) Sic *Medic. Arch. Ask.* [item *F.* et alii.] εἵνεκα *Ald.* et cet. Wess. — Sic *Pe.* Nec hoc male; sed illud merito recepit *Wess.* *l.* 14. καίπερ) Nil mutant libri. Exspectaveram autem καὶ γάρ, *quippe quum*, vel *quippe qui.* *l.* 16. Μηδένα εἶναι τῶν) Sic *Ask. Pass.* et ceteri omnes. [etiam nostri *mss.* cum *edd.*] εἶναι *Med.* desit. Wess. *Ibid.* ζωόντων dedere *F. Pa. Pc.* Vulgo ζώντων. *l.* 17. προστῆναι) Sic *Med. Ask. Vind. Parisini* et *Ald.* Vulgo παραστῆναι. Wess. — παραστῆναι suâ de coniect. dederat *H. Steph. in ed.* 2. quod tenuere alii ante *Gron.* In προστῆναι consentiunt libri nostri omnes: videndum vero, ne rectius προσστῆναι scriptum fuisset. *l.* 17 *seq.* ἀνενεικάμενόν τε *etc.*) Habet hinc *Eustah.* Hom. p. 1604, 8. — Ad Od. θ'. p. 319, 24. ed. Bas. *l.* 18. ἠσυχίης) Sic *Med. Ask. Rem. Eustath.* ora *Stephani*, et *Paris. C. B.* in quorum margine λειποψυχίης, sicut in editis, *Vind. Arch.* Wess. — λειποψυχίης in contextu habent edd. ante *Gron.* sed ἠσυχίης in ora *Steph.* eiusque sequacium. ἠσυχίης edd. inde a *Gron.* et habent hoc nostri mss. *Pa.* et *Pc.* quorum neuter alterum in marg. habet; codex *F.* vero ἠσυχίης in cont. et γρ'. λειποψυχίης in ora. Denique unice λειποψυχίης agnoscunt *Pb. Pd. Pe.* *Ibid.* ὀνομάσαι Σόλωνα) Sic *Vind.* et *Arch.* Vulgo [ante *Gron.*] τὸ Σόλων, sed articulum *Medic.* et *Ask.* praetereunt. Wess. — Σόλων absque artic. cum *Gronovio* edidit *Wess.* et seqq. Et sic libri nostri omnes. Probavi vero

Σόλωνα, quod ex *Arch.* et *Vind.* adnotavit idem *Wess.* *l.* 20. ἐπείρεσθαι) ἐπήρεσθαι *F.* et mox idem ἐπηρωτᾷν pro ἐπειρ. *l.* 22. τέως μὲν) ἕως μὲν *Arch.* et *Eustath.* Hom. p. 80, 22. Wess. — ἕως habet solus e nostris *Pb.* nec vero ita male. *Eustathium* vide ad Iliad. α'. p. 60. sub fin. ed. *Bas.* et ad Odyss. γ'. vs. 126. ubi rursus monet idem *Eustath.* p. 117. ἕως apud Poëtam pro τέως poni. Sic vero etiam apud ipsum Herodotum, consentientibus libris, VIII. 74. legitur ἕως μὲν -- τέλος δέ. cf. Var. Lect. II. 169, 11. Sed τέως tenent iidem libri I. 82, 27. et 94, 11. *Ibid.* ἐρωτεώμενον) Sic Editi. ἐπειρωτώμενον ora *Stephani.* ἐρωτώμενον *Med. Ask. Arch.* sine caussa. Wess. — Sic vero sex nostri mssti. *Ibid.* ὡς ἠναγκάζετο) Deest ὡς *Vind.* et *Arch.* — Deest etiam nostris *Pb.* et *Pe.* Deserit nos autem inde ab hoc loco *Codex Pe.* qui mox *desinit in verbis* ἐς λόγους ἐλθεῖν. *l.* 25. ἐπειρώτεον) Sic plures. [Et sic edd. ante et post *Gronov.*] ἐπειρώτων *Med. Ask. Arch.* — Sic vero et nostri *Pa. Pb. Pc.* sed ἐπηρώτων *F.* *l.* 25 *seq.* λιπαρεόντων *etc.* Citat *Thom. M.* in Ὄχλος. *l.* 28 *seqq.* τὸν ἑωυτοῦ ὄλβον ἀποφλαυρίσειε. οἷα δὴ εἴπας, ὥστε αὐτῷ πάντα ἀποβεβήκοι τῇπερ ἐκεῖνος εἶπε) Wesselingius locum hunc eodem modo edens, nisi quod ἀποβεβήκεέ οἱ posuit pro ἀποβεβήκοι, in *Var. Lect.* haec adnotavit: „ἀποφλαυρίσειε· οἷα δὴ εἴπας ὥστε αὐτῷ πάντα ἀποβέβηκέ οἱ τῇπερ *Valla, Rem.* et *Paris. A. Arch. Pass. Vind. Ask.* qui [scil. *Ask.*] ἀποβεβήκοι. In *Arch.* et *Vind.* οἱ deſit; tantum ἀποβεβήκεε. Vulgo ἀποφλαυρίσειέ οἱ· ἃ δὴ εἴπας τῇ αὐτῷ πάντα ἀποβεβήκεε τῇπερ, etiam *Medic.* nisi quod adstruat οἱ." — Miror vero *Mediceum* in istis, ἀποφλαυρίσειέ οἱ· ἃ δὴ, et in τῇ αὐτῷ, consentire cum olim editis: ac paene suspicor, huius loci scripturam (et passim aliorum locorum) non satis diligenter ex illo codice enotatam a *Gronovio* fuisse. Sane noster codex *F.* et *Pa. Pc. Pd.* cum omnibus istis, quos *Wesselingius* commemoravit, in οἷα δὴ et dein in ὥστε consentiunt, et recte quidem: scilicet particulam ὥστε, quae post οἷος vel οἷός τε plerumque subintelligitur, expressam hoc loco habemus; nec opus fuit *Valckenarii* emendatione, quam *Reizius* et *Borh.* adoptarunt, τὰ pro ὥστε (aut pro τῇ,

quod ex *Aldina* olim propagatum erat) scribentes. Magis vero etiam mirari subiit *Schaeferum* sic edentem, ἀποφλαυρίσειέ οἱ, ἃ δὴ εἴπας· ὥς τε αὐτῷ etc. qui videtur ἃ δὴ pro ἅ τινα δὴ accepisse: praefert autem eamdem scripturam noster cod. *Pb.* Iam quod deinde alii codd. ἀποβεβήκεέ οἱ habent, ut *Med.* et (ni fallor) nostri *Pc.* et *Pd.* quod cum *Gronovio* adoptavit *Wess.* et seqq. alii nude ἀποβεβήκεε, ut *Pb.* cum *Arch.* et *Vind.* alii ἀποβέβηκέ οἱ, ut *F. Pa.* cum illis quos *Wess.* commemoravit; ea discrepantia haud dubie ex duplici scripturâ, alterâ ἀποβέβηκε vel ἀποβεβήκεε, alterâ ἀποβεβήκοι, ortum cepisse mihi visa erat, verissimamque iudicavi eam quae ex cod. *Ask.* ab eodem *Wesselingio* prolata est. *l.* 31. ἀνθρώπινον) ἀνθρωπήϊον, ut solet, praestaret. Wess. — Adoptarunt hoc *Schaef.* et *Borh.* refragantibus quidem libris omnibus. *Ibid.* σφίσι αὐτοῖσι δοκέοντας ὀλβίους εἶναι) Nil mutant alii; solus *F.* σφίσι αὐτοῖς ὀλβίους δοκέοντας εἶναι. *l.* 33. ἀμμένης) ἀμμένης *Pc. Pb. Pd.* In *F.* utroque spiritu notata vox. *l.* 35. τὰ εἶπε Κροῖσος) τὰ Κροῖσος εἶπε *Ask. Arch.* — Sic et noster *F.* *Ibid.* ἐννώσαντα) *Eustath.* p. 288, 15. in *Hom.* Wess. — *Eustath.* ad Iliad. ά. p. 218, 11. ed. Bas. *l.* 37. ζώοντα rursus commode dedit *F.* ut paulo superius, pro vulgato ζῶντα, *Ibid.* πυρὶ debetur *Med. Arch. Ask. Remig. Paris.* duobus. Vulgo πυρῇ. Wess. — πυρὶ tenent *F. Pa. Pc. Pd.* Pro διδοίη vero est παραδιδοίη in *Pc.* *l.* 39. τῶν ἐν ἀνθρώποισι) τῶν ἀνθρωπίνων *Remig.* et ora *Steph.* — Sic et *Pc.* *Ibid.* κελεύει *Ald. Med. Ask. Pass. Arch. Paris. B. C.* In aliis κελεύειν. Wess. — κελεύειν tacite correxerat *H. Steph.* et sic ed. *Reiz.* et seqq. Durius istud κελεύει tuentur mss. nostri omnes. Vide *Wesselingii* Notas. *l.* 40. σβεννύναι) σβεννῦναι *Pb. Pc. Pd.* *l.* 42. ἐπικρατῆσαι) ἐπικρατέειν *Remig.* non male. — Sic et *Pc.*

CAP. LXXXVII. Lin. 2. ὥρα) ὅρα *Pd.* commode. *l.* 3. καταλαβεῖν) καταβαλεῖν *Remig.* *l.* 5. ἐδωρήθη) κεχαρήγηται ora *Steph.* et *Remig.* *Ibid.* ῥύσασθαί μιν) ῥύσ. αὐτὸν *Med. Ask. Remig.* [et *F. Pa. Pc.*] *Aldus* et alii μὶν Nostri more. *l.* 7. συνδραμέειν) συνδραμεῖν *Med.* et *Ask.* — Sic et *F. Pa. Pb. Pc. Pd.* Ionica forma ex *Aldo*

propagata est. *l.* 9. ὗσαι) ὕσαι *F.* *Ibid.* κατασβεσθῆναί τε) καὶ σβεσθῆναι *Arch.* *l.* 10. ὁ Κροῖσος) Sic *Arch.* et *Ask.* [Item *F. Pa. Pb.*] Articulus aliis deest. *l.* 13. ἀνέγνωσε) Citat Scholiastes *Dionysii Thracis*, sed ἀνέγνω. Wess. — Vide *Villoisoni* Anecd. T. II. p. 179. seq. et *Schaefer.* ad Gregor. p. 505. seq. *l.* 17. ἐπαείρας) Vulgo ἐπάρας libri plerique omnes; monuit autem Wess: „ἐπαήρας *Pass.* Voluit ἐπαείρας, quod lib. I. cap. 204." — Et hoc verum iudicavi, adoptavique cum *Schaef.* et *Borh.* *Ibid.* στρατεύεσθαι) στρατοπεδεύεσθαι *Ask.* cum *Steph.* marg. Quae sequuntur, habet *Stob.* Serm. LIII. p. 368. Wess. *l.* 20. δαίμοσί κου *Med. Ask.* [et *F. Pa.*] δαίμοσί που *Remig.* uti in *Steph.* ora. [et in *Pc.*] δαίμονί κου *Edd.* [et *Pb. Pd.*]

CAP. LXXXVIII. Lin. 1. κάτισέ τε) κατεῖσέ τε *Med. Ask.* — Sic et *Pa. Pc.* κάτεισέ τε *F.* *l.* 3. ἀπεθώυμαζε) ἀπεθώμαζε *F.* *l.* 5. ἰδόμενος) αἰδόμενος *Vind. Arch.* prave. — εἰδόμενος *F.* *l.* 6. κότερα) κότερον ex *Med. Ask. Arch. Vind.* κότερα *Editi*, neque absurde. Wess. — Nempe κότερον cum *Gron.* edidit *Wess.* et agnoscunt hoc libri etiam nostri omnes. Sed non de nihilo certe fuerat κότερα, quod ante *Gron.* ex ed. *Ald.* erat propagatum; quâ vocabuli formâ cap. 91, 20. et alibi, consentientibus libris omnibus, utitur Herodotus: itaque hoc revocandum duxi, praeeunte *Schaef.* *l.* 8. ἐν τῷ παρεόντι χρόνῳ;) ἐν τῷ παρ. χρόνῳ χρή; *Rem. Med.* [et sic cum *Gron.* edidit *Wess.* et *Reiz.*] ἐν τῷ παρεόντι χρόνῳ; absque χρή, *Ask. Pass.* [et *F. Pa. Pc.*] In caeteris χρόνῳ desideratur. Wess. — Sic ἐν τῷ παρέοντι χρή; *Pb. Pd.* cum *Ald.* et *Steph.* Mihi id, quod posui, prae caeteris probabile visum erat, subintellecto vel verbo χρή; vel κελεύεις; Commode quidem ἐν τῷ παρεόντι χρεών; ed *Schaef.* et *Borh.* sed nullo suffragante libro vetere. *l.* 9. εἰρώτα) ἠρώτα *F.* *Ibid.* Οὗτός) Οὕτως *Arch.* *l.* 10. σπουδῇ πολλῇ) Deest πολλῇ *Arch.* — Deest et *Pb. Pd.* πολλῇ σπουδῇ habet *F.* *l.* 12. διαφορέει) Sic *Med. Ask. Rem.* ora *Steph. Paris. duo.* διαφθορέει *Editi.* Wess. — διαφορέει tuentur *F. Pa. Pc. Pd.* *l.* 13. πόλιν τὴν ἐμήν) τὴν πόλ. τὴν ἐμ. *Pb.* *Ibid.* τὰ ἐμὰ *Med. Arch. Ask. Remig. Vind.* In *Editt.* τἀμά. — Veteri-

bus *editt.* favet unus noster *Pb.* *l.* 14. μέτα) μετὸν *Ask.* μετὰ *Vind.*

CAP. LXXXIX. Lin. 1. ἐπιμελὲς) ἐπιμελῶς *Ask.* Quae vero sequuntur, expressit *Philostratus* Icon. II. p. 824. Wess. *l.* 3. ποιευμένοισι) πορευομένοισι *Arch.* *l.* 4. δῶκαν ex ed. *Ald.* commode propagatum. ἔδωκαν *F. Pa. Pc.* Nil e suis libris adnotavit *Wess.* *l.* 5. ἐνορέω scripsi cum *F.* Alii omnes, quod sciam, ἐνορῶ. *l.* 7. περιΐδης) περκίδης *Arch.* *l.* 8. αὐτέων) αὐτῶν bis *Med.* et *Ask.* — Sic et utrobique *F.* et *quatuor Paris.* *l.* 9. κατάσχῃ) κατάσχοι *Pb. Pd.* *Ibid.* προσδέκεσθαι) Sic *Ald. Med. Arch. Ask.* [et nostri omnes.] Vulgo προσδέχεσθαι. — Videtur hoc operarum incuriâ in ed. *Steph.* irrepsisse. *l.* 11. εἴ τοι) εἴ τι *Arch.* — Sic et *Pd.* Proxime ante, ὧδε rursus habet *Pa.* suo more, pro ὧδε, de quo posthac monere supersedebo. *Ibid.* ἀρέσκει recte *F. Pa. Pb. Pc.* Sicut ex coniect. edidit *Schaef.* Vulgo ἀρέσκοι, quod revocavit *Borh.* Mox θάῤῥησον *Arch.* pro κάτισον. *l.* 14. δεκατευθῆναι) δὴ καταθῆναι *Arch.* δὴ κατευθῆναι *Ask.* Mox *l. seq.* ἀπαιχθ. *Arch.* pro ἀπειχθ.

CAP. XC. Lin. 2. εὖ ὑποτιθ.) Abest εὖ *Vind. Arch.* — et *Pb.* *l.* 4. ἀνακρτημένου *Par. A. B. Pass.* et *Ask.* Alii ἀνηρτημ. — Sic *Pb. Pd.* ἀναρτημ. tuentur *F. Pa. Pc.* *l.* 5. βασιλέος) βασίλεος *Ask.* βασιλέως vulgo. Wess. — βασιλέος primus edidit *Wess.* suffragantibus nostris *Pb. Pd.* βασιλέως habent *Pa. Pc.* et *F.* in contextu, sed cum ο brevi inter lineas ab eadem antiqua manu. *l.* 6. αἰτέο recte editum erat ante *Wess.* et sic *Pa. Pb.* item *F.* a pr. m. tum demum αἴτεο ab alia manu. αἰτέω *Pc.* αἴτεο ed. *Wess.* et seqq. minus recte: est enim ex αἰτέεο, resecto posteriore ε. Sic ἐξηγέο, III. 72, 2. ἀκέο, III. 40 extr. et similia alia. cf. *Maittaire* Dialect. p. 122. *Ibid.* δόσιν) Sic *Med. Ask.* τὴν addunt plerique. Wess. τὴν ante δόσιν inserit unus noster *Pd.* cum editt. vett. *Ibid.* βούλεαί τοι) βούλεέ τοι *Arch.* perperam. Wess. — βουλέαι τοι *F.* a prim. manu, tamquam a βουλέομαι pro βούλομαι. *l.* 7. χαριεῖ) χαριῇ cum aliis edens *Wess.* adnotavit: „Solus *Med.* χαριεῖ." — Sic vero etiam noster *F.* et praetuli hoc cum *Schaef.* Perperam χαρίη *Pb. Pd.* *l.* 8. *seq.* τὸν ἐτίμησα ἐγὼ θεῶν) τὸν ἐγὼ ἐτίμησα θέον

Arch. τὸν ἐγὼ ἐτίμησα θεῶν *Ask.* et *Pass.* — Sic et noster *F.* Ex *Pa. Pb. Pd.* nihil adnotatum. Sed in *Pc.* pro novem istis verbis τὸν θεὸν τῶν Ἑλλήνων τὸν ἐτιμ. *etc.* nonnisi haec septem leguntur, τὸν, θεῶν τῶν Ἑλλήνων ἐτίμησα ἐγὼ μάλιστα, quae mihi verissima scriptura videtur. Comma istud post τὸν, indicat ionico more τὸν pro ὃν esse accipiendum: sic solet scriba illius codicis cum aliis. *l.* 9. τὰς πέδας) τὰς desit *Ask.* *l.* 10. ποιεῦντας) ποιοῦντας *Ask. Arch.* prave. Wess. — Sic et *Pb. Pd.* non tam prave, quam ad ionismum parum adcommodate. *Ibid.* ἔστι οἱ) Sic *cdd. ante Wess.* cum *F.* et *Pc.* ἐστί οἱ *ed. Wess.* et sqq. *l.* 11. εἴρετο) ἤρετο *F.* (qui tamen c. 89, 3. in εἴρετο consentiebat.) ἤρετο *Pc.* *Ibid.* ἐπηγορεύων) ὑπηγορ. *Ask.* non male. Wess. — Nostri nil mutant. *l.* 12. ἐπανηλόγησε) ἐπαλιλλόγησε ed. *Schaef.* ut vulgo apud *Polluc.* *l.* 13. ὑποκρίσιας) ὑποκρισίας ed. *Wess.* operarum errore, propagato in ed. *Reiz.* ὑποκρίσις ed. *Schaef.* *l.* 16. τούτων) τούτῳ *Arch. Pass. Ask.* τοῦτο *Rem.* — τούτων ex ed. *Ald.* propagatum, cum qua consentit solus noster *Pb.* τούτωι habet *F.* vocali iota (ut solet ille codex) ad latus posita. τούτω *Pd.* τοῦτο *Pa. Pc.* *Ibid.* ὀνειδίσαι) ὀνειδίσειν *Arch.* *l.* 17. ἐμεῦ) ἐμοῦ *Arch.* dialecti spretâ regulâ. Cuiuscemodi enotare negligam. Satis adparet librariorum mutandi libido. Wess. — Nostri libri nil mutant. *Ibid.* ἄλλου) ἄλλων *Pc.* *l.* 18. ἤκουσε) Sic *Med. Ask. Remig.* Vulgo ἤκουε. *Wess.* — In ἤκουσε consentiunt nostri, uno *Pb.* excepto. *l.* 21. ἐπάρας) ἐπάρας *F.* et *Pa.* absque iota, ut c. 87. Rursus ἐπαείρας ed. *Schaef.* *l.* 24. ταῦτά τε) Sic *Med. Ask.* [et *F. Pa. Pc.*] Alii τοιαῦτά τε. *Ibid.* ἀχαρίστοισι) ἀχαριστεῖν *Paris A.* et *Remig.* — Nempe sic noster *Pc.* at idem mox εἴη, non εἶναι. Ex *Pd.* notatur ἐστὶ pro εἶναι.

CAP. XCI. Lin. 2. δὲ post Ἀπικ. deest *F.* non male. *Ibid.* καὶ λέγουσι τὰ ἐντεταλμένα) Sic *Ven. Arch. Med. Ask. Rem. Par. duo.* [*Pa. Pc. Pd.* et *F.*] Alii Λυδοῖσι λέγουσι ταῦτα δὴ τὰ ἐντεταλμ. *Aldus* habet καὶ λέγ. — Sic et *Pb.* καὶ λέγ. ταῦτα δὴ τὰ ἐντεταλμ. ut *Ald.* et *Steph.* *l.* 3. Τὴν πεπρωμένην μοίρην *etc.* Citat *Libanius* T. II. p. 643. D. et *Choricius Or.* in *Procopium Gazaeum,* c. 25. Wess. — μοίραν scribitur in *F. Pa. Pc.* *l.* 5. γο-

νέος) Sic *Med. Ask. Par. A.* γένεος passim. WESS. — Mendosum γένεος tenent *Parisini* omnes et *F.* cum *Valla, Aldo* et *Steph.* *l.* 6. ἐπισπόμενος tres *Paris.* In ceteris ἐπισπώμενος. WESS. — Recte ἐπισπόμενος *Paris. quatuor* et *F.* *l.* 8. προθυμεομένου) προθεμένου *F.* in contextu: sed γρ'. προθυμεομένου ora *F.* ab antiq. manu. *l.* 9. τοὺς Κροίσου. Sic *Med. Ask.* [et *F.* Puto et *Pb.*] In aliis τοῦ Κρ. — τοῦ Κρ. *Pa. Pd.* Sed τοὺς Κροίσου παῖδας *Pc.* *l.* 10. οἷόν τε) οἷός τε *Arch. Vind.* — quod adoptarunt *Schaef.* et *Borh.* Vulgatum tenent quatuor *Paris.* et *F.* cum aliis. Mox ἐγίνετο *F.* pro ἐγένετο. *l.* 11. αὗται, ἠνύσατο) αὐταὶ, ἤνυσέ τε ed. *Schaef.* invitis msstis. *l.* 12. ἐπανεβάλετο) Sic *Rem. Arch.* [et *Pa. Pc.*] Vulgo ἐπανεβάλλετο. — Sic *F. Pb. Pd.* *l.* 18. αὐτὸν καταλύσειν *Med. Remig. Paris. duo*, cum *Ask.* et ora *Steph.* [sic *Pa. Pc.* et *F.*] αὐτὸν ignorant alii. *l.* 19. εὖ abest *Arch. Vind.* [et *Pb. Pd.*] atque *Aldo.* — Primus adiecit *H. Steph.* ex aliis codd. *l.* 21. λέγοι *Medic. Ask.* [et *Pa.*] λέγει alii omnes cum edd. *Ibid.* συλλαβὼν) ξυμβαλὼν ed. *Schaef.* praeter caussam et invitis libris. *l.* 23. τὰ εἶπε) Exulant duo verba ex *Arch. Vind.* et *Valla.* Respexit haec *Basilius Seleuc.* lib. II. de Mirac. S. Theclae p. 132. WESS. — Verba τὰ εἶπε agnoscunt libri nostri omnes: quibus deletis *Schaeferus* paulo ante pro ᾧ καὶ τὸ posuit τὸ δὲ τὸ τελ. *l.* 24. συνέλαβε) συνέβαλε ed. *Gron.* et seqq. quod tenens *Wesselingius* monuit sic scribi in *Med. Ask. Arch.* et *Paris.* Et agnoscunt quidem hoc ipsum *Parisienses* nostri (quod sciam) omnes et *F.* at mihi tamen unice verum visum erat istud, quod ex ed. *Ald.* et *Steph.* revocavi. *Ibid.* δὴ ante ὁ Κῦρος abest *Pb.* Dein, quod pro οὗτος ἡμίονος in ed. *Schaef.* et *Borh.* legitur οὗτος ὁ ἡμίονος, articulum istum ignorant veteres libri omnes. *l.* 27. Ἀστυάγεος) Ἀστυάγεω et βασίλεος *Arch.* qui et superius ἡμίνεος, errans. *Galeus* laudare non debuerat. WESS. — ἡμίνεος ex ionicae dialecti ratione scribi putaverat *Galeus.* Ἀστυάγεω habet etiam *Pd.* Tum vero βασιλέως (non βασίλεος) suspicor scribi in *Arch.* ut in *F. Pb. Pd.* *l.* 29. συνοίκεε) Sic *Med. Ask. Arch.* [item *F.* et *Paris.*] συνῴκεε vulgo. *l.* 31. τῷ Κροίσῳ plerique. Articulum *Med.* non

habet. Wess. — Abest artic. etiam *Pa.* et *F.* *l.* 33. οὐ τοῦ θεοῦ) οὐχὶ pro οὐ habent *Pb.* et *Pd.* de quo quum monuisset *Larcher* in Notis ad suum Herodotum, οὐχὶ h. l. posuit *Schaef.*

CAP. XCII. Lin. 1. et *seqq.* Κροίσῳ δὲ *etc.*) Haec desiderantur in *Vind.* et *Arch.* usque ad cap. 93. Wess. — Desiderantur eadem in *Pb.* et *Pd.* et in *Vallae* versione lat. *l.* 5. Προνηίης τῆς praeclare *Ask.* et *Med.* Vulgo προνηίοις τοῖσι. Wess. — προνηίοις τοῖς *Pc.* sed cum *Med.* consentiunt *F.* et *Pa.* *l.* 7. τῶν ἀναθημάτων) Vulgo τὰ τῶν ἀναθημ. edd. et mss. Sed articulum importune repetitum utique delendum censui cum *Schaef.* Fortasse vero tria etiam verba τὰ τῶν ἀναθ. ex glossa in contextum irrepserunt. *l.* 8. τῇσι Μιλησίων) τῆς Μιλησίων malles: τοῖσι proposuerat *Reiskius:* sed vulgatum constanter tenent libri omnes. *l.* 9. ὁμοῖα scripsi cum *F. Pa. Pc.* et ed. *Schaef.* Alii vulgo ὅμοια. *l.* 14. ἀντιστασιώτης *Med. Ask. Rem. Paris.* [*Pa. Pc.* et *F.*] ἀντιστασιώτας vulgo. *l.* 20. ἐπὶ κνάφου) Sic Lexicon Herodoteum. *Plutarch.* de Malign. p. 858. ἐπὶ τάφου, nunc: nam *Aldus* ἐπὶ νάφου et *Basileenses.* Editi γναφηίου, male. Wess. — Primus κνάφου edidit *Wess.* Ante eum omnes κναφηίου, (non γναφηίου) in quod consentiunt mss. cum editis; idque defendit *Reisk.* ad *Plut.* l. c. intelligens μηχανήματος. Apud *Plut.* ἐπὶ γνάφου ex cod. ms. edidit *Wyttenb.*

CAP. XCIII. Lin. 1. Θώυματα) Θωύματα *Med.* et *Ask.* *Aldus* eumque secuti θώϋμα. Wess. — θώυματα absque punctis diaereticis, ut nos edidimus, sic scribunt *Pa. Pc. Pd.* θώυμα *Pb.* θώματα *F.* non male. *l.* 2. πάρεξ) Sic mss. et edd. vett. rursusque ed. *Schaef.* παρὲξ ed. *Wess. Reiz.* et *Borh.*. *l.* 3. Ἓν δὲ ἔργον *etc.* Desiderantur haec usque ad cap. 94, l. 2. in codd. *Pb.* et *Pd.* itemque apud *Vallam:* puto desiderari etiam in codd. *Vind.* et *Arch.* licet de his nil monitum reperiam. *l.* 5. ἔστι αὐτόθι) ἔστιν αὐτ. *Med.* et *Ask.* Vulgo ν finale deest, nec male in hoc scriptore. Citat *Strabo* XIII. p. 930. Wess. — ἔστιν agnoscit h. l. etiam cod. *F.* sed ἔστι Herodoteo more *Pa. Pc.* *Strabonis* locus est p. 627. ed. Casaub. *l.* 7. ἐξειργάσαντο) ἐξεργάσ.

ed. *Schaef.* et *Borh.* invitis msstis: sed paullo inferius (*l.* 11.) in ἐξεργάσαντο consentiunt libri, excepto *F.* in quo rursus ἐξειργάσ. *l.* 8. χειρώνακτες ex h. l. habet *Pollux*, *I.* 50. WESS. — χειρόνακτες *Pc.* male. *l.* 9. οὖροι) Sic veteres editt. bene. Vide Eustath. p. 149, 15 [in *Od.* ά p. 112 extr. ed. Bas.] οὖροι in *Gronoviana.* WESS. — οὖροι recte *Pa. Pc.* οὖροι *F.* *l.* 12. *seqq.* τοῦ γὰρ δὴ Λυδῶν *etc.* Habet *Strabo* XI. p. 805. [lib. XI. extr.] et XIII. p. 930. [p. 627. ed. Cas.] *l.* 14. συνοικήσουσι) συνοικήσωσι *Remig.* — Sic et *F.* et *Pc.* quemadmodum corrigendum censuerat *Werfer* in Act. Philol. Monac. T. I. p. 105. *l.* 21. τοιοῦτο) τοιοῦτον *F.*

CAP. XCIV. Lin. 1. χρέωνται) χρέονται ed. *Schaef.* bene; sed praeter necessitatem, contra librorum consensum. *l.* 2. τὰ θήλεα τέκνα καταπορν.) Est in *Thoma Mag.* voc. Ἑταῖρα. WESS. *l.* 3. πρῶτοι δὲ *etc.*) In *Pb. Pd.* omissis eis de quibus ad cap. 93, 3. dictum est, sic prrgitur: Λυδοὶ γὰρ δὴ καὶ πρῶτοι *etc.* *l.* 5. καὶ τὰς παιγνίας *etc.*) In *Pb.* et *Pd.* sic scribitur, καὶ παίγνια πρῶτοι ἐξεύρεσθαι (sic) λέγονται παρὰ Ἑλλήνων τῶν τε κύβων καὶ τῶν ἀστραγάλων et reliqua quae lin. 14. leguntur. *l.* 8. ἀποικίσαι) Sic *Med. Ask. Paris. duo,* [immo *unus Pa.* cum *F.*] et ed. *Genev.* anni 1618. [praeeunte *Aem. Porto* in Lexic. Ion. voc. ἀπονικῆσαι.] ἀπονικῆσαι *Remig.* et *Ald.* [et *Pc.*] ἀποικῆσαι vulgo. — ἀποικῆσαι primus posuit *H. Steph.* in ed. 2. dein ἀποικίσαι ed. *Gron.* *l.* 9. βασιλέος et h. l. et sub finem cap. scripsi cum *Pa. Pc.* Vulgo h. l. βασιλῆος edd. Iidem vero deinde βασιλέως, quod utrobique habet *F.* Similiter *l.* 22. βασιλέα scripsi cum *F. Pa. Pc.* in quod paullo post (*l.* 25.) consentiebant edd. cum msstis. Mire in huius vocabuli formis variant libri, et inconstantes inprimis sunt edd. Sed ex compluribus inter se collatis locis intelligi videtur, non secutum esse *Herodotum* in hoc vocabulo *Homericum* ionismum ε in η mutantem; in genitivo vero usum esse terminatione ος, non ως. *Ibid.* σιτοδηίην tenui, quod primus dedit *Reiz.* quum ad vulgatam olim scripturam σιτοδείην adnotasset *Wesseling*: „Melius σιτοδηίην, ut cap. 22." — At ibi quidem, perinde ut hic, in σιτοδείην consentiunt *F.*

Pa. Pc. *l.* 12. δίζησθαι) Sic *Ask.* Vulgo δίζεσθαι. Wess. — Cum *Ask.* quem secutus est *Wess.*, facit cod. *F.* δίζεσθαι tenent *Pa. Pc.* cf. c. 95, 1. *l.* 15. τῶν ἀλλέων) Sic *Med. Ask. Vind. Arch. Paris.* ἄλλων alii. Wess. — ἄλλων absque artic. ed. *Ald.* et *Steph.* τῶν ἄλλων *Pc.* τῶν ἀλλέων *Pa. Pd.* et *F.* τῶν ἀλέων *Pb.* unde suspicari quis posset, τῶν ἀλέων oportuisse, sicut πάντας ἀλέας IX. 85. sed nil opus est istâ coniecturâ. In ed. *Gron.* et *Wess.* est τῶν ἄλλεων, accentu male posito. *l.* 15. πεσσῶν) *Med. Ask. Vind.* [et *Pb.* quod adoptavit *Gron.*] Περσέων *Arch.* πεσσέων ora *Steph.* Sed πεσσῶν *Parisini* [*Pa. Pc. Pd.* et *F.*] et *Pass.* cum *Aldo.* Tangit haec *Eustath.* p. 1369 fin. Wess. — *Eustathii* locus quem in animo habuit Vir doctus, legitur p. 1396. ed. Rom. scil. in *Odyss.* ά. p. 27 extr. ed. Bas. *l.* 16. τούτων γὰρ *etc.*) Desunt haec *Vind.* et *Arch.* — Desunt eadem codicibus *Pb. Pd.* et *Vallae*, usque fere ad huius cap. finem. *Ibid.* ἐξευρέσιν) Sic *Med.* et *Ask.* Vulgo εὑρέσιν. Wess. — Compositum nomen tuentur item *Parisienses* et *F.* In *F.* prius erat ἐξευρησιν, sed eadem mann correctum ἐξευρέσιν. *l.* 20. δυῶν) δυῷν vulgo h. l. et passim alibi edd. omnes, praeter *Schaef.* Sed subscriptum vel adscriptum iota ignorant libri nostri *F. Pa. Pc.* recte: ut dativus δυοῖσι, I. 32, 31. sic genitivus δυῶν. *l.* 21. ἐπὶ μᾶλλον ἔτι) ἔτι ἐπὶ μᾶλλον *Ask.* — Sic et *F.* ἐπιμᾶλλον ἔτι *Pa. Pc.* *l.* 22. βασιλέα) βασιλῆα h. l. edd. qui tamen paucis interiectis in βασιλέα consentiunt. Vide supra ad *l.* 9. notata. *l.* 24. μένειν αὐτοῦ λαγχανούσῃ) ἐπιμένειν λαχούσῃ *Remig.* Lege *Dionysium Halic.* lib. I. Ant. Rom. p. 21. ubi his utitur. Wess. *l.* 28. καταβῆναι) Vulgo omnes καὶ καταβῆναι. Delevi autem copulam, quam ignorat codex *F.* recte: nec enim iuncta intelligi debent verba ἐξιέναι καὶ καταβῆναι, sed τοὺς λαχόντας ἐξιέναι ἐκ τῆς χώρης. Perperam quidem idem cod. *F.* λαχόντα pro λαχόντας habet, scribae errore. *l.* 30. ἐπίπλοα habet hinc *Pollux* X. 10. Wess. *l.* 34. βασιλέος scripsi cum *Pa. Pc.* Vulgo h. l. βασιλέως, et sic *F.* conf. ad. l. 9. notata. *l.* 37. δεδούλωντο) ἐδεδούλωντο ed. *Gron.* ex *Med.* quod tenens *Wesselingius*, adnotavit: „δεδούλωντο *Ask. Vind. Arch.* et *Edd.* possetque retineri,

si opus foret. Vide ad Diodor. II. 8." — Revocavi hoc cum *Schaef.* quod tuentur nostri codd. ***F. Pb. Pd.*** Duo reliqui quidem ***Paris.*** (ni fallor) cum *Med.* faciunt.

CAP. XCV. Lin. 1. Ἐπιδίζηται) Sic *Ask. Arch. Vind.* et margo *Steph.* ἐπιδίζεται *edd.* — In ἐπιδίζηται recte consentiunt ***Paris.*** *omnes* et *F.* Quo magis mireris *Gronovium*, vulgatum olim ἐπιδίζεται tenentem, nihilque ex *Med.* adnotantem. Quae sequitur δὲ particula, deest ea cod. ***Pd.*** *l.* 7. φῆναι commode scribitur in plerisque edd. sed φῆναι absque iota ***F. Pa. Pc.*** ne id quidem male. *Ibid.* Ἀσσυρίων ἀρχόντων *etc.*) Iterum hîc hiatus in *Vind.* et *Arch.* — Scilicet desunt ista usque ad cap. 96, 3. Idem hiatus in ***Pb. Pd.*** et *Valla.* *l.* 12. τὰ ἄλλα ex *Med.* et *Ask.* [cum quibus faciunt *F.* et ***Paris.***] In aliis τἄλλα. *l.* 13. τοῖσι Μήδοισι) Debetur articulus *Med.* et *Ask.* Vulgo aberat. — Agnoscunt eumdem *F.* et ***Paris.***

CAP. XCVI. Lin. 3. ἐν τοῖσι Μήδ. Sic *Vind. Arch. Ask. Ald. Rem.* ἐν non fuit in *Med.* Vide ad *Diodor.* XIII. 79. Wess. — Abest ἐν etiam ***F. Pa. Pc.*** *l.* 5. ἐρασθεὶς τυραννίδος *etc.* Haec usque in cap. 98. exulant ex *Vind.* et *Arch.* — Idem hiatus in ***Pb. Pd.*** et in *Vallae* codice; sive, rectius ut dicam, omnia ista usque ad finem cap. 100. in compendium redacta sunt hoc modo: Οὗτος ὁ Δηϊόκης διὰ ὧν τὴν ἑαυτοῦ εὐνομίην ἐβασίλευε Μήδων. ποιέουσι δὲ ταῦτα οἱ Μῆδοι· οἰκοδομέουσί τε οἰκοδομήματα μεγάλα, καὶ δορυφόρους αὐτῷ ἐπιτρέπουσιν ἐκ πάντων Μήδων καταλέξασθαι πρὸς τὸ μὴ εἰσιέναι παρὰ βασιλέα μηδένα συγχωρέειν, δι' ἀγγέλων δὲ τὰ πάντα χρέεσθαι, ὁρᾶσθαι δὲ βασιλέα ὑπὸ μηδενός· πρὸς δὲ τούτοισιν ἔτι γελᾷν τε καὶ πτύειν ἀντίον, καὶ ἅπασιν εἶναι τοῦτό γε αἰσχρόν. ταῦτα δὲ περὶ ἑαυτὸν ποιέονται, (sic quidem ***Pb.***) ὅκως μὴ ὁρῶντες οἱ ὁμήλικες ἐόντες καὶ σύντροφοι ἀγαθοί τε καὶ ἄλκιμοι, λυπεοίατο καὶ ἐπιβουλεύοιεν. Tum sic pergunt: Δηϊόκης μέν νυν τὸ Μηδικὸν et reliqua quae c. 101. leguntur. Quo etiam spectat quod ad c. 99. prope fin. adnotavit Wesselingius: „Quae sequuntur absunt *Arch. Vind.*" *l.* 5. τοιάδε) τάδε ***F.*** *l.* 6. ἐν τῇ) Sic *Steph.* ora, *Med.* et *Ask.* ἐν γῇ ***Ald.*** et cet. Tum ἑωυτῶν *Ask.* — ἐν τῇ tuentur ***Paris.*** et ***F.*** *l.* 7. μᾶλλόν τι *Med.*

Ask. et *Ald.* Vulgo μᾶλλόν τε. — Nempe sic ed. *Steph.* sed τι tenent *Paris.* et *F.* *l.* 11. ὁρῶντες) ὁρέωντες *F.* ut alibi. ὁρέοντες ed. *Schaef.* conf. c. 82, 15. *l.* 12. μνεώμενος *Ald. Paris. B. Rem.* μνώμενος *Med. Ask.* Praecedentia citavit *Plutarch. de Nobil.* p. 190. T. IV. Analect. *Wolfii.* Wess. — μνεώμ. tuentur *Paris. omnes.* et *F.* *l.* 15. πυνθ. οἱ ἐν τῇσι) πυνθ. ἐν τῇσι margo *Steph.* *l.* 18. ἐφοίτεον *Edd. Rem. Paris. B.* [immo *Paris. omnes.*] In *Med.* et *Ask.* est ἐφοίτων. — In *F.* ἐφοίτεων.

CAP. XCVII. Lin. 1. Πλεῦνος) Sumsit hinc *Suidas.* Wess. — At alium ibi *Herodoti* locum, non hunc citavit Lexicographus. *Ibid.* αἰεὶ dedit *F.* Vulgo ἀεί. *l.* 2. ἐπιφοιτέοντες) ἐπιφοιτέωντες *F.* *l.* 6. γάρ οἱ) Sic accentum ponunt mss. cum edd. ante *Reiz.* γάρ οἵ ed. *Reiz. Schaef.* et *Borh.* *l.* 11. μάλιστα *Med. Ask. Rem. Paris.* [et *F.*] ora *Steph.* In *Edd.* [ante *Gron.*] κάλλιστα. *l.* 12. χρεώμενοι) χρώμενοι *F.* χρεόμενοι ed. *Schaef.* *l.* 14. καὶ οὕτω) Abest καὶ *F.*

CAP. XCVIII. Lin. 1. τόν τινα, ionico more, dedit noster cod. *F.* Vulgo alii ὅν τινα. *l.* 6. ποιεῦσι *Med. Ask.* bene. [sic et *Paris.* et *F.*] *Aldus* atque alii ποιέουσι. *l.* 11. ἓν πόλισμα) ἐμπόλισμα *Pa. Pc.* *l.* 14. Ἀγβάτανα) Sic *Med.* et *Pass.* [quod adoptavit *Wess.* et tenuere seqq.] Ἐκβάτανα ceteri. — Sic *F. Pa. Pc.* et tenuit hoc *Gron.* invito laudatissimo suo cod. *Med.* *l.* 15. ἐνεστεῶτα *Med.* et *Ask.* [item *Pa. Pc.* et *F.*] Vulgo ἐνεστῶτα. *l.* 16. τοῦτο τὸ τεῖχος) Sic *iidem.* [item *Pa.* et *F.*] τοῦτο deest aliis. *l.* 17. μούνοισι ἐστὶ) Sic *Pa. Pc.* ut ed. *Steph.* et *Gron.* μούνοισί ἐστι ed. *Wess.* et seqq. μούνοισι ἔστι ed. *Ald.* μούνοις ἔστι ms. *F.* *Ibid.* μέν κου τι) Hic ordo in *Med. Ask.* [*Pa.* et *F.*] In aliis μέν τι κου. — Sic *Pc.* In *F.* accentus sic signantur μὲν κοῦ τι. *l.* 18. ἐὸν) ἐὼν *Ask*, — et *F.* non male. *l.* 20. συναπτάντων *Med. Ask.* [et *F.*] συναπτόντων *Ald. Paris. A. B.* — scil. nostri *Pa. Pc.* *Ibid.* ἐν δὲ τῷ τελ.) δὴ pro δὲ requirebam; sed nil mutant libri. *l.* 21. τὸ δὲ αὐτῶν) τὸ δι' αὐτῶν *Ald.* et editi plures, absurde. Wess. *l.* 22. Ἀθηνέων ed. *Reiz.* et seqq. ut monuerat *Wess.* Olim Ἀθηναίων *edd.* cum *msstis.* *l.* 23. μέγαθος commode ex ed. *Ald.* propagatum. μέγεθος *F. Pa. Pc.* *l.* 25. σανδαράκινοι) σανδαρακινοὶ

acutâ voce cum *H. Steph.* aliisque edens Wesselingius, haec adnotavit: „στονδράκινοι in *Ask.* et *Ald.* στονδρακινοὶ *Pass.* et in libri orâ ὀλαζουρί φασι. Voluit ὁ λαζουρί φασι. Vide *Ducangii Lex. Graec. Med.* in voce λαζούριον." — In ed. *Ald.* στονδαράαινοι (sic) scribitur, quod non nisi typothetae errore factum videri poterat, sed eodem prorsus modo scribitur in *Pc.* At in *Pa.* et *F.* est στονδαράκινοι. *Stephani* scriptura, quam secuti sunt post eum editores omnes, sitne ex ipsius coniecturâ profecta, an e cod. msto ducta, non habeo compertum: tenendam tamen duxi, accentu quidem mutato. Quod si ex *Gronovii* ad hunc locum silentio certum duci argumentum posset, consequens foret auctoritate codicis *Medicei* firmari *Stephani* scripturam. Caeterum meminisse debemus, nullas esse h. l. partes codicum *Arch. Vind. Pb. Pd.* et *Vallae*, quippe in quibus desideratur tota haec pars narrationis. *l.* 26. οἱ προμαχ. -- φαρμάκοισι) Citavit *Thom. M.* voc. Φάρμακα. Wess. — Φαρμάκοισι, i. q. βαφαῖς, ex *Herodoto* adnotavit etiam *Suidas.* *l.* 27. οἱ ante τελευταῖοι deest *Ask.* Wess. — Comma post τελευταῖοι, et εἰσὶ cum accentu; dedere nostri mssti.

CAP. XCIX. Lin. 5. δι' ἀγγέλων) *Med. Ask. Paris.* [*Pa. Pc.* et *F.*] Alii συγχωρέειν, δι' ἀγγέλων. — Nempe verbum istud ex illis codd. adsciverat *Aldus*, in quibus narrationem hanc in brevius contractam, nonnihil etiam mutatis verbis, supra ad cap. 96. vidimus. *l.* 7. πτύειν ἀντίον. Vide *Suidam* in Κάρδαμα, et *Xenophont.* Instit. Cyri lib. I. p. 9. Wess. — Inverso ordine ἀντίον πτύειν *F.* *Ibid.* καὶ ἅπασι) Suspicari possis excidisse verbum aliquod, quale καὶ ἀπομύττεσθαι, quod in eadem re adiecit *Xenoph.* l. c. I. 2, 16. Sed nil opus est: καὶ, cum ἅπασι iunctum, intendit significationem, *etiam omnibus*, i. e. *prorsus omnibus.* Mox dein placuit verborum series εἶναι τοῦτό γε, quam dedit cod. *F.* Alii vulgo τοῦτό γε εἶναι. *l.* 8. περὶ ἑαυτὸν ἐστέμνυνε.. Sic *Med. Rem. Ask.* ora *Steph.* [*F. Pa. Pc.*] Vulgo περὶ ἑαυτὸν ποιέονται. — Nempe imperite sic olim edebatur ex aliis codd. de quibus supra dictum. *l.* 9. ὁρῶντες) Sic *Med. Rem. Ask.* [*Pa. Pc.*] ὁρέον-

τες *Vind. Arch. Ald.* et alii. Wess. — ὁρέοντες est quidem in ed. *Iungerm. Oxon. Wess.* et seqq. sed ed. *Ald.* et *Steph.* ὁρέωντες cum *Pb. Pd.* et *F.* puto et *Arch.* et *Vind.* Nec vero improbanda ulla ex istis formis: a praes. ὁρέω est ὁρέοντες, ab ὁράω est ὁρῶντες et ὁρέωντες insertâ vocali ε. *l.* 10. σύντροφοί τε ἐκείνῳ καὶ οἰκίης *etc.*) Sic *Ask. Med. Rem.* et *Steph.* margo. *Aldus* et alii καὶ σύντροφοι ἀγαθοί τε καὶ ἄλκιμοι λυπεοίατο. Vide *Gronovii* adnotationes, ubi multa egregie. Quae sequuntur, absunt *Arch. Vind.* Wess. — Vide rursus supra, ad cap. 96. Verba uti nunc inde a *Gronovio* edita sunt, sic leguntur etiam in *Pa. Pc.* et *F.* nisi quod, loco *ionici* vocabuli φλαυρότεροι, in *F.* φαυλότεροι scribitur, sicut in ora *Steph.*. *l.* 13. ἑτεροῖος *Med. Ask.* [*Pa. Pc. F.*] In aliis ἑτεροῖον. *Ibid.* ὁρῶσι *Med. Ask.* ὁρέωσι *Paris. Remig. Ald.* — Et sic quoque *F.* cum *Pa. Pc.* tenuitque hoc *ed. Steph. Wess.* aliaeque, pro quo ὁρέουσι posuit *Schaef.* commodissime, sed nullo suffragante vetere libro. Equidem ὁρῶσι praetuli, quod ex *Med.* iam receperat *Gronov.* Caeterum etiam ὁρέωσι tueri fortasse locum suum poterat, ut ex ὁρῶσι inserto ε formatum, quemadmodum ὁρέωντες ex ὁρῶντες, μνεώμενος ex μνώμενος, χρέωνται ex χρῶνται, et similia. Sed visa mihi erat haec scriptura originem debere homini, qui, quum praecedat μὴ particula, de participio non cogitans, verbo in subiunctivo posito locum hic esse putasset. Conf. paulo ante ad l. 9. notata. Sed haec leviora utique.

CAP. C. Lin. 7. ὅκως) ὅπως unus *Pa.* Totum hoc cap. deesse codd. *Arch. Vind. Pb. Pd.* et *Vallae*, supra ad cap. 96. docuimus.

CAP. CI. Lin. 1. συνέστρεψε) συνεστρέψατο *Arch.* — Vide quae ad hunc locum adnotavit *Valkenar.* qui pro μοῦνον, καὶ τούτου *etc.* μούνου τε τούτου legendum suspicatus erat. *l.* 2. Βουσαὶ) Ex *Aldo* hoc propagatum. Βουσαῖ *F. Pa. Pc.* Βοῦσαι apud *Steph. Byz.* ex hoc Herodoti loco. *l.* 3. Παρητακηνοὶ) Παρηκοντακηνοὶ *Vind. Arch.* male. Vide *Cellarium* Geogr. Ant. III. 19. p. 808. Wess. — Nil mutant libri nostri. *l.* 4. μὲν δὴ Μήδων ἐστὶ τοσάδε) Sic *Med. Arch. Ask. Rem. Paris.* μὲν Μη-

δῶν ἐστὶ τάδε *edd.* WESS. — E nostris δὴ abest *F.* et *Pb.* ἔστι τάδε habent *Pb. Pd.*

CAP. CII. Lin. 1. μὲν pro δὲ habent *Pb. Pd.* male. *l.* 2. τελευτήσαντες *etc.*) τελευτήσαντα τρία *Arch.* omissis mediis. WESS. *l.* 4. ἀπεχρᾶτο) ἀπεχρῆτο *Arch.* Vide *Suid.* in voce. Vulgo ἀπεχρᾶτο. WESS. — ἀπεχρῆτο ex *Arch.* recepit *Wess.* tenuitque *Reiz.* et *Borh.* sed ἀπεχρᾶτο tuentur communi consensu alii codd. omnes, quod nil opus erat mutari; similiter enim et χρᾶται, et ἀποχρᾷ et ἀποχρᾶν usurpavit Herodotus; et ἀπεχρᾶτο diserte ex Nostro citat *Suid.* l. c. ἀπεχρᾶιτο quidem adscripto iota habet *F.* prave. ἀπεχρέετο ed. *Schaef.* *Ibid.* μούνων ἄρχειν τῶν Μήδων) In *Ask.* Μήδων μούνων ἄρχειν. WESS. — Sic et in *F.* μούνων Μήδων ἄρχειν *Pa. Pc.* *l.* 9. ἐς ὅ) ἐς τὸ ed. *Schaef.* et *Borh.* invitis mss. *l.* 10. Ἀσσυρίων) Ἀσσυρίους *Arch.* non male. *Wess.* — Sed vulgatum tenent reliqui omnes. Mox Νίνου, non Νῖνον, *F. Pb.* Et sic iterum cap. seq. *Ibid.* ἔχον) εἶχον *Arch* [et sic *F. Pc. Pd.*] ἔσχον *Rem.* *l.* 14. δύο καὶ εἴκοσι) Sic *Med. Ask.* [et *F. Pa. Pc.*] δύο τε καὶ εἴκ. vulgo: [et *Pb. Pd.*] nec male.

CAP. CIII. Lin. 1. ἐξεδέξατο) ἐδέξατο *F.* *l.* 2. πολλόν) πολλῶν, loco πολλῷ, *Arch.* WESS. *l.* 4. ἐλόχισε) ἐλόχησε *Arch. Ask.* et *Suidas.* WESS. — ἐλόχησε etiam *Pb. Pd.* et *Zonaras* in Lexic. p. 695. Sed vulgatum recte tuentur *F. Pa. Pc.* *l.* 6. καὶ τοὺς τοξοφόρους, καὶ τοὺς ἱππέας) Sic *Arch.* et *Ask.* adnotante WESS. item noster *F.* quod praetuli. Vulgo omnes καὶ τοὺς ἱππ. καὶ τοὺς τοξ. *Ibid.* πρὸ τοῦ δὲ scripsi cum *F.* et ed. *Schaef.* et *Borh.* προτοῦ δὲ vulgo. πρὸ δὲ τοῦδε *Pd.* *l.* 7. ἦν πάντα ὁμοίως ἀναπεφυρμ.) Deest ἦν et ὁμοίως in *Arch.* Sumsit hinc colorem *Themist.* Or. 26. p. 319. WESS. *Ibid.* Λυδοῖσί ἐστι) Λυδοῖσι ἐστὶ *F.* *l.* 8. ἡμέρη ἐγένετό σφι) ἡμ. σφ. ἐγεν. *Arch.* Vide supra c. 74. WESS. *l.* 10. συλλέξας δὲ *etc.* Desunt *Arch.* et *Vind.* usque in cap. 107. WESS. — Desunt eadem nostris codd. *Pb. Pd.* et *Vallae,* usque ad cap. 106. extr. nec ex istis omnibus habent aliud praeter haec verba: Μετὰ δὲ ταῦτα Κυαξάρης μὲν βασιλεύσας ἔτεα τεσσαράκοντα τελευτᾷ. In *Pc.* deest δὲ post συλλέξας. *l.* 15. ἄγε δὲ) Sic *F.* et *Pa.* conf. c. 70. et 169. Debuerant hoc etiam *Pe.* et *Ald.* pro quo ille ἄγε γε

posuit, *Aldus* vero ἄγαγε. Tum ed. *Steph.* ἦγε δὲ, quod tenuere seqq. *l.* 16. ἐσέβαλον) ἐσέβαλλον *F.* sed praestare videtur aoristus, notione plusquamperfecti, quem cap. seq. tenent omnes. *l.* 17. ἐπισπόμενοι) ἐπισπωμένοισι *Ald.* Wess. — Immo ἐπισπομένοισι *Ald.* et *Pc.* male. Reliqui verum tenent.

CAP. CIV. Lin. 2. Φᾶσιν dedere *F. Pa. Pc.* ut cap. 2. Vulgo Φάσιν. *l.* 5. Σάσπειρες) Σάπειρες corrigit *Larch.* Nil mutant libri. cf. c. 110. *l.* 7. κατύπερθε absque ν finali dedit *Pa.* ex Herodoti more. Sic καθύπερθε Ἀσσυρ. dant omnes cap. 194. Vulgo h. l. κατύπερθεν. *l.* 8. ἐκτραπόμενοι) ἐκτρεπόμενοι ora *Steph.* Wess. — Vulgatum tenent libri omnes. *Ibid.* ἐν δεξιῇ) ἐν δεξιῇ δὲ *F.*

CAP. CV. Lin. 1. ἤϊσαν scripsi cum *Schaef.* et *Borh.* Vulgo ἤσαν edd. inde a *Steph.* ἦσαν *Ald.* et *F.* Vide ad c. 43. et 62. *l.* 2. In Ψαμμίτιχος consentiunt h. l. libri omnes. Quae sequitur vox enclitica, eam *Pa.* et *Pc.* (ut passim alibi) accentu notant, Ψαμμίτιχος σφέας, et sic *F.* ex corr. Similiter paulo inferius, Φοίνικές εἰσὶ *Pa. Pc.* et deinde τοῦτο σφέας *iidem*, item *F.* ex corr. *l.* 4. ἀποτρέπει) ἀποτράπει ed. *Schaef.* et *Borh.* invitis msstis. Mox τὸ προσωτέρω distinctis vocibus scripsi cum *F.* et *Pa.* τοπροσωτέρω ed. *Gron. Wess.* et *Reiz.* ubi adnotavit Wess: „Sic *Med. Ask.* προσωτέρω *Ald.* et *Paris. F.*“ — Nempe τὸ abest *Pc.* et edd. ante *Gron.* *l.* 5. ἐγένοντο) ἐγίνοντο *Ask.* — ἐγενέατο ed. *Schaef.* et *Borh.* contra quam mssti. *l.* 6. πόλι) Sic *Med.* et *Ask.* Vulgo πόλει. *Paris. B.* πόλεϊ. Bene *Med.* Wess. — Cum *Med.* consentit (ni fallor) noster *Pc.* sed πόλει habet *F.* et sic etiam noster *Pa.* (quem notâ *Paris. B.* insignivit *Wess.*) non πόλεϊ. *l.* 7. ὑπολειφθ.) In *F.* inter lineas est ἀπολειφθ. ab alia manu, male. *l.* 9. εὑρίσκω deest *Ald.* Wess. — At desunt apud eumdem *Aldum*, paulo ante, etiam quinque verba ἔστι δὲ τοῦτο τὸ ἱρὸν, quae item desiderantur in *Pc.* quo quidem e codice de verbo εὑρίσκω nil adnotatum. *l.* 11. λέγουσι Κύπριοι) Κύπριοι λέγουσι *F.* *l.* 13. ἐόντες *Ald. Med.* et *Ask.* ὄντες *edd.* prave. Wess. — ἐόντες tuentur veteres libri omnes. ὄντες casu in *ed. Steph. sec.* irrepserat. *l.* 14. τουτέων) Sic *Ald.* et *Paris.* τούτων *Med.*

Wess. — τούτων hîc, ut plerumque alibi, tenent *F. Pa. Pb.* quare ad *Paris.* quidem provocare non debebat Vir doctissimus. *l.* 15. ἡ θεός) Sic vetus Interpres, et *Longinus* περὶ Ὕψ. sect. 27. p. 162. In *Edd.* ὁ θεός. Wess. — Vetus ille Interpres non *Valla* est, apud quem haec desunt; sed *Heresbachius*, qui graecum exemplum *Aldinae* editionis ob oculos habuit, in quo ὁ θεός. Itaque quod ille *dea* hic posuit, id sua de coniecturâ fecit, quam coniecturam etiam *Aem. Portus* in Lexic. Ion. voc. ἐνσκήπτειν proposuit. Primus ἡ edidit *Wess.* cuius quidem mssti in ὁ θεός coniurasse videntur, quod erat in ed. *Gron.* cum qua illi collati sunt: et sic etiam mss. *F.* et *Pa.* Solus *Pc.* (nisi in illo codice locum hunc fugitivo oculo praetervolavit diligentissimus alioquin *Georgiades* noster) ἡ θεός servavit. *l.* 16. νοσέειν *Ask. Med.* [et *F.*] Alii νοσεῖν.

CAP. CVI. Lin. 4. χωρὶς μὲν γὰρ φόρων *etc.*) Placet *Reiskii* coniectura, χωρὶς μὲν γὰρ φόρον ἐπρ. π. ἑκ. τὸν ἑκ. ἐπ. *l.* 5. τὸ ἑκάστοισι ἐπέβαλλον) τὰ, pro τὸ, ed. *Schaef.* et *Borh.* inv. mss. Tum ἐπέβαλον ms. *F.* commodissime, si *Reiskii* sequaris emendationem. *l.* 6. ὅ τι *Ask.* et *Med.* cum *Steph.* marg. [item *F.* et *Pa.*] ὅπερ *Edd.* non magno discrimine. *l.* 7. ξεινίσαντες *F.* et *Pa.* cum ed. *Schaef.* et *Borh.* Alii vulgo ξενίσαντες. *l.* 10. Νῖνον) Constanter Νίνον *F.* *l.* 13. τεσσεράκοντα *Med. Ask.* Alii τέσσαρ. [Sic h. l. nostri quinque codd.] Statim, σὺν τοῖσι Σκ. ἦρξαν omittunt *Vind.* et *Arch.* — Vide supra, ad cap. 103.

CAP. CVII. Lin. 1. Deest ὁ *Ask.* — item *F.* et *Pc.* nec male. *l.* 4. ἐπικατακλύσαι) ἐπικατακλῦσαι *F. Pa. Pc.* *l.* 5. ὑπερθέμενος) Sic recte ed. *Schaef.* quemadmodum cap seq. dabant plerique mssti cum editis, qui hîc quidem in ὑποθέμενος coniurarunt omnes. *l.* 7. αὐτέων) Sic *Ald.* et ceteri. In *Med.* et *Arch.* αὐτῶν. Wess. — Tenent αὐτῶν quinque nostri mssti. *l.* 7. μαθὼν *Arch. Ask. Med.* ἐκμαθὼν alii. — Sic quidem *edd.* sed simplex verbum tenent *Paris. quatuor* et *F.* *Ibid.* τὴν Μανδάνην) Sic *Ask. Arch. Pass.* μὲν interserunt *Med. Ald.* etc. sine urgente necessitate. — Recte particulam delevit *Wess.* alienam ab hoc loco, quam

ignorant etiam libri nostri omnes. *l.* 11. οἰκίης) Sic *Paris. B.* [immo *Paris. omnes* et *F.*] *Ask. Arch.* οἰκηίης *Med. Ald.* *Ibid.* ἡσυχίου) ἡσύχιον *Arch.* tum μέσον ἀνδ. Vide *Iustin.* I. 4. Wess.

CAP. CVIII. Lin. 3. ἐδόκεε δὲ) Sic *Med. Ask* [*F. Pa. Pc.*] Abest δὲ aliis. *l.* 4. Φῦναι recte ed. *Schaef.* cum mss. *F. Pa. Pc. Pb.* φῆναι *Pd.* Vulgo φύναι. *l.* 5. ὑπερθέμενος) ὑποθέμενος *Arch. Ask.* et *Steph.* margo. — In vulgatum recte h. l. consentiunt *nostri mss.* *l.* 7. ἐπίτεκα) Sic *Ald. Remig. Paris. B.* [*Pa.* et *Pc.*] ἐπίτοκα *Arch. Med. Vind. Ask.* — Sic h. l. et *F. Pb. Pd.* male: sed cap. 111, 4. in ἐπίτεξ consentiunt omnes. cf. *Hemsterh.* ad *Thom. M.* voc. Ἐπίτεξ. Mox οὖσαν *Pb. Pd.* pro ἐοῦσαν. *l.* 9. ἐκ γάρ οἱ) Sic *Med. Ask. Arch.* καὶ ἐκ γάρ οἱ in aliis. — Scil. καὶ praemittunt *edd.* ante *Gron.* cum solo nostro *Pb.* Paulo ante, pro γεννώμενον, est γενόμενον in *Pc.* et *Pd.* *l.* 10. μέλλοι *Arch. Remig. Med. Ask.* [*F. Pa. Pc. Pd.*] Vulgo μέλλει. *l.* 11. ἀντὶ ἐκείνου *Arch. Med. Ask.* [*F. Pb. Pd.*] ἀντ' ἐκείνου *Ald.* — et sic *Pa. Pc.* *l.* 13. τοιάδε) τάδε *Arch.* *l.* 14. μηδαμᾶ *Rem. Vind. Steph.* ora. μηδαμοῦ *Arch.* μηδαμῶς *Med. Ask.* [et *F.*] In *edd.* μηδαμῆ. — Tenui id quod *Wesselingio* placuerat, tuenturque *Pb. Pd.* Poteram et μηδαμά scribere cum *Pa.* et *Pc.* *l.* 17. σοὶ ἑωυτῷ) Sic *Med.* [et *Pa.* quod cum *Gron.* adoptavit *Wess.*] σὺ ἑωυτῷ *Ask. Arch.* [et *F.*] Vulgo ἑωϋτῷ tantum. — σοὶ αὐτῷ *Pc.* σεωϋτῷ ed. *Schaef.* Quorum nullum non defendi possit. In *Pd.* perperam sic, ἐξυπτερήσεις, σὺ ἑωυτῷ. *Ibid.* τὸν Μανδάνη) τὸν ἂν plerique *Edd.* In *Ask.* et *Med.* ἂν non est. — Particulum ab h. l. alienam ignorant nostri mssti, excepto uno *Pb.* *l.* 18. ἐς σεωυτοῦ) Est ex *Med.* et *Ask.* [Sic vero nostri omnes.] ἐς ἐσεωυτοῦ *Pass.* unâ literâ auctior. ἐς ἑωυτοῦ alii. — quod et ipsum ferri poterat. cf. ad III. 36, 6. *l.* 19. ὅτεῳ) ὁτέῳ *Pc.* *Ibid.* βούλεαι) βούλεο *Rem.* *l.* 20. ἄλλοτέ κω) ἄλλοτί κω *ed. Wess.* operarum errore, de quo monuit Editor in *Addendis.* ἄλλο τέ κοτε *Pd.* *l.* 21. παρεῖδες) παρίδον *Arch.* — παρίδες puto voluerat; quod est in *Pb. Pd.* *l.* 22. μετέπειτα) ἐσέπειτα *Steph.* margo. — Sic noster *Pc.* *l.* 23. εἴ τοι) εἴ τι *Arch.* *l.* 24. ἐπιτηδέως) ἐπιτηδείως *Pb.* In *Pc.* est ἐπιτηδ. ὑπηρετ.

CAP. CIX. Lin. 3. θανάτῳ) θάνατον *Arch.* Wess. — Mox ἤϊε scripsi cum *Schaef.* et *Borh.* pro vulgato ᾔει, pro quo ἴῃ habet *Pb.* ἴει *Pd.* *Ibid* οἰκία *Arch.* bene; οἰκεῖα reliqui. Wess. — οἰκία tuentur libri nostri, excepto *Pb.* *l* 4. Ἀστυάγεος) Ἀστυάγεω *Arch.* atque iterum infra. — Sic et *Schaef.* et *Borh.* hîc et cap. 110. Mox ἐνθέντα abest *Pc.* *l.* 7. ἢ ἐνετέλλετο) Ad marg. *Pass.* est ὡς ἐνετείλατο, de correctione. *Ibid.* παραφρονήσει τε) Sic *Med. Ask. Arch.* παραφρονήσειέ τε *Ald.* et ceteri. — Cum *Med.* consentiunt nostri mss. Mox κάκιον recte *edd. vett.* et *Schaef.* cum msstis. κακίον ed. *Gron. Wess. Reiz. Borh.* quas quidem editiones posthac passim notis magis compendiosis indicaturus sum huiusmodi, *ed. Gr. ed. W. ed. R. ed. B.* similiterque ubi *ed. Sch.* posuero, *Schaeferianam* intelligi velim. (sic equidem constitueram, sed mox, veritus ne subinde oriretur confusio, mutavi consilium.) *l.* 9. φόνον) φόρον *Arch.* *l.* 10. εἵνεκα) εἵνεκεν *Pd.* sicut ed. *Sch.* et *B.* Et sic rursus infra, sub finem cap. *l.* 12. ἔρσενος) ἄρσενος *Ald. Vind. Arch.* — Sic *Pb. Pd.* Ionicam formam cum ed. *Steph.* tuentur *F. Pa. Pc.* *Ibid.* θελήσει) θελήσαι *Arch.* *l.* 16. ἄλλο τί) Accentum signavi sicut praeivit cod. *F.* ἄλλό τι *ed. R.* et sic ms. *Pa.* et *Pb.* Alii ἄλλο τι. Mox vero perperam εἰ λείπ. *Pd.* pro ἢ λείπ. *l.* 18. μὴ τῶν) οὐ τῶν *Pa.*

CAP. CX. Lin. 2. εἶπε, καὶ) Sic *Arch. Med. Vind. Ask.* [*F.* et *Paris.*] εἴπας, absque καὶ, *Ald.* et reliqui. — Nempe edd. ante *Gron.* *Ibid. et seq.* τῶν βουκόλων τῶν) τὸν βουκόλον τὸν plerique. [Cum quibus faciunt *F. Pa. Pc.* τὸν βουκόλον τοῦ *Pb. Pd.*] Quod nunc est, venit e *Med.* et *Ask.* *l.* 3. ἐπιτηδεωτάτας) ἐπιτηδεοτάτας *Ask.* ἐπιτηδειότατα *Arch.* ἐπιτηδειώτατα *Ald.* — ἐπιτηδειοτάτας *Pb* ἐπιτηδειότατον *Pd.* Scripturam inde a *Steph.* vulgatam tuentur *F. Pa. Pc.* *l.* 4. οὔρεα) ὄρεα h. l. ms. *F.* et sic ed. *Gron.* cum *Med.* Reliqui omnes ionicam tenent formam. *Ib.* Μιτραδ.) Μητραδ. *Pass.* semper. *l.* 5. τῇ ἑωυτοῦ συνδούλῳ) ἑωϋτοῦ συνδούλῃ absque articulo ed. *Gron.* et seqq. quod tenens Wesseling. haec adnotavit: „Sic *Med. Ask.* Vulgo τῇ δὲ ἑ. [Voluerat δὲ τῇ ἑ. sic enim edebatur ante *Gron.*] In *Arch.*

„συνδούλῳ, nec male. Vide II. 134." — Probavi equidem h. l. codicis *Arch.* scripturam; nec tamen dissimulare debeo, cum *Med.* et *Ask.* facere codd. *F. Pa. Pc.* In *Pb.* est τῇ ἑωυτοῦ συνδούλῃ, ut in editt. vett. In *Pd.* vitiose prorsus τὴν ἑαυτοῦ συνδούλην. *l.* 6. Κυνώ) Κυνῶ *F. Pb. Pc. Pd.* sed mox in Σπακώ servant acutum accentum. *Ibid.* τὴν Ἑλλήνων) Sic *Medic. Ask.* [item codd. nostri.] τὴν τῶν Ἑλλ. alii. *l.* 9. οὐρέων) Sic *Edd.* [ante *Gron.*] *Vind.* et *Paris. B.* [immo *Paris. omnes* et *F.*] ὀρέων in *Med. Ask. Arch.* male. *l.* 10. Ἀγβατάνων) Sic *Med. Vind. Ask. Arch. Ald.* [*F. Pb. Pd.*] Ἐκβ. alii. — nempe sic ed. *Steph.* cum *Pa. Pc.* *l.* 11. γάρ ἡ) γάρ δὴ ἡ *Pb.* *l.* 11. Σασπείρων) Ἀπείρων *Arch.* prave, sicut Σαππείρων *Ald.* et edd. aliorum. — Σασπείρων tacite correxerat *Gron.* quod tenuit *Wess.* et seqq. Et sic nostri *Paris.* ut cap. 104. In *F.* h. l. mendose προσοσπείρων. *Sappiros* vel *Sapiros* h. l. habet *Valla*, apud quem superior desideratur locus. *l.* 12 *seqq.* καὶ ὑψηλή τε usque βουκόλος desunt in *Arch.* et *Vind.* qui deinde σπουδῇ ὧν πολλῇ habent, et καὶ ἔλεγε. — Sic et ibi *Pb.* in quo hîc quidem nonnisi quatuor voces ἐπεὶ ὦν ὁ βουκόλος desiderantur. *l.* 13 *seq.* ἡ δὲ ἄλλη *etc.*) Habet *Thomas M.* voc. Ἄπεδος. Wess. *l.* 17. οὐρέων) Sic *Edd.* [ante *Gron.*] *Pass. Vind. Paris.* etc. [omnesque nostri codd.] ὀρέων *Med. Ask. Arch.* *l.* 19. περιποιήσῃ) Melius περιποιήσει dat margo *Pass.* *l.* 20. διαχρήσεσθαι) διαχρήσασθαι *Arch.* *Ibid.* διατέταγμαι) Sic *Ask. Arch. Vind. Ald.* *Mediceus* simplex maluit. — Sic τέταγμαι etiam *F. Pa. Pc.* commodissime.

CAP. CXI. Lin. 2. ἤιε ex *Ald.* propagatum; nec aliud ex *Paris.* adfertur, nisi mendosum ἴκε ex *Pd.* In *F.* est ἦε absque iota: sed in eodem paulo post est ἦια, ubi vulgo ἤϊα: denique idem *F.* ἤιε (sic) cap. 113, 8. *l.* 4. τότε κως) τὸ τέκος *Arch. Vind.* *l.* 8. μεταπέμψαιτο *Arch. Ask. Remig.* [*F. Pa. Pb. Pc.*] μετεπέμψατο alii. — Sic *edd.* ante *Wess.* *l.* 9. ἀέλπτου) ἀπέλπτου *Vind.* *l.* 12. ὄφελον) ὤφελον *Vind. Arch.* nullâ caussâ. Vide *Thom. Mag.* in voc. Wess. *l.* 13. δεσπότεας) δεσπότας *Med. Ask.* [*F. Pa. Pd.*] In reliquis δεσπότεας. — Sic edd. ante et post *Gron.* Mox τοὺς

abest *Pb.* *Ibid.* μὲν πᾶς) μὲν γὰρ ἅπας *Pd.* *l.* 15. ἤϊα) ἦα *Ask.* *Ibid.* ἐσῆλθον) εἰσῆλθον *F.* *l.* 16. κραυγανόμενον) κραυγανάμενον *F. Pc.* κραυγανόμενον *Pb.* *l.* 20. οὐρέων) ὀρέων semper *Med.* *l.* 21. ταῦτα *Ask. Med.* [*F. Pa. Pc.*] τοιαῦτα alii. — Sic *Pb. Pd.* cum editt. vett. *Ibid.* πόλλ' ἀπειλ.) Sic edd. et mss. Sola ed. *Sch.* πολλὰ ἀπ. *Ib.* ποιήσαιμι) ποιοῖμι ora *Steph.* — Sic noster *Pc.* *l.* 23. κατέδεξα) Perperam κατέδεξα ed. *Ald.* et *Bas.* Mox ἔνθεν γε ἦν *Med. Ask.* margo *Steph.* [*F. Pa. Pc. Pd.*] Vulgo ἔνθεν γενεήν. *l.* 26. ἐμφανέα deſit *Arch.* et *Vind.* *Ibid.* καὶ πρόκα τε δή) Ad principium horum verborum notavit Wess: „Deſit *Arch. Vind.*" — quasi una particula καὶ deesset his codicibus. Sed videtur potius significare voluisse, debuisse certe, *deesse duas voces* πρόκα τε, quae nempe etiam desunt *Pb. Pd.* et *Aldo*, ab *H. Steph.* demum adiecta, suffragantibus nostris *codd. F. Pa. Pc.* Et habent quidem πρόκα Lexicographi, *Hesychius*, *Suidas*, et *Galenus* in *Lexic. Hippocr.* interpretantes εὐθύς, παραχρῆμα, ἐξαίφνης. Caeterum in cod. *F.* et h. l. et alibi apud Nostrum constanter πρόκατε tamquam una vox scribitur; quod videndum ne rectius sit factum, quum praesertim constanter καὶ particula praeponatur: conf. VI. 134. VIII. 65. et 135. Quo et pertinet quod apud *Hesych.* sub literâ K legitur, accentu quidem parum commode posito, Καὶ προκατέδη, ἀντὶ τοῦ ἄφνω. *l.* 27. θεράποντος, ὅς ἐμὲ προπέμπων) θεράποντι ἐμπροπέμπων *Arch.* *l.* 28. ἄρα Μανδ.) παρὰ Μανδ. *Arch.* *l.* 29. Ἀστυάγεος *Med. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] Alii cum edd. [ante *Gron.*] Ἀστυάγεω. — Sic *Pb. Pd.* rursusque ed. *Sch.* et *B.* quod perinde est. *l.* 31. ὅδε ἐστί. Sic scribunt accentumque ponunt *F. Pa. Pc.* et sic ed. *Sch.* et *B.* ὅδε ἐστίν *Pb.* Et ὅδε ex ms. *Ask.* etiam laudavit *Wesselingius*, tenens quidem cum *Gron.* vulgatam olim scripturam ὧδέ ἐστι.

CAP. CXII. Lin. 4. ἔχρηιζε) Sic ms. *F.* non quidem subscripto iota, sed ad latus posito, ut solet. ἔχρηζε vulgo. ἐχρήϊζε ed. *Sch.* Paulo ante, pro γουνάτων, est γονάτων in *F.* et *Pa.* *l.* 7. ἐποψομένους *Remig. Ask. Med.* ora *Steph.* [*F. Pa. Pc.*] κατοψομ. *Aldus* et alii. *Ibid.* ἀπολέεσθαι) ἀπολέσθαι *Arch.* *l.* 8. ἄρα deest *Arch.* Mox

idem, pro δεύτερα, habet δεύτερον. — Sic nostri *Pb. Pd.* *l.* 10. ὧδε) Constanter ᾧδε *Pa.* *Ibid.* πᾶσά γε ἀνάγκη) Sic *Ald. Arch. Vind. Rem.* [*F. Pa. Pc. Pd.*] Abest γε *Med. Ask.* — et *Pb.* Et omisit *Wess.* cum *Gr.* *l.* 12. μὲν φέρων) Temere μὲν μὴ φέρων *Pb.* *Ib.* Ἀστυάγεος) Constanter Ἀστυάγεω *Arch.* *l.* 13. ἡμέων) ἡμῶν *Pb. Pd.* Mox τρέφομεν *F. Pb.* pro τρέφωμεν. *l.* 14. δεσπότεας *Ald. Arch. Vind. Remig.* δεσπότας *Med.* et *Ask.* — Sic *F. Pc. Pd.* conf. c. 111, 13. *l.* 16. περιεὼν) περιὼν *Arch.* — et *Pa. Pc.* *Ibid.* ἀπολέει *Med. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] ἀπολέσει *Arch.* cum *Ald. Vind.* et aliis. — Sic *Pb. Pd.*

CAP. CXIII. Lin. 3. μὲν abest *Arch.* — item *F.* et *Pb.* *l.* 7. ὀρέων *Med.* suo more, pro οὐρέων. *l.* 9. προβόσκων) προβοσκῶν *F. Pa. Pc.* *Ibid.* φύλακον *Med. Ask. Arch. Vind.* margo *Steph.* [*F. Pa. Pc. Pd.*] Vulgo φύλακα. — Sic *Pb.* *l.* 10. In ἑτοῖμος nunc consentiunt *edd.* cum *F.* et aliis. ἕτοιμος *Pb. Pd.* *l.* 13. ἐτέθαπτο *Rem. Med. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] In aliis ἐθάπτετο. *l.* 15. ἄλλο κοῦ τι) Sic accentus signantur in *F.* ἄλλό κου τὶ *edd.* ante *Wess.* et sic ms. *Pb.* ἄλλο κού τι ed. *Wess.* cum aliis. ἄλλό κου τι ed. *Reiz.* Parum quidem interest.

CAP. CXIV. Lin. 1. Ὅτε δὴ ἦν *Ald. Vind. Arch. Remig.* etc. δὴ exulat ex *Med.* — item ex *F. Pa. Pc.* Ὅτε ἦν δὴ *Pd.* *l.* 2. ἐξέφηνε) ἐξέφηνε absque iota *F. Pa. Pc.* *l.* 3. ἔπαιζε δὲ μετ') ἔπαιδε μετ' *Arch.* absurde; [et *l.* 4.] ἑωυτὸν βασ. *idem.* *l.* 5. τοῦ βουκόλου) Abest τοῦ *Pb. Pd.* *l.* 6. αὐτέων *Ald. Vind. Paris.* αὐτῶν *Med. Arch.* et mox iterum. — αὐτῶν *l.* 6. tuentur *F. Pb. Pc.* tum *l.* 7. *F. Pa. Pb. Pc.* *l.* 7. τὸν δέ κου τινὰ) τῶν *Med.* et *Ask.* In aliis τόν. — Et τῶν cum *Gron.* tenuere *Wess. Reiz.* et *Borh.* quibus adsentiuntur codd. nostri quatuor. Ex solo *Pb.* τὸν adnotatum, quod equidem unice verum iudicavi cum *Schaef.* Malucrat hoc etiam *Wyttenb* in Annot. ad Select. Hist. Gr. p. 351. In ponendis accentibus *Reizium* nunc secutus sum, consentientem cum *Ald.* et *Steph.* δέ κού τινα *ed. Wess.* δὲ κοῦ τινα *F* Mox, quum paulo ante in βασιλέος consentirent omnes, pro βασιλῆος, quod *l.* 8. editum erat, βασιλέος scripsi cum *Pa. Pc.* ubi βασιλέως *F. Pb. Pd.* Vide Var. Lect. ad I. 91. *l.* 8. ἀγγελίας ἐσφέρειν *Ald. Vind.*

Arch. Remig. Sed φέρειν in *Med.* et *Ask.* — Habet etiam simplex φέρειν noster cod. *F.* quod cum *Gron.* tenuit *Wess.* et *Reiz.* sed compositum verbum agnoscunt *Paris. omnes*, quod revocavi cum *Schaef.* et *Borh.* *l.* 9. ἐδίδου) ἐδίδου δὲ *Ask.* *l.* 10. Ἀρτεμβάρεος) Sic *Med. Ask.* [*F. Paris.* et *Valla.*] In *Ald.* et aliis Ἀτεμβάρεω, sive Ἀτεβάρεω ut *Arch.* et mox denuo. — At Ἀρτεμβ. constanter habet *Ald.* *l.* 11. οὐ γὰρ δὴ ἐποίησε) οὐκ ἐποίησε ora *Steph.* Wess. — Scilicet indicare voluit *Stephanus*, legi in aliquo codice οὐ γὰρ δὴ οὐκ ἐποίησε. *l.* 13. διαλαβέειν) διαλαβεῖν *Med.* Vulgatum ceteri. Wess. — At διαλαβεῖν tenent *F.* et *Paris. omnes.* *l.* 14. περιέσπε) περίεσπε *Arch. Vind.* margo *Steph.* [et *Pb.*] περιέσπαισε *Arch.* — περίεσπε h. l. *ed. Wess.* et *Reiz.* sed iidem περιέσπε supra, c. 73, 18. cum aliis edd. qui et hîc et VI. 44, 11. penacutam tenent scripturam, quam eamdem h. l. reposui cum *Schaef.* In cod. *F.* quidem constanter περίεσπε antepenacute scribitur. *l.* 15. ἐπεί τε μετείθη) Sic *Med. Ask.* [*F. Pa.*] ἐπείτε ἐμετείθη *Ald.* μετήχθη *Vind.* ἐμαστίχθη *Arch.* — ἐπεὶ ἐμετείθη *Pb Pd.* ἐπεί γε μετείθη *Pc.* *l.* 16. κατελθ. δὲ) δὲ non est in *Arch.* *l.* 17. ὑπὸ Κύρου) ὑπὸ τοῦ Κύρου *Pb.* Mox ἤρτητε *Pc.* pro ἤντησε. *l.* 18. οὐ Κύρου) οὐ Κῦρον *Arch.* [cum *Pd.*] tum Ἀστυάγεω suo more. — Perperam ὁ Κύρου *F.* *Ibid.* τοὔνομα) ὄνομα absque artic. *Pb.* τὸ οὔνομα ed. *Sch.* et *B.* *l.* 22. ἔφη) ἔφησε *Arch.* quomodo VI. 136. Wess.

CAP. CXV. Lin. 2. ὁ Ἀστυάγης) Articulus non est in *Ask. Arch.* — nec in *Pa. Pb. Pd.* *l.* 3. εἵνεκα) Sic *F. Pb.* ἕνεκα alii cum *edd.* ante *Sch.* et *B.* qui εἵνεκεν posuerunt. ἕνεκεν *Pc.* *l.* 5. Σὺ δὴ) Σὺ δὲ *Pc.* *l.* 7. ἀεικείῃ) ἀεικίῃ ed. *Ald.* [*Steph.* et *Schaef.*] αἰκίῃ *Arch.* ἀδικίῃ *Vind.* [*Pd.*] In *Med.* et *Ask.* ἀεικείῃ. — Sic et *F. Pa. Pb. Pc.* ut I. 73, 18. et III. 160, 6. *l.* 8. ἀμείβετο *Ask. Arch. Pass.* haud male. Wess. — Sic et *F.* et *Pb.* quod recepi cum *Schaef.* Vulgo ἀμείβεται, quod tenuerat *Wess.* *l.* 9. ἐγὼ δὲ) Sic *Arch.* [cuius unius auctoritate hoc recepit *Wess.*] Ab aliis δὲ abest. — Abest sane ab *F.* et quatuor *Paris.* *Ib.* ἐκ τῆς κώμης) Abest ἐκ *Pd.* *l.* 12. ἐπιτηδεώτατος) ἐπιτηδειότατος *Arch. Vind.* *l.* 14. ἔλαβε) ἔβαλε *Arch.* *l.* 15. ἄξιός τευ) ἄξιός

τε *F.* male. *Ibid.* ὧδέ τοι) Placet ὅδε τοι, quod habent *F. Pa. Pc.* conf. c. 111 extr.

CAP. CXVI. Lin. 3. ἐς ἑωυτὸν) Sic *Vind. Arch.* [et sic primus edidit *Wess.*] ὡς ἑωϋτὸν *tres Paris.* cum *Edd.* [Sic quidem *edd.* ante *Gron.* sed, si fides nostris excerptis, *Parisini quatuor* ἐς ἑωυτὸν tuentur.] ἐς αὐτοὺς *Med. Ask.* — et *F.* idque recepit *Gron.* *l.* 4. ἐλευθερωτέρη) ἐλευθεροτέρη *F.* male. ἐλευθεριωτέρη ed. *Reiz.* et seqq. praeeunte *Porto* (in Lex. ion. voc. ὑπόκρισις) et *Reiskio;* commode, sed nullo adstipulante vetere codice. *Ib.* ἐκθέσιος *Med. Ask.* [*F. Pa. Pc. Pd.*] ἐκθέσεως vulgo. *l.* 6. ἀνενειχθεὶς) ἀνενεχθεὶς *Arch.* uti *Eustathius*, qui haec citat p. 1604, 4. — *Eustath.* ad Od. β'. p. 319, 20. et *Zonaras* in Lexic. p. 216. *l.* 8. μοῦνον λαβὼν) Omittunt participium *Arch.* et *Ask.* — μόνον λαβ. *F.* *l.* 9. ὥστε σὲ καὶ τὸν παῖδα) Sic *Med. Ask. Rem.* [*F. Pa. Pc.*] ὥστε καὶ παῖδα alii. — Sic *edd. vett.* et *Pd.* *l.* 11. ἔσω) Ex *Ask.* hoc laudans *Wess.* tenuit tamen εἴσω e superioribus editt. Ionicam formam, quam cum *Schaef.* adoptavi, tuentur *F. Pa. Pc.* Pro ἦγον, quod praecedit, ἄγον scriptum videtur in *F.* nec male. Mox Ἀστυάγεω rursus *Arch.* quod constanter adscivit *Schaef.* *l.* 13. μουνωθέντα δὲ) μουνωθέντα, τάδε *Ald. Rem. Vind. Pass. Paris. B.* [*Pa. Pc. F.*] μουνωθέντα δὲ absque τάδε *Arch.* [quod probavi.] μουνόθεν τάδε *Med. Ask.* — quod defendit *Gron.* μουνωθέντα δὲ, τάδε *Pb. Pd.* Mox ἤρετο *F.* ut passim alibi, pro εἴρετο: et sic rursus cap. seq. *l.* 15. ἔτι εἶναι) Sic omnes. ἔτι *Gron.* neglexit. Wess. — εἶναι ἔτι *F.* et hoc ex *Med.* fortasse voluerat *Gron.* *l.* 17. ἀνάγκας) ἀγκάλας *Arch.* *l.* 18. ἐσήμαινε) ἐσήμηνε *Pc.* *l.* 19. οὕτω δὴ) οὕτω δὲ *F. Pa.* non male. *l.* 21. διεξήει) διεξήιε ed. *Sch.* et *B.* Et mox χρεόμενος, pro χρεώμενος, ed. *Sch.* contra librorum h. l. consensum. *l.* 22. κελεύων *Med. Ask. Rem.* [*F. Pa. Pc. Pb.*] κελεύειν *Edd.* — et *Pd.* κελεύει ed. *Schaef.*

CAP. CXVII. Lin. 2. ἀληθηίην) ἀληθείην *F. Pc.* ἀλήθειαν *Pa.* Similiter c. 116 extr. ἀληθείη *F. Pa.* *l.* 6. μόρῳ) τρόπῳ *Ald.* ora *Steph.* [et *Pb.*] μόνῳ *Arch.* vitio librarii. Consentit recepto *Thomas M.* in voce Διαχρῶμαι. [cf. infra, extr. cap.] Mox κατεχρήσω *Ask.* male. *l.* 8

seq. οὐ τρέπεται ἐπὶ ψευδέα ὁδὸν) Suspicabar οὐ τρεπ. τὴν ἐπὶ ψεύδεα ὁδόν. Et ψεύδεα, hoc accentu, primum fuerat in *F.* deinde in ψευδέα mutatum. *l.* 12. ποιήσω) ποιῶ *Med.* et *Ask.* [quod tenuit *Wess.* et *Reiz.*] *Pass.* et ceteri ποιήσω cum *Ald.* — Sic *F. Pa. Pb. Pc.* quod revocavi cum *Sch.* et *Borh.* *Ibid.* γινόμενος) Sic *F.* et *quatuor Paris.* quod etiam a *Wess.* ex *Arch. Ask.* et *Pass.* laudatum recepi cum *Schaef.* pro γενόμενος, quod e vett. edd. tenuerat *Wess.* *l.* 13 *seq.* μήτε θυγ. usque αὐθέντης habet *Thom. M.* in Δεσποτεία. *l.* 14. ποιέω) ποιῶ iterum *Med.* et *Arch. Ask.* — et sic *ed. Gr. W.* et *R.* Rectius ποιέω reliquae editt. cum *F. Pa. Pc.* Mox δὲ δὴ, pro nudo δὴ, habet *F.* *l.* 18. ἐρῆμον scripsi cum *Schaef.* quemadmodum alibi est in *F.* et passim etiam in *edd.* sicut ὁμοῖος et ἑτοῖμος. Et sic constanter scribi debuisse monuit *Reiz.* in Praef. ad *Herod.* p. 9. Hîc quidem ἔρημον vulgo omnes. Mox pro οὖρος est ὄρος in *Pa. Pc.* οὖρος (sic) *F.* *l.* 19. ἄχρι οὗ *Med.* Alii ἄχρις οὗ. Wess. — Cum *Medic.* consentiunt nostri mss. *l.* 20. τελευτήσει) τελευτήσῃ *F. Pa.* τελευτήσεεν *Pc.* *l.* 23. καὶ εἶδον) καί ε εἶδον *Arch.* — καὶ ἴδον *Pa. Pb.* *Ibid.* ἔθαψά μιν) ἐθαψάμην *Thom. M.* p. 416. ed. nov. perperam. Vide *Gronov.* ad cap. 111. Wess. — Ibi scil. docet *Gron.* non verbo medio, sed activo, uti Herodotum; velut III. 62. VI. 30. VII. 117. Possit tamen, si opus foret, ἐθαψάμην intelligi *sepeliendum curavi;* sed vulgatum tenent libri omnes, nisi quod ἔθαψάν μιν *Pd.* habet.

CAP. CXVIII. Lin. 2. ἐνείχεε) *Med. Ask. Arch.* et *Ald.* ἐνεῖχε alii. Wess. — Nempe ἐνεῖχε de suo iudicio correxerat *H. Steph.* in *ed.* 2. et tenuere *Iungerm.* et *Gal.* revocavitque *Schaef.* postquam ἐνείχεε repositum esset inde ab *ed. Gron.* Tuentur autem hoc ipsum ἐνείχεε etiam cod. *F.* et *Paris. quatuor;* adeoque scripti libri, qui supersunt, omnes: nam quod in codicum numero, qui hanc exhibent scripturam, non memorantur a *Wess.* codices *Vind.* et *Remig.* id eo factum puto, quod hi codices cum *ed. Gron.* fuerant collati, adeoque in excerptis, quae ex his ad *Wesselingium* missa erant, nihil varietatis ad hunc lo-

cum erat adnotatum. *Ibid.* χόλον) Prave λόγον *F. Pb.* *l.* 3. πρῶτα) πρῶτον *Pb. Pd.* *Ibid.* αὐτὸς iidem *mssti*, qui supra ἐνείχεε dabant: sed deest vox *Edd.* — Agnoscunt vocem nostri omnes, excepto *Pb.* *l.* 5. ἐπαλιλλόγητο) ἐπαλλιλόγητο e superioribus editt. tenens Wesseling. postquam nihil monuit in *Var. Lect.* ad hunc locum, dein in *Addendis* haec adnotavit: „ἐπαλ„λολόγητο *Pass. Aldus* ceterique in vulgato acquie„scunt; non item *H. Stephanus* Thes. T. II. p. 637. „nec *Portus*, ἐπαλιλλόγητο scribentes, idque origini „adcommodatius. *Appianus* Mithrid. p. 308. τοσαῦτα „τοῦ Πελοπίδου παλιλογήσαντος." — ἐπαλιλλόγητο recte ed. *Reiz.* et seqq. et sic scriptum in *Pa.* In *F.* a pr. manu fuerant ἐπαλλλλόγητο, sed nunc ἐπαλλλόγητο, erasâ una ex geminis λ literis. Apud *Appian.* l. c. T. I. p. 659. nostrae ed. correctum hodie παλιλλογήσαντος: apud eumdem vero. Bell. Civil. III. 35. T. II. p. 443. in veram scripturam παλιλλογῶν consentiebant libri omnes. Apud *Herodotum* h. l. praecedens vocula οἱ abest *Pd.* *l.* 9. ἐν ἐλαφρῷ) ἐλαφρῶς *Arch.* *Ibid.* τύχης) Perperam ψυχῆς *F.* *l.* 11. γὰρ τοῦ παιδὸς) Sic *Arch. Ask.* — item *F. Pa. Pb.* quod recepi cum *Schaef.* Vulgo τοῦ παιδὸς γὰρ, quod cum aliis tenuit Wess. *l.* 13. πάριθι) Sic *Med. Ask.* [et *F.*] πάριθι omnes alii et *Ald.* — Sic *Pa. Pb. Pc.* et revocavit hoc *Schaef.* πάρειθι *Pd.*

CAP. CXIX. Lin. 4. κέκλητο scripsi cum *F.* qui quidem paulo ante in ἐγεγόνεε consentit cum aliis. Vulgo ἐκέκλητο. Amat variare verborum formas Herodotus. *Ibid.* οἰκία) Sic *Arch.* optime. οἰκεῖα vulgo. conf. cap. 109. Wess. — οἰκία tuentur *F. Pa. Pc.* *l.* 6. ἔτεα τρία καὶ δέκα) In *Pass.* est παῖς μοῦνος ἔτι τρία μάλιστα ἔτεα γεγονώς. Wess. — In *F.* παῖς εἷς μοῦνος ἔτι τρία καὶ δέκα κου μάλιστα γεγονὼς ἔτεα. Alii nil mutant. *l.* 7. Ἀστυάγεος) Ἀστυάγεω *Arch.* *l.* 8. κελεύῃ) Sic *Arch.* sed in rasurâ. Wess. — Sic vero et *F.* et *quatuor Paris.* quod cum *Schaef.* praetuli vulgato κελεύοι. *l.* 11. ἔψητε) ἥψητε *Ask.* *l.* 12. εὔτυκτα) Exscripsit *Suidas* in voce. εὔτυκα *Pass.* sed in ora vulgatum. — εὔτυκα etiam *F. Pa.* εὔτοκα *Pc.* *Ibid.* εἶχε ἑτοῖμα. ἐπεί τε) εἶχεν· ἐπεί τε *Pass.* sine medio. ἑτοῖμα interponunt plerique cum

Edd. qui ἔπειτα: sed *Medic.* et *Ask.* ἐπεί τε. Wess. — ἑτοῖμα tenent mss. nostri omnes, nisi quod ἕτοιμα, mutato accentu, *Pb. Pd.* Tum ἔπειτα solus *Pb.* *l.* 15. τράπεζαι ἐπιπλέαι μηλείων κρεῶν) Sic *Vind. Med. Ask. Arch.* sed sine ἐπιπλέαι *Arch.* Vulgo τράπεζα ἐπιπλέα. In ora *Steph.* est τράπεζαν ἐπιπλέαν, ex *Suida* in ἐπιπλέαν opinor, quamquam eius verba aliorsum [scil. ad VI. 139.] pertinent. Tum μηλείων *Arch.* Ceteri μηλίων. Wess. — τράπεζαι ἐπίπλεαι (sic) *F. Pa. Pd.* τρ. ἐπίπλειαι *Pc.* τράπεζα ἐπίπλεια *Pb.* Tum μηλείων tuetur *F.* et alii; μηλίων solus *Pc.* *l.* 16. τοῦ παιδὸς τοῦ ἑωυτοῦ) Sic *Med. Ask.* [*F. Pa. Pb. Pc.*] In *Edd.* τοῦ ἑωϋτοῦ παιδός. — Sic *Pd.* *Ibid.* πλὴν κεφαλῆς τε) πλὴν τῆς κεφ. *Pass.* [et *Pb.*] τε, quod ante *Gron.* aberat editis, dedere *Med.* et *Ask.* — et agnoscunt nostri mssti. *l.* 17. τἄλλα) τἆλλα *F.* τὰ ἄλλα *Pb.* et *ed. Sch.* et *B.* *l.* 21. Ἁρπάγου) τοῦ Ἁρπ. *F.* *Ibid.* παρέφερον *etc.*) Citat *Thom. M.* in Πρόσκειμαι. *l.* 24. προσστάντες) Sic scribendum putavi pro vulgato προστάντες, quod cum *edd* et *msstis* tenuit *Wess.* qui ex *Ask.* hîc adnotavit mendosum πρὸς πάντες. Mox ἀνακαλύπτειν *Remig.* pro ἀποκαλ. *l.* 25. αὐτέων) αὐτῶν *Med. Arch.* — Et sic nostri *mssti quinque.* Vulgatum ex *Aldo* revocavit *Wess.* et tenuere alii. *l.* 28. γινώσκοι) γινώσκει *Pb.* *Ibid.* βεβρώκοι) Sic *Med. Ask.* In ceteris βεβρώκει, ut *Ald.* Wess. — Cum *Med.* faciunt *mssti* nostri: unus *Pc.* indicativum habet *l.* 30. ἔρδη) Sic *Med. Arch. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] ἔρδοι *Edd.* cum *Paris. C.* et *Rem.* — ἔρδει *Pb.* ἔρδοι *Pd.* *l.* 32. θάψειν) θάπτειν *Pb. Pd.*

CAP. CXX. Lin. 1. ταύτην) Sic ora *Steph. Medic. Ask. Vind. Arch.* [Et nostri mss. omnes: itemque *Pass.* quippe ex quo nulla ab ed. *Gron.* discrepantia enotata est.] Vulgo τοιαύτην. *l.* 6. ἐπέζωσε *Arch. Med.* et *Ask.* ἐπέζησε alii cum *Aldo.* — Sic *F. Pa.* *Ib.* ἀμείβεται) ἀμείβετο *Arch.* haud male. — Sic et *F. Pa.* *l.* 10. βασιλέες scripsi cum *F. Pa. Pb. Pc. Pd.* Vulgo βασιλῆες. cf. ad c. 94. *l.* 11. ἀγγελινφόρους) ἀγγελιαφόρους *Ald.* et *Arch.* — Sic e nostris solus *Pb.* Caeteri ἀγγελιηφ. quod primus edidit *Steph.* *l.* 12. διατάξας εἶχε *Arch. Vind.* — quod probavit *Larch.* cum *Toup.* Emend. in Suid. P. III. p. 454. ed. Lips. (p. 175. ed. Lond.) et

adoptarunt *Schaef.* et *Borh.* Vulgo ἦρχε *edd.* et alii *mssti;* quod e correctione esse videtur. *l.* 12. καὶ νῦν ἐς τί) καὶ ἔτι, sine νῦν, *Arch. Vind.* *l.* 13. φέρειν) ἔχειν *Remig.* *Ibid.* εἶπαν) εἶπον solus *Pd.* *l.* 16. παρὰ σμικρὰ) παρὰ μικρὰ *Pc.* παρὰ τὰ σμικρὰ *F.* *l.* 17. ἡμῖν *Med. Ask. Rem.* [*F. Pa. Pc.*] Alii, uti *Aldus,* ἡμῶν. — Sic *Pb.* ὑμῶν *Pd.* *l.* 19. Ἀστυάγης) ὁ Ἀστυάγ. *F. Pb. Pd.* Tum vero perperam vulgo sic continuabatur oratio, Ἀστ. τοῖσδε καὶ αὐτός. Ὦ μάγοι *etc.* de quibus rectius distinguendis *Wyttenbach.* monuit in Select. Hist. Gr. p. 352. quem merito secuti sunt *Schaef.* et *Borh.* Atque ita, ut nos cum his fecimus, perspicue distinguitur oratio in ms. *Pb.* *l.* 20. γνώμην *Medic. Ask. Vind. Arch.* et *Steph.* margo. Vulgo τῇ γνώμῃ [ut VII. 220.] Vide *Gron.* Wess. — In πλεῖστος γνώμην consentiunt *quinque nostri mssti;* valetque idem ac πλεῖστος τῇ γνώμῃ. πλεῖστος τὴν γνώμην ex coni. edidit *Schaef.* Quid vero spectarit *Gronovius,* pro scripturâ γνώμην ad lib. V. cap. 41. provocans, non potui hariolari. *l.* 20. βασιλῆος) βασιλέως *F. Pa. Pb. Pd.* βασιλέος videri scripsisse *Herodotum*, supra dixi ad c. 94. Infra (*l.* 30.) ubi rursus βασιλῆος editur, βασιλέος praefert *Pa.* βασιλέως *F. Pd.* *l.* 21 *seq.* εἶναι δεινὸν οὐδὲν ἔτι) εἶναι ἔτι οὐδὲν *Remig.* — Sic *Pa. Pc.* quibus δεινὸν abest. εἶναι δεινὸν ἔτι οὐδὲν *F.* *l.* 22. μέν γε τοι) *Arch. Med.* μέν τοι *Ask.* et alii cum *Edd.* — γε agnoscit *F.* et *Parisini* (quod sciam) *omnes.* *l.* 27. περιιοῦσα ex *Arch. Ask. Paris.* duobus. [Immo sic unus *Pa.* cum *F.*] περιεοῦσα *Med.* cum *Aldo.* — περιοῦσα *Pb. Pc. Pd.* *l.* 32. σέο τε *Arch. Vind. Rem. Paris. C. Edd.* In *Med.* et *Ask.* enclitica deest. — Deest item *F. Pa. Pc.* In *Pd.* est πάντως ἔχομεν ἡμῖν σέο τε. *l.* 33. προσπτέον) προπτέον *Arch.* *Ibid.* In ἐωρῶμεν nil mutant libri, nisi quod ἑορῶμεν est in *F.* ὁρέομεν scripsit *Schaef.* suo arbitrio. *l.* 35. φλαῦρον *Ald. Vind.* aliique. φαῦλον *Medic. Ask. Rem.* — Sic et *F. Pa. Pc.* *Ibid.* καὶ σοὶ) Sic accentus signantur in *F.* et aliis; non καί σοι, ut vulgo. *l.* 36. παρακελευόμεθα *Med. Rem. Arch. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] In aliis et *Aldo* διακελ. — Sic *Pb. Pd.* *l.* 37. ἀπόπεμψαι ἐς Πέρσας) ἀπόπεμψε ἐς πέρας *Arch.*

CAP. CXXI. Lin. 2. τάδε *Med. Ask.* In plerisque, ut *Aldo*, τοιάδε. Wess. — τάδε tenent *mss.* nostri omnes. *l.* 3. τῇ σεωυτοῦ δὲ μοίρῃ) τῆς ἑωυτοῦ δὲ μοίρης *Arch.* — σεαυτοῦ h. l habet *F.* *l.* 4. περίεις scripsi cum *Pa. Pc.* Vulgo περιεῖς cf c. 124, 8. *l.* 5. πέμψω) προπέμψω *Pd.* *l.* 7. καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ) καὶ τὴν μητέρα σὴν λεγομένην, γυναῖκα δ' αὐτοῦ *Rem.* et ora *Steph.* quae glossa est. Wess. — Sic vero et noster *Pc.*

CAP. CXXII. Lin 2 ἐδέξαντο) ἔδεξαν *Arch.* *l.* 4. ἀσπάζοντο *Med. Arch. Ask.* [*F. Pa. Pb. Pc.*] ἠσπάζοντο vulgo. — Sic *Pd.* *l.* 6. φὰς) σφέα *Arch. Vind.* — σφέας *Pb. Pd.* *l.* 9. εἴη) ἐστι *Pb. Pd.* *l.* 11. ἥ τε) Nil mutant libri, sed vide ne scriptum oportuerit ἦ ἔ τε ταύτην ἐπαινέων, periphrastice pro ἐπῄνει ταύτην. Similiter quidem ἦσαν ἰέντες, I. 57, 10. Et sic ἦε i. q ἦν I. 181, 5. et 196, 19. *l.* 13. οὔνομα *F.* cum aliis. ὄνομα *Pa. Pc.* *l.* 14. περιεῖναί σφι) περί σφιν *Arch.* *Ibid.* κατέβαλλον) Placuit hoc, quod dedit *Pa.* Vulgo κατέβαλον *edd.* et *mss.* Quod vero in *ed. Wess.* κατέλαβον legitur, id operarum errore factum; nec enim aliud quam κατέβαλον voluerat ipse *Wess.* quo refertur nota in *Var. Lect.* „κατέλαβον *Arch.*" *l.* 16. κεχωρήκεε *Pb. Pd.* et alii cum *Edd.* κεχώρηκε *Pa. Pc.* et ed. *Schaef.* κεχώρηκεν *F.*

CAP. CXXIII. Lin. 4. ἀπ' ἑωυτοῦ γὰρ) ἀπὸ γὰρ ἑωυτοῦ *Arch.* Wess. *l.* 7. τὰς Κύρου τῆσι ἑωυτοῦ) Sic *Medic. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] τῆσι etiam *Steph.* ora. Vulgo τοῦ Κύρου τῇ ἑωϋτοῦ. — Sic et *Pb. Pd.* nisi quod puncta diaeretica super υ ignorant. *Ib.* πρὸ δ' ἔτι τούτου) Sic *Vind. Rem. Ask.* quos sequor. In *Med.* et *Arch.* δέ τι. [Sic fere *F.*] Vulgo πρὸς δ' ἔτι τούτῳ. — πρὸς δ' ἔτι (vel δέ τι) τούτου *Pb. Pd.* *l.* 9 *seq.* τῶν πρώτων Μήδων) Vide Lexic. in Biblioth. Coisliana p. 483. Wess. *l.* 11. τὸν Ἀστυάγεα ex *Arch.* Articulum omittunt alii. Wess. — Agnoscit eumdem, ni fallor, *Pc.* Duae voces τὸν Ἀστ. desunt *Pd.* *l.* 11. κατεργασμένου) κατεργασαμένου *Pb. Pd.* *l.* 12. τῷ Κύρῳ) Caret τῷ *Pd.* *l.* 13. ὁ Ἅρπαγος) Deest artic. *F. Pa. Pc.* *l.* 16. λαγὸν) *Arch.* [*Pa. Pc. F.*] Caeteri λαγών. *l.* 17. ἀποτίλας) Sic *Paris.* unus. ἀποτείλας *Edd.* cum *Med.* Wess. — At ἀποτείλας cum *Med.* habent *Pc. Pb.* et *F.* ἀπιττείλας *Pa.* Si unus e *Pari-*

sinis ἀποτίλας exhibet, is noster *Pd.* fuerit, e quo tamen nulla alioquin excerpta ad *Wesselingium* missa sunt. Sic vero h. l. corrigendum iam monuerat *Portus* in Lexic. ion. *l.* 17. ἐτέθηκε *Rem. Med. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] In aliis ἐπέθηκε. *l.* 18. βιβλίον) βύβλιον *Pass.* solito sibi more, itaque mox idem. Conf. lib. V. c. 58. In marg. ἐπιστόλιον. WESS. — βυβλίον puto (penacute) scripserat aut scribere voluerat *Wess.* quod habet *F.* h. l. et alibi, velut VIII. 128. Sic idem *F.* constanter βύβλος, ubi vulgo βίβλος. *Ibid.* γράψας τά οἱ ἐδόκεε) Sic *Vind. Med. Arch. Ask.* [item *F.* et *Paris.*] τά οἱ ἐδόκεε ἐγγράψας *Edd. Paris. A.* et *Remig.* — At e nullo *Parisiensium* nostrorum adnotata est haec scriptura. *l.* 20. ἀπέστειλε) ἀπέστελλε *F. Pa. Pc.* *l.* 22. λαγὸν iterum *Arch.* et mox denuo. λαγῶν reliqui. WESS. — At ionicam formam λαγὸν constanter etiam tenent *F. Pa. Pc.* *Ead. l.* ἐπειπεῖν) εἰπεῖν *Arch.* — et *Pb. Pd.* *Ib.* αὐτοχειρίῃ *Arch. Med. Rem. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] Vulgo αὐτοχειρί. *l.* 23. ποιεῦντι) Perperam ποιεῦντα *Pb. Pd.*

CAP. CXXIV. Lin. 1. ὁ δὲ δὴ) τὲ δὴ *Pa. Pb. Pd.* et sic etiam *F.* inter lineas quidem, sed a prima manu. *l.* 3. βιβλίον) βυβλίον rursus *F.* cum *Pass.* *l.* 5. ἐπορέωσι) ἐπορῶσι *Medic. Ask.* [*Pb. Pd.*] ἐπηρῶσι *Vind. Arch.* — ἐπορέωσι tuentur *F. Pa. Pc.* cum *Edd.* ἐπορέουσι ed. *Sch.* et *B.* *l.* 6. τοσοῦτον) τοσοῦτο *Pa.* *Ibid.* ἀπίκευ *Medic. Ask. Rem.* [*F. Pa. Pc.*] ἀπίκνευ *Arch.* Alii cum *Editis* ἀπίκνεο. — ἀπικνεῦ *Pb. Pd.* *Ead. l.* σεωυτοῦ) Sic *Med. Ask. Rem.* [*F. Pa. Pc.*] ἑωϋτοῦ *Ald. Arch. Vind.* — ne id quidem male. ἑαυτοῦ *Pb. Pd.* Conferri *Wess.* iussit cap. 108. Puncta vero diaeretica, quae literae υ superne inponuntur in editis, non comparere in msstis iam olim plus semel monui. *l.* 7. τῖσαι scripsi cum *Pa. Pc. Pd.* τίσαι *F.* cum *Edd.* *l.* 8. περίεις) Sic *Pass.* et ad oram περίης. — περίεις h. l. non modo *Pa.* et *Pc.* ut cap. 121, 4. sed et *F.* Vulgo περιεῖς, tamquam a περιέω formatum, sed ne id quidem Ionum more. *l.* 11. πέπονθα abest *Pc.* *Ibid.* ἀπέκτεινα) ἀπέστειλα *F.* prave, sed alterum inter lineas, ab alia quidem manu. *l.* 12. ἢν βούλῃ) εἰ βούλει *Arch.* — βούλει est etiam in *Pb. Pd.* tum in eisdem vitiose πυθέσθαι. *l.* 13. ἄρξεις) ἄρξῃς *Pc.*

l. 15. ἀποδεχθῶ) ἀποδειχθῶ *Pb. Pd.* *l.* 16. ἀντία σευ) ἀντῆσαι *Ald.* ora *Steph. Vind. Arch.* — Sic et *Pb. Pd.* ἀντία σευ primus in contextu posuit *Steph.* suffragantibus msstis. *F. Pc.* aliisque. Similiter ἀντία σέο *Pa.* In *ora* vero *Steph. ed. pr.* indicatur scriptura huiusmodi, ἔσται ἀντῆσαί τοι pro quo in *ed. sec.* ἀντῆσαι ἔσται τοι. *Ibid.* ἔστι τοι τὰ) Sic *Pass.* et *Rem.* [item *F.* et *Paris.*] ἔστι τὰ, absque τοι, *Med.* ἔσται τοι τὰ *Ask. Arch. Vind.* — Sic vero et *Ald.* et *Steph.* *l.* 17. ἄλλος Μήδων) ἄλλων Μήδων *F.* *l.* 19. πειρήσονται) ποιήσονται *Arch.*

CAP. CXXV. Lin. 1. ὅτεῳ *F.* cum *Edd.* ὁτέῳ *Pc.* *l.* 2. ἀναπείσει) ἀναπεῖσαι *Med.* [Immo ἀναπείσαι *Med.* certe *ed. Gron.* Sed vitiosum ἀναπεῖσαι habet *F.*] Ceteri, ut *Paris.* tres, *Ask. Vind. Remig. Arch.* in vulgato adquiescunt. *l.* 3. εὑρίσκεται) Sic *Med.* In *Ask.* εὕρισκέ τε. [quod recepit *Schaef.*] Plures cum *Aldo* εὕρισκε. — Sic quidem solus e nostris *Pb.* Caeteri cum *Med.* faciunt. *Ib.* ἐποίεε δὲ τάδε) Sic *Edd.* [editi ante *Gron.*] et *Paris.* duo, *Arch. Vind. Rem.* καὶ ἐποίεε δὴ ταῦτα *Ask.* [quod adoptavit *Schaef.*] ultimum et in *Med.* ἐποίησε δὲ *Arch.* — ἐποίεε δὴ ταῦτα, absque καὶ, habet *F.* cum *Med.* sicut cum *Gron.* edidit *Wess.* τάδε habent *Paris. quatuor.* *l.* 4. βιβλίον) βυβλίον *F.* et mox iterum, ut supra. *l.* 4. ἀλίην *etc.*) Citat *Eustath.* in Iliad. β'. p. 170, 20. [pag. 135 extr. ed. Bas.] *l.* 6. Ἀστυάγεά μιν) Ἀστ. μὲν *Ald.* [et *Pa.*] quod *Chythraeus* merito correxit. Wess. *l.* 7. ἀποδεικνύναι) ἀποδεικνῦναι *Pa. Pb. Pc. Pd.* Vulgatum tenet *F.* *l.* 10. αὐτέων) αὐτῶν *F.* *l.* 11. ἐξ) ἐξ *Arch.* *l.* 12. ὧλλοι) ὦλλοι *Arch.* cum *Med. Ask.* Vulgo ἄλλοι. In *Paris. C.* ἐξ ὧν ὦλλοι πάντες ἀρτέαται Πέρσαι, Πασαργ. In aliis omnibus Ἀρτεάται, Πέρσαι, et sic *Steph. Byz.* in voce. Wess. — ὦλλοι cum *Med.* edidit *Wess.* Equidem ὧλλοι scripsi cum nostris *Pa. Pc.* ὦλλοι habet *F.* sicut ed. *Sch.* et *B.* ἄλλοι est in *Pb. Pd.* Tum ἀρτέαται recte primus edidit *Wess.* quod e nostris *Parisinis* unus habet *Pd.* sic vero et noster *F.* ἀρτεᾶται *Pa. Pc.* item *Pb.* qui aliàs apud *Wess.* est *Par. C.* *l.* 13. Μαράφιοι *Med. Ask. Rem.* ora *Steph.* Alii Μεράφιοι — Cum *Med.* faciunt *F.* et *Parisienses.* *Ibid.* Μάσπιοι *Med. Ask. Remig. Arch.* ora

Steph. [et *F. Pa. Pc.*] Alii Μάτιοι. Quae de *Pasargadis* adduntur, citat *Eustath.* in Dionys. Perieg. vs. 1069. p. 2⁵0. WESS. — Πασαργάδαι, ἄριστοι Περσῶν κατὰ Ἡρόδοτον. *Eustath.* l. c. p. 183. edit. Oxon. 1717. *l.* 13. τουτέων) τούτων *F.* *l* 14. Ἀχαιμενίδαι) Ἀχαιμενίδες *Arch.* — et *Pd.* qui δ' Ἀχ. pro καὶ Ἀχ. *Ibid.* φρήτρη) Post *Aldum* omnes φήτρη. [*Pb. Pd.*] Melius φρήτρη *Arch.* et *Pass.* — Sic *F Pa. Pc* *l.* 15. ἄλλοι δὲ) Rursus ὧλλοι δὲ ed. *Sch.* et *Borh.* Nil mutant libri vett. *l.* 16. Πανθιαλαῖοι, Δηρουσιαῖοι, Γερμάνιοι) Πενθιάδαι, Δηρουσαῖοι, [et iidem Δηρούσιοι] Καρμάνιοι *Steph. Byz.* in Δηρουσαῖοι. Πανθιαλαῖοι, Δορουσαῖοι *Remig.* WESS. — Πανθήλαιοι *Pb. Pd.* *l.* 17. ἀροτῆρες) ἀρωτῆρες *Pc.* *Ibid.* εἰσί) Sic *Pa.* cum accentu, bene in fine periodi. Vulgo εἰσι enclitice. ἔασι: *F.* *Ibid.* νομάδες, Δάοι) Habet hinc *Eustath.* in *Dionys.* vs. 305. *l.* 18. Σαγάρτιοι) Σαγαρτίδες *Rem.* — Σαργάτιδες *Pc.*

CAP. CXXVI. Lin. 3. γάρ τις χῶρος) γὰρ τῆς χώρης *Pass.* — Sic et *F. Pa. Pc.* *l.* 4. εἴκοσι πάντη. τοῦτον *etc.*) Olim sic edebatur εἴκοσι· πάντη τοῦτον *etc.* pro quo WESSELING. ita edens, εἴκοσι· πάντα τοῦτον *etc.* in *Var. Lect.* haec adnotavit: „εἴκοσι πάντη· τοῦτον *Paris.* „*C.* πάντα *Arch.* quod malo." — Et *Wesselingii* scripturam tenuere posteriores editores: at mihi unice probanda visa est ista, quam non modo noster *Pb.* exhibet, (qui Wesselingio *Paris. C.* est) sed etiam *Pa. Pc.* et *F.* Sic voce πάντη alibi utitur Noster, velut *lib.* I. 181, 8. II. 168, 4. *l.* 5. ἐξημερῶσαι) ἐξερημῶσαι ora *Steph.* ex *Aldo*, quod et *Paris. C.* WESS. — Nempe sic noster *Pb.* et is quidem solus. Simplex verbum ἡμερῶσαι in eadem narratione habet *Polyaenus* lib. VII. p. 480. ed. Cas. *l.* 9. τὠυτὸ) τωυτὸν *Pass. Ask.* [et *F.*] τὸ ἑωυτὸ *Arch.* *l.* 10. ἔθυε) Sic *Arch.* ut vulgo olim, et *Paris. A. B.* [nostri *Paris. omnes.*] ἔθυσε *Medic. Ask.* — et *F.* *Ibid.* δεξόμενος *Med. Ask. Rem.* δεξάμενος [nisi operarum errore sic scriptum in *Var. Lect.* apud *Wess.* pro δεξόμ.] *Vind. Arch.* Vulgo δεξιωσόμενος. — In δεξόμενος consentiunt nostri libri. *Ibid.* τῶν Περσέων τὸν στρατόν.) τῶν Περσέων στρατόν. *Pass. Ask.* et *Arch.* Commodius τὸν Περσέων στρατὸν *F.* *l.* 11. ἐπιτηδεωτάτοισι) Sic

Ask. Reliqui ἐπιτηδειοτάτοισι, contra morem. — Ionicam formam, quam ex *Ask.* merito adscivit *Wess.*, tuentur nostri libri omnes, excepto *Pd.* *l.* 13. λειμῶνα *Med. Arch. Ask.* Pluralem numerum alii maluerunt. — λειμῶνας *F.* cum *Edd.* ante *Gron.* Singularem tenent *Paris.* *l.* 14 *seq.* κότερα τὰ τῇ *etc.* Desunt *Arch.* et *Vind.* usque in πολλόν. *l.* 16. αὐτέων) αὐτῶν *F.* *l.* 18. In *Pass.* τοῦτο supra scriptum habet τότε. *l.* 21. ἔστι *Med. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] Ceteri ἔσται. — Post ἔστι in *F.* inseritur δὲ, perperam. *Ibid.* μυρία negligit *Arch.* *l.* 22 *seq.* Duo verba ἐμέο πείθεσθαι dedere *Med. Arch. Ask. Vind.* Omittunt ceteri. — Tuentur eadem verba nostri mssti. *l.* 24. γίνεσθε) γίνεσθαι *F. Pb.* *l.* 27. τἄλλα) τᾶλλα *F. Pa. Pc.*

CAP. CXXVII. Lin. 1. μέν νυν) δέ νυν *Arch.* *l.* 3. πρήσσοντα ταῦτα) ταῦτα πρήσσ. *F.* *l.* 4. ἐκάλεε) ἐκάλεσε *Paris. A. B.* Wess. — Nempe sic *Pa. Pc.* sed vulgatum tenet *F.* *l.* 5. ἥξοι cum aliis tenet *F.* ἥξει *Pa. Pd.* *Ibid.* αὐτὸς Ἀστυάγης) Ἀστ. αὐτὸς *Arch. Ask.* — et *F.* *l.* 6. βουλήσεται) βούλεται *Arch.* *l.* 8. αὐτέων) Sic *Ald.* In aliis editt. αὐτέως, vitio scripturae. αὐτὸν *Arch. Vind.* [et *Pb.*] αὐτῶν *Med. Ask.* — et sic *F. Pa. Pc. Pd.* Et paulo post iterum αὐτῶν iidem *Med.* et *Ask.* cum *F.* et *Pa. Pb. Pc. Pd.* *Ibid.* ἀπέδεξε recte *Med. Ask.* [*F. Pa. Pc. Pd.*] Alii ἀπέδειξε. In *F.* est Ἅρπαγον ἀπέδεξε. *l.* 10. συνέμισγον) συνέσμιγον *Ask. Arch.* — Sic et *Pb.* Nude ἔμισγον *F.* *l.* 12. πρὸς τ. Π.) Sic *Vind. Remig. Ask. Med.* [et nostri mss. omnes.] Alii παρὰ τ. Π.

CAP. CXXVIII. Lin. 4. ὁ Κῦρος) Abest artic. *F. Pa. Pc.* *l.* 5. ἀνέγνωσαν) Habent *Thom. M.* et *Suidas* in Ἀναγινώσκω. Adde *Suidam* in Μετεῖναι, ubi scholion; et vide viros eruditos ad *Thomam.* In *Pass.* ἀνέγνωσαν explicatur ad oram ἀνέπεισαν, unde *Suidae* aberratio in Μετεῖναι. Wess. — Scil. apud *Suid.* l. c. pro ἀνέγνωσαν ex scholio scribitur ἀνέπεισαν. *l.* 7. τῶν Μήδων ἐν τῷ ἄστεϊ) ἐν τῷ ἄστεϊ τῶν Μηδ. *F. Pa.* *l.* 9. ἐσσώθη) ἐσώθη *Arch.* [*Pb.* et a pr. m. *F.* unde dein factum ἠσώθη.] ἑσώθη *Ask.*

CAP. CXXIX. Lin. 1. Ἀστυάγεϊ) Ἀστυάγῃ *Arch.* sui moris tenax. Wess. — Mox προστὰς scripsi, pro

προστὰς, quod dabant scripti editique. cf. c. 86, 17. et 119, 24. *l.* 4. εἴρετο) Pertinaciter suum morem servans *F.* ἤρετο scribit, et paullo post ἀντήρετο. *l.* 5. ἐθοίνισε) ἐθοίνησε *F. Pc.* quemadmodum edidere *Schaef.* et *Borh.* quibus praeiverat *Valcken.* cuius vide *Notam* ad h. l. *Ib.* In ὅ τι εἴη ἢ *etc.* nil mutant libri, nisi quod ἢ non habet ms. *F.* *l.* 7. Verbum ποιέεται deest eidem ms. *F.* *l.* 8. γράψαι) Sic *Medic. Ask.* et alii cum editis. γράψας *Arch.* *l.* 8. τὸ πρῆγμα ἑωυτοῦ δὴ δικαίως) τὸ πρ. δὴ ἑωυτοῦ δικ. ms. *Ask.* [et sic edidit *Wess.* consentientibus puto codd. *Paris.*] τὸ δὴ πρῆγμα ἑωυτοῦ δικ. *Arch.* Vulgo καὶ τὸ πρῆγμα δὴ *etc.* *Med.* δὴ omisit. Wess. — Equidem codicem *F.* secutus sum, qui δὴ proxime ante δικαίως ponit; et sic etiam debuisse videtur *Med.* in quo δὴ ante δικ. intercidit. *l.* 10. καὶ ἀδικώτατον) Perperam καὶ δικαιώτατον *F.* *l.* 11 *seq.* σκαιότατον usque ἑωυτοῦ γε desunt ms. *F.* *l.* 12. εἰ δὴ δι' ἑωυτοῦ γε) εἴ γε δι' *Arch.* γε post ἑωυτοῦ interponunt *Med.* et *Ask.* Alii prorsus ignorant. Wess. — Ignorant γε *Pc.* Alii *Parisini*, ni fallor, ibidem ponunt ubi nos cum *Gron.* et *Wess.* posuimus praeeunte *Med.* In *F.* plura hic deesse, modo monui. *l.* 14. εἵνεκεν) Sic *F. Pa. Pc.* Vulgo εἵνεκε. cf. ad c. 4, 12. *Ib.* δέον) Sic *Med. Ask.* In *Edd.* δεῖν. — Agnoscunt δεῖν *Pa. Pb. Pd.* ne hoc quidem absurde, ut mihi videtur. Cum *Med.* quidem consentit *F.* et *Pc.* ni fallunt excerpta. *l.* 16. εἶναι deest *Pd.* *l.* 18. δεσποτέων) δεσποτῶν *Arch.* — et *Pb. Pd.* *l.* 19. τὸ πρὶν distinctis vocibus (ut similia alia) scripsi cum *F. Pc. Pd.* Vulgo τοπρίν.

CAP. CXXX. *Lin.* 2. κατεπαύσθη *Pass.* haud perperam. Sic Δημαράτου καταπαυσθέντος, lib. VI. cap. 71. Wess. — Eamdem verbi formam tuentur *F. Pa. Pc.* quam adoptavi pro vulgata κατεπαύθη. *l.* 5. δυῶν) Rursus δυῷν vulgo *edd.* omnes, praeter *Schaef.* Et mox παρὲξ ed. *Wess. Reiz.* et *Borh.* invitis msstis. *l.* 8. κατεστράφθησαν) Sic *Med. Ask.* [*Pa. Pb. Pc.*] Alii κατεστράφησαν. — Sic noster *F.* et *Pd.* *l.* 10. Ἀστυάγεα δὲ) τὸν δὲ Ἀστ. *Arch.* *l.* 13. ἐβασίλευσε) Vulgo καὶ ἐβασ. Delevi copulam auctoritate codicum *F. Pa. Pc.* *l.* 14. τὸ πρότερον) Sic *Pb. Pd.* ut alibi etiam *F. Pa. Pc.* qui

hic neglexerunt articulum. Vulgo una voce τοπρότερον *edd.*

CAP. CXXXI. Lin. 1. Πέρσας δὲ *etc.* Exscripsit *Origenes* c. Celsum VII. p. 738. Wess. *Ibid.* τοῖσδε) Sic *Pass. Ask.* et *Orig.* non male. Wess. — Sic et noster *F.* quod recepi. τοισῖσι *ed. Wess.* cum *Ald. Steph.* et *Gron.* τοισῖσδε *Pa.* et ed. *Reiz.* τοιοῖσιδε *Pb. Pc. Pd.* et ed. *Borh.* τοισίδε ed. *Sch.* Mox, in χρεωμένους nil mutant libri; sed χρεομένους ed. *Sch.* *l.* 3. ποιευμένους abest ms. *F.* *l.* 4. δοκέειν) δοκέει primus edens Wess. auctores citavit „*Arch.* et *Orig.* δοκέειν *Ald.*" — δοκέει post *Wess.* tenuit *Reiz.* sed δοκέειν haud immerito revocarunt *Schaef.* et *Borh.* Et sic sane *F. Pa. Pb. Pc.* cum *aliis msstis*, e quibus in Excerptis suis nil adnotatum repererat *Wess.* quoniam cum ed. *Gron.* consentiebant, cum qua collati erant. *l.* 5 *seq.* οἱ δὲ νομίζουσι *etc.*) Descripsit *Strabo*, nonnullis mutatis, lib. XV. pag. 1064. 4. [p. 732. ed. Casaub.] Wess. *l.* 6. οὐρέων) Sic *Paris. B.* et alii. ὀρέων *Arch.* et *Med.* — Ionicam formam tuentur libri nostri omnes. *l.* 7. θυσίας) Hanc vocem negligunt *Vind.* et *Arch.* — sed agnoscunt alii omnes. *Ibid.* τὸν κύκλον *etc.*) Habet *Eusth.* in Homer. p. 128, 24. [*Iliad.* α'. p. 97. ed. Bas.] Wess. *l.* 8. ἡλίῳ τε) Deest τε *Pd.* *l.* 10. μούνοισι θύουσι) θύουσι μόνοισι *F.* — „θύουσι abest *Arch. Vind.* in quo utroque sequi„tur hiatus usque in cap. 136." Wess. — Idem est hiatus in codd. *Pb. Pd.* et apud *Vallam*, inde a verbo ἐπιμεμαθήκασι, usque illa, ἡγέαται ἰσχυρὸν εἶναι, c. 136, 5. Sed habent tamen iidem codices nonnulla interiecta: scilicet ex cap. 133. ista, Ἡμέρην δὲ usque ἕκαστος ἐγένετο: tum rursus ex eodem cap. *l.* 12 *seqq.* οἴνῳ δὲ usque φυλάσσεται: denique ex cap. 135. haec, Ἐπιτηδεύουσι δὲ καὶ εὐπαθείας παντοδαπὰς πυνθανόμενοι. *l.* 13. Ἀλίττα) Ἄλιττα *F.* Ἄλιττα *Pa.*

CAP. CXXXII. Lin. 2. κατέστηκε ex *Pass.* laudavit *Wess.* — Dederunt hoc vero etiam *F.* et *Pa.* unde adscivi cum *Schaef.* pro vulgato κατεστήκεε. *l.* 4. χρέωνται) χρέονται *ed. Schaef.* praeter librorum auctoritatem. *l.* 5. στέμμασι) πέμμασι maluerat *Valk.* coll. c. 160. sed nil h. l. variant libri. *Ibid.* τῶν δὲ)

Sic recte ed. *Reiz.* et seqq. atque ita scriptum in *F.* Vulgo olim τῶνδε. *Ibid.* θέλει) θέλῃ *Ask.* — ἐθέλῃ *F.* *l.* 7. τὸν τιάραν) τὸν *Med. Ask.* Alii τήν. Wess. — In τὸν consentit *F.* in quo quidem ab alia manu τὴν inter lineas. *Herodotum libro I.* in masc. gen. usurpasse istud nomen diserte *Hesychius* monuit. In τιάραν consentiunt vett. libri omnes, sicut in τιάρας III. 12. et VII. 61. Sed τιήρην scripsisse *Herodotum* censuerat *Wess.* idque in contextu posuerunt h. l. *Reiz. Schaef.* et *Borh.* Facile equidem mihi persuadeam, τιάρην ionicâ terminatione scripsisse auctorem, tamquam a recto casu ὁ τιάρης: sed in exotico vocabulo nil opus erat ut mediam vocalem α in η mutaret ionicus scriptor; quamquam et hac formâ scriptum idem vocab. apud eumdem Nostrum reperitur lib. VIII. 120. *l.* 9. πᾶσι τοῖσι) τοῖσι πᾶσι *F.* *Ibid.* κατεύχεται etc.) Habet hinc *Thom. Mag.* in voce. Wess. *l.* 11. αὐτὸς γίνεται) αὐτῷ γίνεται *Ask.* Wess. — Nec absurde αὐτῷ, hoc sensu: *Si cunctis Persis bene fit, fit etiam ipsi.* *Ibid.* διαμιστύλας *Ask.* Alii διαμυστίλας. — Veram scripturam tuentur *F.* et *Paris.* Mendosam tenuerat *Gron.* cum *Ald.* et *Steph.* *l.* 12. ὑποπάσας *Med. Ask.* Vulgo cum *Paris. B.* ὑποσπάσας. Wess. — Mendosum ὑποσπάσας adnotatum e nostro *Pc.* *l* 13. πάντα τὰ κρέα) Caret τὰ *F.* *l.* 19. ὁ λόγος) Iterum h. l. articulus abest ms. *F.*

CAP. CXXXIII. Totum hoc caput verbo tenus exscripsit *Athenaeus*, lib. IV. cap. 23. nostrae edit. (p. 143. seq. ed. Cas.) servato etiam fere ubique ionismi colore. *l.* 6. πένητες αὐτέων) αὐτῶν *F.* quam in formam paulo ante consentiunt libri omnes, ubi solus *Schaef.* αὐτέων posuit. *l.* 7. χρέωνται *F.* cum aliis *mss.* et *edd.* Sed χρέονται, ut constanter habet *ed. Sch.* sic scribitur apud *Athen.* l. c. rursusque apud eumdem lib. XIV. cap. 47. ubi nonnulla ex hoc cap. repetuntur. *Ibid.* ἐπιφορήμασι) ἐπιφορήματα hinc producit *Eustath. Hom.* p. 1141, 3. Wess. — *Eustath.* ad Iliad. σ'. p. 1191, 44. ed. Bas. item *Suidas* et *Zonar.* in Lexic. h. v. *l.* 8. οὐκ ἁλέσι) Sic *Medic. Ask.* Ad marginem *Athenaei* ex Cod. Farnesiano adscripsit *Muretus* οὐκ ἄλλεσι lib. IV. 10. p. 144. [ed. Cas.] ubi haec citantur. Verum

lib. XIV. 11. οὐ καλοῖσι, quomodo *Paris.* et editi omnes. Wess. — Scil. apud *Herodot.* h. l. ante *Gron.* edebatur οὐ καλοῖσι, quae scriptura ex *Pc.* adfertur in nostris excerptis. Ex *Pa.* nulla ab exemplo Wesselingiano adnotatur discessio, ut videatur ille codex cum scriptura a *Wess.* recepta consentire. In nostro *F.* quemadmodum et in cod. *Med.* (*Gronovio* teste) et in vestustissimo Athenaei codice, nostrae editionis in usum Parisiis olim diligenter excusso, sic scribitur εὐκαλέσι: unde *Gronovius*, satis quidem inepte, οὐ καλέσι edidit, sed in *Notis* monuit, οὐκ ἀλέσι videri scriptum oportuisse; quam scripturam, ut unice veram, merito recepit *Wess.* Iam quod de *Mureti* notatis ad Athenaeum refert idem vir doctus, id sumsit ex exemplo editionis Basileensis, cui castigationes *Caninius* et *Muretus* e msstis Vaticano et Farnesiano adscripserant; quo libro usum se esse docet ipse in *Dissertatione Herodotea* p. 96. ubi hunc Herodoti locum pertractavit. *Ibid.* διὰ τοῦτο φασὶ) Sic accentus signantur in *F. Pa. Pc.* non, ut vulgo, διὰ τοῦτό φασι l. 12. οἴνῳ δὲ κάρτα) οἴνῳ δὲ Πέρσαι κάρτα *Pb. Pd.* scil. quoniam in his codd. praetermissa sunt quae praecedunt, ut supra dictum. *l.* 13. οὐκὶ οὐρῆσαι) οὐκ οὐρ. apud *Athen.* *l.* 15. σπουδαιέστατα) Sic *Med. Ask.* [et *F.*] σπουδαιότατα *Paris. A. B.* [sc. *Pa. Pc.*] et *Edd.* etiam *Athenaeus* p. 144. Wess. — Quae *Suidas* v. Εἰσηγήσαιντο de deliberandi more apud Persas refert tamquam ex *Herodoto* ducta, sunt ea ex alio auctore exscripta, qui rem ex Herodoto mutatis verbis desumserat. Conf. eumdem *Suid.* in Οἴνου πιεῖν.

CAP. CXXXIV. Lin. 1. Ἐντυγχάνοντες) Wesselingius cum *Gron.* h. l. Οἱ συντυγχάνοντες edens, et *l. seq.* etiam οἱ ἐντυγχ. tenens cum superioribus editionibus, haec adnotavit: „Οἱ συντυγχ. *Med. Paris. A. B. Pass.* et *Ask.* qui mox συντυγχάνοντες.“ — Scilicet *l.* 2. pro vulgato olim οἱ ἐντυγχ. mssti *Pass.* et *Ask.* οἱ συντυγχ. dabant, et sic etiam noster *F.* qui cuncti *l.* 1. cum ed. *Ald.* et *Steph.* in Ἐντυγχάνοντες (absque articulo) consentiunt. Et est haec haud dubie commodissima veraque scriptura, quam ante nos iam *Schaeferus* perspecte restituit auctori,

nisi quod suo more ξυντυγχ. pro συντυγχ. scripsit. Nec vero dubito, cum *Pass. Ask.* et nostro *F.* etiam *Mediceum* codicem consensisse, sed errasse *Gronovium*, quum scripturam οἱ συντυγχ, quae ad finem huius ἕκτεως spectabat, temere ad initium referret. Etiam, quod in *ora Steph.* ad initium ἕκτεως refertur γρ'. συντυγχάνοντες, id ad finem referri debuisse videtur. Praeterea hoc proprium hic habet noster cod. *F.* quod post ἀλλήλοισι dativum participii ἐοῦσι interserit. Denique, pro vulgato ὅμοιοί εἰσι. ὁμοῖοι εἰσὶ scripsi cum *Pa. Pc.* Poteram et ὁμοῖοί εἰσι scribere cum *F.* *l.* 4. *et* 5. οὔτερος) ὁ ἕτερος ed. *Sch.* et *B.* praeter caussam. οὔτερος utrobique *F.* *l.* 9. ἑκαστάτω) ἑκάστω *Ald.* Vide *Foesii* Oeconom. in Ἑκάστω. Wess. — Vulgatum primus recepit *Steph.* in ed. 2. consentientibus msstis. *l.* 12. κατὰ λόγον τὸν λεγόμενον) Sic primus recte edidit *Reiz.* quum vitiose τῷ λεγομένῳ darent *edd.* et *mssti*, ubi Wess. satis habuerat adnotare: „κατὰ λόγον τὸν λεγόμενον mavult *Abreschius*." *l.* 13. ἀπὸ ἑωυτῶν scripsi cum *F.* Vulgo ἀπ' ἑωϋτῶν *l.* 15. συνκαπάντων) σὺν ἁπάντων *Ask.* *l.* 16. μάλιστα scripsi cum *F.* Vulgo μάλα, perincommode.

CAP. CXXXV. Lin. 4. θώρηκας) Sic *Med. Ask.* θώρακας vulgo. — Ionicam formam tuentur *Paris.* et *F.* *l.* 7. αὐτέων) Sic *Med. Ask.* Alii αὐτῶν perperam. Wess. — αὐτῶν cum edd. vett. tuentur *F. Pa. Pc.* haud male in masc. gen. *Ibid.* κουριδίας iidem *Med. Ask.* [et *F. Pa.*] κουριδίους Edd. [et *Pc.*] Quae praecedunt, exscripsit *Schol.* in *Gregor. Naz.* Stelit. I. p. 64. Wess. *l.* 8. κτῶνται) κτέονται ed. *Sch.*

CAP. CXXXVI. Lin. 3. ὁ βασιλεὺς) Deſit ὁ *Ask.* — item *F. Pa. Pc.* *l.* 5. παιδεύουσι δὲ *etc.*) Sumsit hinc *Eustah.* in Dionys. vs. 1056. Wess. *l.* 6. ἱππεύειν *etc.*) Habet hinc *Thomas. M.* in Ἀληθεύω. Wess. *l.* 7. πενταετὴς) πενταέτης ed. *Gron.* et seqq. Revocavi cum *Schaef.* acutam vocem, quam dabant ed. *Ald.* et *Steph.* cum msstis *F. Pa. Pb. Pd.* non male, licet paullo ante πενταέτεος scribatur. *l.* 9. τοῦ δὲ scripsi cum *F.* et *Pa.* Vulgo τοῦδε. Commodius τοῦδε δὲ foret. *Ibid.* τοῦτο οὕτω) Sic *Medic. Ask. Arch. Vind.* et ora *Steph.* In *Pass.* et aliis οὕτω deſit. — Deest οὕτω edd. ante *Gron.*

et msstis nostris *F.* et *Pb.* neque utique desiderabatur. *l.* 10. μηδεμίην ἄτην) In *Arch.* et *Vindob.* [et nostro *Pb.*] βλάβην ἀνδῆ, quae est glossa vulgati ἄτην ἀνδῆ. In *Med.* et *Ask.* ἀνδῆ desideratur; iidem μηδεμίαν. Wess. — Nudum ἄτην (absque ἀνδῆ, quod iungebatur in ed. *Ald.* et *Steph.*) habent *F. Pa. Pc.* cum *Med.* et *Ask.* βλάβην, absque ἀνδῆ, *Pd.* μηδεμίαν cum eisdem *Med.* et *Ask.* habet *F.* in quo constanter nominativus et accusativus μία, μίαν, μηδεμία, μηδεμίαν formantur, numquam μίη, μίην etc. *l.* 11. προσβάλη *Arch.* et *Pass.* — item *F.* et *Pa.* idque praetuli vulgato προσβάλλη.

CAP. CXXXVII. Lin. 2. τὸ μὴ) τὸ δὲ μὴ *Ask. Ibid.* αἰτίης) αἰτίας *F.* *l.* 3. μήτε τῶν) μήτε τινὰ τῶν *Arch.* *l.* 5. *seqq.* ἀλλὰ λογιζόμενος *etc.* Absunt haec ab *Arch.* et *Vind.* usque in cap. 138. — Desunt eadem *Pb. Pd.* et *Vallae*, usque ad finem huius capitis. *l.* 7. κω λέγουσι) κολύουσι *F.* prave. *l.* 8. οὐδὲ μητέρα *Med. Ask.* [*F. Pa.*] ἢ μητ. *Edd.* — et *Pc.* *Ibid.* ἀλλὰ ὁκόσα) ἀλλ' ὁκόσα *F.* *l.* 11. δή φασὶ) Sic notantur accentus in ed. *Ald.* et mss. *F. Pa. Pc.* δή φασι ed. *Steph.* et seqq. *Ibid.* οἰκὸς *Med. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] Alii εἰκὸς, sine caussa. *Ibid.* ἀληθέως *Med. Ask.* [*F.*] Alii ἀληθῶς. — Sic *Pa. Pc.* cum edd. vett.

CAP. CXXXVIII. Lin. 1. Ἅσσα *Med. Rem. Ask.* et ora *Steph.* [*F. Pa. Pc.*] Vulgo ὁκόσα. — Sic *Pb. Pd.* Iidemque post ἔξεστι inserunt Πέρσῃσι. *l.* 4. *seqq.* πολλῶν μὲν καὶ *etc.* Desiderantur haec, et quae sequuntur usque ad finem capitis 177, in codd *Pb. Pd.* et apud *Vallam:* eademque lacuna est in codd. *Arch.* et *Vind.* de qua *Wesseling* ad cap. 140. monuit. Exhibentur tamen h. l. in eisdem codicibus ex reliquo cap. 138. et e duobus consequentibus capitibus excerpta nonnulla huiusmodi: καὶ τὸ ἐς ποταμὸν ἐνουρέειν, ἢ πτύειν, ἢ χεῖρας ἐναπονίζεσθαι, ἢ ἄλλο τι ποιέειν. σέβονται δὲ ποταμοὺς πάντων μάλιστα. τὰ δὲ οὐνόματα τῶν Περσέων πάντα τελευτῶσιν ἐς τωὐτὸ γράμμα, τὸ Δωριέες μὲν σὰν καλέουσιν, (καλέουσι *Pd.*) Ἴωνες δὲ σίγμα. Οὐ πρότερον δὲ παρ' αὐτῆς (sic *Pb.* qui παρ' αὐτοῖς debuerat: παρ' αὐτῶν *Pd.*) θάπτεται νέκυς, πρὶν ἂν ὑπ' ὄρνιθος ἑλκυσθῇ. (sic *Pb.* ἑλκυσθῆναι *Pd.*) τοῦτα

μέν νυν οὕτω τελεῖται. *l.* 6. λεύκην ἔχῃ) Sic *Med.* [*F. Pa.*] ἔχει *Ask.* ἔχοι *Paris. A.* [noster *Pc.*] cum Editis. λεύκην sumsit hinc *Suidas.* WESS. — λεύκην hinc etiam citavit *Glossator Herodoti*, et *Gregor.* Dialect. ion. §. 112. *l.* 9. ταῦτα ἔχειν scripsi cum *F.* et *Pass.* e quo laudavit hoc *Wess.* Vulgo ταῦτ' ἔχειν. *l.* 10. πολλοὶ καὶ ἐλαύνουσι) Ante *Reizium* omnes ediderant πολλοὶ ἐξελαύνουσι, quam ad scripturam nihil varietatis nec a *Gronov.* ex *Med.* nec a *Wesselingio* ex *Ask. Pass.* aut *Rem.* adnotatum: nec ab eadem scriptura discedunt *Pa.* et *Pc.* Quum autem vocab. πολλοὶ ibi offenderet viros eruditos, *Reiskius* οἱ πολλοὶ, *Ruhnkenius* πομποὶ corrigendum proposuit: *Reizius* sagaci invento sedem vocabuli mutavit, sic edens, ἐξελαύνουσι ἐκ τῆς χώρης· πολλοὶ καὶ τὰς λευκ. περιστ. quem secutus est *Borh.* *Schaeferus* vero, *Corayo* praeeunte, πολλοὶ suo loco in πάλιν mutavit. Equidem necessitatem mutandi vocabuli non perspiciens, ferendum eo loco putavi, quo communi consensu ponunt veteres libri omnes: caeterum placuit scriptura codicis *F.* καὶ ἐλαύνουσι. *l.* 12. οὐ χεῖρας) οὔτε χεῖρας *Pass.* nec damnem. WESS. — Hinc οὔτε adscivit *Reiz.* et tenuere *Schaef.* et *Borh.* Equidem vulgatum praetuli, quod caeteri libri tenent omnes, quod etiam, non nisi unus si dedisset, adoptaturus eram. Amat sic Noster variare orationem. *l.* 13. ἄλλον οὐδένα περιορέωσι) ἄλλον οὐδένα περιορῶσι cum *Gron.* edidit *Wess.* adnotavitque, sic dare *Med. Ask.* *Remig.* et marg. *Steph.* sed apud hunc quidem περιορέουσι scribi, ex Ionum more: *Aldum* vero et alios dare ἄλλο τι οὐδὲν ποιοῦσι. — Inde περιορῶσι tenuere *Reiz.* et *Borh.* περιορέουσι vero adscivit *Schaef.* Equidem, nostro cod. *F.* praeeunte, mediam veluti inter has duas scripturam περιορέωσι exhibui, vocali ε ante ω contractum insertâ. Sic ὁρέωσι I. 99. extr. ἐπορέωσι I. 124, 5. μνεώμενος I. 96, 12. χρεώμενος et χρέωνται consentientibus saepe libris cunctis, et id genus alia. *Aldina* lectio ex codicibus efficta est, qui (ut nostri *Pb. Pd.*) nonnisi excerpta ex hoc capite exhibebant. *l.* 14. ποταμοὺς μάλιστα *Med.* et *Ask.* [item *F. Pa. Pc.*] Vulgo ποταμοὺς τῶν πάντων μάλιστα. Ast πάντων μάλιστα *Vind.* et *Arch.* [sicut *Pb. Pd.*] sine articulo.

CAP. CXXXIX. Lin. 3. μέν τοι σύ) Sic *Med. Ask.* [*F. Pa.*] Ceteri δὲ σύ. — Sic *Pc.* *l.* 4. ὁμοῖα) Sic *F.* cum *ed. Sch.* et *B.* Alii vulgo ὅμοια. *Ibid.* τοῖσι σώμασι) τοῖσι καὶ σώμασι cod. *F.*

CAP. CXL. Lin. 2. εἰδὼς abest *Ask.* *l.* 5. ἑλκυσθῆναι *Rem. Ask. Med.* [*F. Pa. Pc.*] Vulgo ἑλκυσθῇ, cum *Vind.* et *Arch.* Quae sequuntur ad c. 174. [immo ad finem capitis 177.] absunt a *Valla, Arch. Vind.* Wess. — Vide quae de mss. *Pb.* et *Pd.* supra diximus ad cap. 138. *l.* 6. ποιέοντας ταῦτα) Sic *F.* quod praetuli vulgato ταῦτα ποιέοντας. *l.* 7. ποιεῦσι) ποιέουσι idem *F.* *l.* 12. μέγα τοῦτο scripsi cum eodem *F.* Vulgo τοῦτο μέγα. *l.* 14. τἄλλα) τἆλλα *F.Pa.* τὰ ἄλλα ed. *Sch.* et *B.*

CAP. CXLI. Lin. 2. κατεστράφατο) κατεστρεφέατο *F.* *l.* 2. *seq.* ἐς Σάρδις παρὰ Κῦρον) πρὸς Κῦρ. ἐς Σάρδεις *Remig.* *l.* 4. αὐτέων) αὐτῶν *F.* *l.* 5. προίσχοντο ex *Pass.* et Fragm. cod. *Paris.* Vulgo προέσχοντο. Wess. — προέσχοντο tenent *Pa. Pc.* Peius etiam προσέσχοντο *F.* *l.* 8. τῆς ἐλπίδος) τῶν ἐλπίδων *Pf.* (Quem hac notâ *Pf.* designo codicem, is idem ille est, quem *Wesselingius* isto titulo *Fragm. cod. Paris.* paulo ante citavit.) *l.* 8. λαβεῖν) βαλεῖν Fragm. cod. *Paris.* Wess. *l.* 9. ἐξειρύσαι) ἐξερύσαι idem Fragmentum. Wess. — ἐξειρῦσαι *F.* *l.* 11. οὐδ' ἐμέο) οὐκ ἐμέο edd. omnes. Praetuli οὐδ', quod ex *Pass.* laudavit *Wess.* tenentque nostri mss. *F.* et *Pa.* *l.* 14. εἰ Ἴωνες) Abest artic. *Pf.* *Ibid.* δι' ἀγγέλων *Med. Ask.* [et *F.*] Vulgo cum *Paris. A. B.* δι' ἀγγέλου. Wess. — Ni fallunt nostra excerpta, cum *Med.* et *F.* consentit *Pc.* *l.* 16. In ἑτοῖμοι hîc consentiunt edd. et mss. *l.* 18. ἀνενειχθέντων *Med. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] Ab *Aldo* est ἀνενειχθέντες. Bene *Gronovius*, quem vide. Wess. — Scilicet *Aldus*, distinctione post ἤκουσαν τούτων positâ, ἀνενειχθέντες intellexerat *reversi*, contra sermonis usum. *l.* 19. περιεβάλλοντο) περιεβάλοντο *F.*

CAP. CXLII. Lin. 2. ὠρέων) Omnes οὐρέων, etiam *Med.* In *Ask.* ὀρέων. Wess. — At hoc ipsum ὀρέων tamquam ex *Med.* desumtum edidit *Gronov.* et tenuit *Wesseling.* quamvis in Notis unice ὠρέων probans, quod merito receperunt posteriores editores. Hoc ip-

sum autem ὠρέων perspicue scriptum exhibet noster *F.* Ex *Pa.* et *Pc.* nulla ab exemplo Wesselingiano adnotata dissensio. *l.* 4. ποιέει τῇ Ἰωνίῃ) Sic *Med.* et *Ask.* Vulgo ἐποιέετο Ἰωνίῃ. Wess. — Cum *Med.* faciunt *Pa. Pc.* In *F.* perperam ποιέειν τῇ Ἰωνίῃ. *l.* 7. θερμοῦ τε *Med. Ask.* [et *F.*] In ceteris τε deest. — Sic in *Pa. Pc.* *l.* 9. τέσσερας *Med.* τέσσαρας *Ask.* et *Paris. B.* [*Pa. Pc.* et *F.*] cum *Aldo.* *Ibid.* αὐτέων cum *Gron.* edidit *Wess.* et seqq. αὐτῶν h. l. ed. *Ald.* et *Steph.* et sic quoque mssti *F. Pa. Pc.* qui quidem alibi in foem. gen. αὐτέων tenent. *l.* 12. αἵδε δὲ ἐν τῇ Λυδίῃ. Ἔφεσος) Habet *Steph. Byz.* in voce Ἔφεσος. Wess. — αἵδε δὲ scripsi cum *F. Pa. Pc.* Immo sic editt. omnes ante *ed. Wess.* in qua temere αἵδε absque δὲ: dein αἱ δὲ *ed. R. Sch. et B.* *l.* 13. Τέως) Erravit Epitomator *Stephani Byz.* quum de *Teo* insula loquens, ait: ἔστι δὲ μέσης Ἰωνίας, ὡς Ἡρόδοτος ἐν πρώτῃ. *l.* 14. Φώκαια) De hac civitate loquens *Steph. Byz.* auctoremque *Herodotum libro I.* citans, ait: λέγεται καὶ Φωκαίη. Et in quarto quidem casu τὴν Φωκαίην dicit Noster I. 80. et 164. sed in primo casu Φώκαια hîc et II. 178. atque etiam in quarto Φώκαιαν, II. 106. *l.* 15. σφὶ δὲ) Sic est in *ed. Wess.* ut erat in editis ante *Gron.* Sed σφίσι cum *Gron.* edi voluerat Wess. quo spectat quod notavit: „Sic *Med.* σφὶ *Ask. Paris. B.* et *Edd.*" Tenent autem σφι duo Paris. *Pa. Pc.* cum *F.* *l.* 17. Χίον recte ed. *Ald.* cum msstis. Perperam Χῖον ed. *Steph.* et seqq. donec verum restituit *Schaef.* Patronymicum ὁ Χῖος est, insulae nomen ἡ Χίος. *l.* 18. Χῖοι μέν νῦν *etc.* Citat *Steph. Byz* in Χίος. Wess. — Ibi perperam κατ' αὐτὸ, pro κατὰ τὸ αὐτὸ, vel κατὰ τὠυτό. *l.* 20. χαρακτῆρες γλώσσης citat Pollux II. 109. Statim τέσσαρες *Aldus* [et *F. Pa. Pc.*] Aliter *Med. Ask.* Wess.

CAP. CXLIII. Lin. 2. ὄρκιον) Sic *Med.* et *Ask.* [*F. Pa.*] Reliqui ὅρκια cum *Paris. F.* [nostro *Pc.*] nec male. *Ibid.* αὐτέων) αὐτῶν *Med. Ask.* — et *F. Pa. Pc.* *l.* 7. γένεος) γένους *F.* sed in ora ab ant. manu γρ'. γένεος. *l.* 9. πόλισμα λόγιμον) *Pollux* πόλις λογίμη, II. 122. Editis consentit *Thom. M.* in Λόγιμος, cuius ὡσαύτως pertinere ad sequentia monuerunt docti viri. Wess. *l.* 10. οἱ Ἀθηναῖοι) Sic recte *F. Pa. Pc.* Abest vulgo arti-

culus. *Ibid.* τὸ οὔνομα *F.* et *Pc.* ut ed. *Schaef.* et *Borh.* Alii vulgo τοὔνομα *l.* 12. αὐτίων) αὐτῶν *Med.* [Rursusque *F. Pa. Pc.*] Mox οὐνόματι *Ask.* Vulgo ὀνόματι. WESS. — Ionicam formam constanter tenent libri nostri. *l.* 13. καὶ ἱρὸν ἱδρύσαντο ἐπὶ σφέων αὐτέων, τῷ οὔνομα ἔθεντο Πανιώνιον.) In *ed. Wess.* in hunc modum scriptus legitur hic locus: καὶ ἱρὸν ἱδρύσαντο, ἐπί τε σφέων αὐτέων τῷ οὔνομα ἔθεντο Πανιώνιον. Tum in *Var. Lect.* ad vocab οὔνομα refertur adnotatio huiusmodi: „οὔνομα *Med.* Alii τοὔνομα et ἐπί τε. *Ald.* ἐπεί τε· Sed ἐπὶ σφέων αὐτέων τῷ *Ask.* et *Med.*" — Denique in *Addendis* ad hunc locum idem Vir doctissimus haec adiecit: „ἐπί τε σφέων αὐτέων τῷ οὔνομα ms. *Pass.* uti receptum fuit." — Atqui vitiosam esse hanc scripturam nemo non videt; et aegre equidem mihi persuadeo, consulto ita, uti in *ed. Wess.* leguntur verba, sic posita voluisse praestantissimum Editorem: sed, quum vel ipsius animus inter duas fluctuaret scripturas, vel quum voluntati Editoris non obsequerentur operae, temere factum videtur ut duae diversae scripturae inter se miscerentur. Miratus sum vero in excerptis nostris ex codd. *Pa. Pc.* nil discrepantiae h. l. ab *exemplo Wesselingiano* (nisi αὐτῶν pro αὐτέων) adnotatum esse: qui si, quemadmodum codex *Passioneus*, cum illo consentiunt, etiam hîc factum fuerit quod saepe alibi, ut duae variantes scripturae ab imprudente quodam librario in unam fuerint confusae. Scilicet duae hîc olim obtinuerant scripturae, quarum utraque veri speciem habebat: altera, quam levi vitio maculatam *Aldus* exhibuit in hunc modum, ἐπεί τε σφέων αὐτεῶν τοὔνομα ἔθ. Παν. ubi facili coniecturâ *Stephanus* ἐπί τε correxit; quae scriptura dein in *edd.* usque ad *Gron.* obtinuit. Eamdem vero scripturam exhibet noster *cod. F.* nisi quod αὐτῶν pro αὐτέων, et τὸ οὔνομα pro τοὔνομα habet: eamdemque scripturam probatam *Wesselingio* fuisse, e *versione latina* adparet, quam h. l. suis verbis adposuit talem: *cui* (fano) *nomen ex se posuerunt Panionium.* Altera erat scriptura, quam ex codd. *Ask.* et *Med.* laudavit idem *Wess.* qua scilicet verba ἐπὶ σφέων αὐτέων ad praecedentia ἱρὸν ἱδρύσαντο referuntur, (eâdem

notione accipienda, qua ἐπ' ἑωυτῶν cap. 142 extr.) tum τῷ ionico more pro relativo ᾧ positum intelligitur: quam scripturam nos cum *Reiz. Schaef.* et *Borh.* secuti sumus. Alias hîc turbas *Gronovius* dederat; qui, licet in *Notis et Observ.* eamdem ex *Medic.* scripturam laudet, quam nos secuti sumus, tamen in contextu sic posuit: καὶ ἱρὸν ἱδρύσαντο, ἐπὶ τῷ σφέων αὐτέων οὔνομα ἔθ. Παν. quae latine sic convertit, *et fanum construxerunt, cui suum ipsorum nomen posuerunt Panionium.* *l.* 15 *seq.* ἐβουλεύσαντο etc. Citat *Thom.* M. in Οὐδείς.

CAP. CXLIV. *Lin.* 3. ἐσδέξασθαι) ἐσδέξεσθαι *Ask.* — et *F.* *l.* 4. Τριοπικὸν ἱρὸν) Citat *Steph. Byz.* in Τριόπιον. *l.* 5. αὐτέων) αὐτῶν vulgati. WESS. — αὐτέων ex ed. *Gron.* tenuit *Wess.* et post eum alii. In ed. *Ald.* h. l. erat αὐτῶν, in ed. *Steph.* αὐτῶν, quemadmodum in *F. Pa. Pc.* *Ibid.* ἀνομήσαντες) ἀνομίσαντες *Ald.* — Sic et noster *F.* Correxit *H. Steph.* *l.* 9. Ἁλικαρνησσεὺς et *l.* 15. Ἁλικαρνησσὸν *Pass.* — et *F. Pa.* quos secutus sum. Sic et ed. *Schaef.* Simplicem σ literam habet ed. *Wess.* cum aliis. *l.* 10. τὸν νόμον) τῶν νόμων *Paris. B.* WESS. — Scil. noster *Pa.* *l.* 13. Ἰήλυσσός τε) Ἰήλυσός τε *F.* Ἰηλυσσός τε vulgo, acutâ voce. *Ibid.* Κάμειρος) Κάμερος *Ask.* *l.* 15. οὗτοι ταύτην *etc.* Sic *Ask.* — et *F.* quos probavi. Vulgo οὗτοι post ζημίην ponunt.

CAP. CXLV. *Lin.* 1. Δυώδεκα δέ μοι δοκέουσι) Sic scripsi cum *F.* Vulgo Δοκέουσι δέ μοι δυώδεκα. *l.* 2. πλεῦνας) πλέονας *Pa. Pc.* *l.* 3. ὅτι καὶ) καὶ ὅτι καὶ *Ald.* WESS. — Sic et *Pa. Pc.* Prius καὶ delevit *Steph.* in ed. 2. et ignorat illud ms. *F.* cum aliis. *l.* 6. πρὸς Σικυῶνος) Sic *Med.* et *Ask.* πρὸ Σικ. *Edd.* et *Paris. B.* — Immo πρὸ tenent *Pa. Pc.* et *F.* *l.* 7. ἀέναος) ἀέναος *F. Pa.* *l.* 8. ἀπ' ὅτου) Sic perspicue ms. *F.* ἀπό του *Pa.* cum *Ald.* ἀπὸ τοῦ ed. *Steph.* et seqq. ἀπ' ὅτευ ed. *Schaef.* *l.* 9. Ἑλίκη) Ἑλίβη *Ask.* — Sic passim alibi temere κ pro β posuere librarii. *l.* 10. Ῥύπες) Ῥύπαις *F.* *l.* 12. Δύμη) Δρύμη *Ask.* et *Pass.* non bene. Δρίμη *Ald.* et ceteri. WESS. — Δύμη primus correxit *Gronov.* non quidem ex *Med.* suo, sed *Casaubono* (ut ipse profitetur) obtemperans, monenti ad Strab. p. 167. Et Δρύμη quidem habet *Pa.* Δρίμη *Pc.* sed Δύμη recte noster *F.* Quod autem etiam

a *Valla* hic nominatam esse *Dymen* idem *Gronov.* ait, erravit: nam in *Vallae* versione desunt haec omnia, ut supra docuimus, ab *Heresbachio* deinde suppleta, qui ex obvia satis emendatione *Dymam* hîc nominavit. *Ibid.* Τριταιέες) Perperam Τριταίεες ed. *Gron. Wess.* et *Reiz.* *l.* 13. τουτέων) τούτων *Med.* et mox iterum. WESS. — Sic et hîc et mox cap. 146, 2. *F. Pa. Pc.*

CAP. CXLVI. Lin. 4. ὥς γε ἔτι) WESSELING. cum *Gron.* ὥς γέ τι edens, adnotavit: „Sic *Med. Ask.* Alii cum *Paris. A. B.* ὥς γέ τοι.“ — Et τοι quidem dabant edd. sed ex *Pa. Pc.* in excerptis nostris non enotata haec scriptura. Perspicue vero *F.* ὥς γε ἔτι, quem secutus sum. *l.* 5. κάλλιόν τι) κάλλιόν τε ed. *Wess.* operarum errore, quem correxit *Reiz.* *l.* 7. μοῖρα) μοίρη ed. *Schaef.* et *Borh.* Sed μοῖρα alii omnes edd. et mssti; et sic constanter optimi quique, ἡ μοῖρα, τῆς μοίρης, τὴν μοῖραν cf. I. 73, 3. 75, 7. 157, 6. etc. *Ibid.* τοῖσι Ἰωνίης) τῆς Ἰων. *Ask.* τοῖσι Ἰωνίοις *Ald.* WESS. *l.* 8. Ὀρχομένιοι) Sic ex mente *Palmerii* et *Wess.* primus edidit *Reiz.* et tenuere *Sch.* et *B.* Olim Ὀρχομενίοισι edd. consentientibus msstis. *l.* 12. ἀπὸ πρυτανηίου τοῦ Ἀθηναίων *etc.*) Taxat *Plutarch.* de Malign. p. 858 fine. WESS. — Ἀθηνέων ed. *Sch.* et *Borh.* probabili coniectura. Apud *Plutarch.* quidem pariter Ἀθηναίων legitur. *l.* 20. ἔπειτεν) Olim omnes ἐπεί τε, quod perspecte correxit *Reiz.* quem secuti sunt *Schaef.* et *Borh.* Vide *Reizii* Praefat. ad suum Herodotum, p. XVI. *l.* 21. αὐτῇσι) Sic *Ald. Hervag. Med. Ask.* et editio *Genev.* 1618. In *Stephani* et *Galei* edito αὐτοῖσι. WESS. — αὐτῇσι tenent *F. Pa. Pc.*

CAP. CXLVII. Lin. 6. οἱ καθαροὶ) οἱ καθ. *F.* non bene. *l.* 7. Ἀθηνῶν) Sic olim edd. et mss. omnes. Ἀθηνέων ed. *Sch.* et *B.* *l.* 8 ὁρτὴν) ἑορτὴν *Ask.* Citat *Plutarch.* T. II. p. 859. A. WESS. *Ibid.* ἄγουσι δὲ) Coniunctionem omittit *F.* in quo sic: ἀπατούρια ἄγουσι. ὁρτὴν ἄγουσι πάντες, male. *l.* 10. φόνου τινὰ σκῆψιν) τινὸς malebam, sed nil mutant libri.

CAP. CXLVIII. Lin. 1. Πανιώνιον ἐστὶ) In signandis accentibus rursus libros nostros *F. Pa. Pc.* secutus sum. Vulgo Πανιώνιόν ἐστι. *l.* 7. μοῦναι *Med. Ask.* μόναι

alii. — At nostri mss ionicam formam tenent. *l.* 8. πάντων ὁμοίως) Sic *Steph.* margo, *Ask. Med.* [*F. Pa. Pc.*] Deest πάντων vulgo. — scil. editis ante *Gron.* *l.* 9 ἐς τὠυτὸ γράμμα τελευτῶσι) ἐς τωὒτὸ *Ald. Paris. B* Tum idem *Ald* τελευτῶσι cum duobus *Paris.* [et sic *ed. Wess.*] τὸ αὐτὸ et τελευτῶσι *Med. Ask.* — τελευτῶσι cum *Med.* habet *F.* quod praetuli.

CAP CXLIX. Lin. 1. αἱ Αἰολίδες) αἱ non est in *Ask* — nec in *F.* et *Pa.* sed adest in *Pc.* *l.* 2 Λήρισσαι) Λήρισαι *Med. Ask.* — et *Pa.* *Ibid.* Τῆμνος primus edidit *Wess* ex *Holstenii* emendatione Τῆνος olim edd. et mss. omnes. *l.* 3. Αἰγιρόεσσα) Habet *Steph.* in voce. Wess. Αἰγείρουσα scribitur apud *Steph.* Αἰγιρόεσα *F.* male. *Ibid.* Αἰγαῖαι) Αἰγαῖαι *Pc.* male Αἰγαία *F.* Αἰγαὶ apud *Steph. Byz.* h. v. ubi quod ait ἡ ἐν Μυρίνῃ, id aut ἐν Μυριναίᾳ esse debuit, aut ἐν Μυρίνῃ intelligengendum *prope Myrinam.* conf. *Holsten.* ad *Steph.* l. c. *l.* 4. αἱ ἀρχαῖαι *Med. Ask* Articulum non norunt *Paris. B.* et *Edd.* — Abest artic. *F.* et *Pa.* *l.* 5. ὑπὸ Ἰώνων, Σμύρνη) Σμύρνη ὑπὸ Ἰώνων *F* Pro παρελύθη vero perperam παρεληλύθη idem *F.* et inter lineas ab alia manu παρελείφθη. *l.* 6. αἱ ἐν τῇ ἠπείρῳ) Et hic vulgo desideratur articulus: addit *Med.* Wess. — Abest *F.* *Pc* sed adest (ni fallor) in *Pa.*

CAP. CL. Lin. 1. ἀπέβαλον) ἀπέβαλλον *F.* *l.* 2. στάσι) στάσιϊ ex *Ask.* laudavit *Wess.* στάσει olim edd. et sic ms. *F.* cum aliis. στάσεϊ ed. *R.* et *B.* Mihi στάσι scripsisse visus est *Herodotus*, ut edidit *Schaef.* *l.* 10. αὐτέων) Tenent nunc hoc cum aliis nostri etiam libri *F. Pa. Pc.*

CAP. CLI. Lin. 1. Αἰολίδες πόλιες) Sic *Med. Arch.* et margo *Steph.* sed non suo loco. Praetereunt Αἰολίδες ceteri. Wess. — Adest suo loco vocab. in *F. Pa. Pc.* In ora *Steph.* temere refertur ad ἕνδεκα πόλ. c. 150 extr. *l.* 5. Ἀρίσβαν) Citat *Steph.* in voce. Wess. — Terminationem αν, quae in vulgatis *Stephani Byz.* exemplis perperam in ην mutata est, tuentur in *Herodoto* mssti omnes cum editis. *l.* 6. οἰκέεται) οἰκέαται *Ald.* — item ms. *Pc.* prave. Correxit *H. Steph*

CAP. CLII. Lin. 1. ἀπικέατο) Sic *Ald.* cum *Paris.*

A. B. [nostris *Pa. Pc.*] ἀπίκοντο *Med. Ask.* Wess. — Prave ἀπίκετο *F.* *l.* 4. περιβαλόμενος) Commode sic ed. *Schaef.* cui adstipulantur nostri mss. *F.* et *Pa.* Alii vulgo περιβαλλόμενος. *l.* 7. Post χρήζων in *Aldina* hiatus est, culpâ librarii. Wess. — Scilicet in tertiam abhinc lineam aberraverat vel scriba vel typotheta. Lacunam ex msstis explevit *H. Steph.* *l.* 10 *seq.* ὡς μὲν ἐμοὶ δοκέει) Sic *Med. Ask.* [*Pa.*] Ab aliis μὲν abest. — Abest μὲν *F. Pc.* δοκέειν suo arbitrio edidit *Schaef.* eumque secutus *Borh.* *l.* 13. σφέων αὐτέων) Sic *Ald. Herv.* [et *H. Steph.*] αὐτῶν *Med. Ask.* male: sicuti et (*l.* 15) μηδεμίαν. Wess. — Cur h. l. scripturam αὐτῶν praecise damnaverit Vir summus, ipse viderit, qui paucis post versibus (sub fin. huius cap.) eamdem scripturam intactam reliquit. Equidem utramque suo loco stare haud aegre passus sum, ratus utralibet promiscue uti potuisse Herodotum: si quid mutare necesse esset, utrobique αὐτῶν praeferrem, quod cum *Med.* et *Ask.* hîc, ut plerumque alibi, in masc. et neutro gen. tenent nostri libri *F. Pa. Pc.* Nec vero μηδεμίαν damnem, quod cum eisdem codicibus tuentur *F.* et *Pa.* *l.* 14. Λακρίνης) In ms *F.* litera κ puncto infra posito damnatur, ut sit Λαρίνης hominis nomen. *l.* 15. σιναμωρέειν) Sic *Paris. duo* [et *F.*] cum Editis. σιναμορέειν *Med. Ask.* Wess.

CAP. CLIII. *Lin.* 3. κόσοι) πόσοι *Pa.* *l.* 9. ἔλλεσχα) Sic *Med. Ask.* et ed. *Genev.* 1618. ἔλεσχα *Ald.* et ora *Steph.* ἄλεσχα vulgo. Wess. — Nempe ἄλεσχα in contextu ed. *Steph. Iungerm.* et *Gal.* In ἔλλεσχα vero recte consentiunt nostri mss *l* 12 *seq.* Post πρήτει desunt undecim verba in ms. *F.* Rursusque in eodem (*l.* 16. *seq.*) desunt tria verba Πακτύῃ ἀνδρὶ Λυδῷ. *l.* 17 αὐτὸς) Perperam αὐτοὺς *F.* *Ibid.* Ἀγβάτανα) Sic *Med. Ask.* [*F.*] recte. Ἀκβάτανα *Ald.* [cum *Pa. Pc.*] Ἐκβάτανα vulgo. Wess. — Scil. Ἐκβατ. ed. *H. Steph.* et al. ante *Gron.* *l.* 18. καὶ τοὺς Ἴωνας) καὶ ἐπὶ τοὺς Ἴωνας probabiliter coniectaverat *Valken.* et dein *l.* 19. ἰέναι, pro εἶναι. *l.* 21. στρατηλατέειν) στρατηλατεύειν *Ask.*

CAP. CLIV. *Lin.* 8. ἀκροπόλει) ἀκροπόλι ed. *Sch.* et *B.* commode, sed invitis mstis.

CAP. CLV. Lin. 2. τὸ τέλος) Abest τὸ *F.* *l.* 3. οἴκασι *Med. Ask.* Alii εἴκασι. Wess. — Herodoteam verbi formam tuentur *F. Pa. Pc.* *l.* 5. ὁμοίως γὰρ *etc.*) Citat *Clemens Alex.* Strom. VI. p. 747. Wess. *l.* 8. ἐόντα σὲ) ὄντα σὲ *F.* *l.* 10. θωυμάζω) θωμάζω. *F.* nec id male. *l.* 11. νόεε) νόε *Ald.* ἐνόεε *Pass. Paris. B.* [noster *Pa.* et *F.*] ἐνενόεε *Ask.* — νόεε primus dedit *H. Steph.* et sic *Gron.* cum *Med.* et *Pc.* *l.* 13. οἰκότα *Med. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] ἐοικότα vulgo. *l.* 14. χρέω) χρέο ed. *Sch.* bene ex χρέεο, a χρέομαι. Sed nil mutant libri, et probum perinde χρέω, ex χράου, χρῶ, inserto ε ante ω contractum. *l.* 16. καὶ ἐγὼ ἐμῇ κεφαλῇ) καὶ ἐμῇ κεφ. Edd. et *Paris. A.* [noster *Pc.*] In ora *Steph.* καὶ ἐγώ. *Med.* et *Ask.* καὶ ἐγὼ κεφ. Wess. — Sic et ἐμῇ abest *F.* et *Pa.* Nec videtur ullus cod. *ms.* utramque simul vocem agnoscere, quas primus coniunctas dedit *Wess.* et tenuere post eum alii. *l.* 21. δεινοί τοι *Med. Ask.* δεινοί τε *Paris. B.* cum *Ald.* et ceteris. Wess. — τε pro τοι habet *F.* et sic iterum infra, *l.* 27. Ex nostris *Paris.* nil adnotatum. *l.* 22. ἐκτῆσθαι *Ald. Paris. A. B.* [*Pa. Pc.* et *F.*] κεκτῆσθαι *Med. Ask.*

CAP. CLVI. Lin. 2. ταῦτά οἱ ὑπετ.) ταῦτά τε οἱ cum *Gron.* edens Wess. adnotavit: „Sic *Med.* ταῦτά οἱ *Ask. Paris. B.* et *Ald.*" — Particulam τε tenuere *Reiz.* et *Borh.* sed abiecit *Schaef.* merito profecto, quippe alienam prorsus ab hoc loco, et ineptissimâ ratione defensam a *Gron.* Ignorant autem illam nostri codd. *F. Pa. Pc.* *l.* 8. ἔφη οἷ παῖδ.) Sic οἷ *F.* cum accentu. Vulgo ἔφη οἱ edd. omnes. *l.* 11. καὶ πρὸς, ἐξανδρ.) καὶ πρὸς ἐξανδραπ. *Ask.* [et *F.*] In aliis προσεξανδραπ. una voce. — Sic in *Pa. Pc.* et edd. ante *Wess.*

CAP. CLVII. Lin. 4. ἰόντα) *Paris. tres, Remig. Pass.* [et *F.*] verissime. ἐόντα *Med. Ask. Ald.* prave. Wess. *l.* 6. μοῖραν) μοίρην ed. *Schaef.* Terminationem αν tenent alii omnes edd. et mss. sed temere μοίραν *ed. Gr. Wess. et R.* cf. c. 146, 7. *l.* 9. κελευσμοσύνης) κεκελευσμ. *Ask.* — Forsan καὶ κελευσμ. debuerat. *l.* 13. ἀνῶσαι) ἀνῶσαι *F. Pa.* ἀνοῖσαι mendose scribitur in ed. *Reizii*, qui ἀνοῖσαι voluerat cum *Valken.* quod est in ed. *Borh.* Vulgatum ἀνῶσαι revocavit *Schaef.* *l.* 15. οὗτος ἐστὶ)

Tenui accentum sicut signatur in *ed. Wess.* οὗτός ἐστι *F.* Contra οὗτος, ἔστι interserto commate ed. *R. Sch. B.* sicut *Ald.* οὗτος, ἐστὶ ed. *Steph.* et *Gron.*

CAP. CLVIII. Lin. 2. ἐς τοὺς Βραγχίδας) Alibi τὰς ait, II. 159. coll. I. 92, 8. Sed nil h. l. mutant libri. *l.* 3. εἰρώτευν recte *Ask.* Vulgo ἠρώτεον. Wess. — ἠρώτευν, non ἠρώτεον, vulgatum erat ante *Wess.* et sic habet etiam ms. *F.* Sed *Pa. Pc.* εἰρώτευν. Mox ἐπηρωτῶσι idem *F.* pro ἐπειρωτῶσι, ubi ἐπειρωτέουσι ed. *Sch.* et *B.* *l.* 7. ὁρμεωμένου) Ex ed. *Ald.* et *Steph.* hoc revocans Wess. adnotavit: „Sic *Paris. duo* et *Ald.* ὁρμωμένου *Med. Ask.*" — Parum interest: sed in *Pa. Pc.* est ὁρμεομ. non ὁρμεωμ. Tenui hoc tamen consentiente *F.* *l.* 9. ἀπιστέων) ἀπιστεύων *F.* male.

CAP. CLIX. Lin. 3. ἐπειρωτέων *Paris. B. Ald.* ἐπειρωτῶν *Med. Ask.* — In ἐπειρωτέων consentiunt puto *Pa. Pc.* ἐπηρωτέων suo more habet *F.* *l.* 5 *seq.* Κυμαίους κελεύοντες) Sic *F.* quod et ex *Ask.* laudavit *Wess.* Vulgo κελεύοντες Κυμ. *l.* 10. σφὶ ex *Med. Ask.* [Sic vero et *F.* et *Pa. Pc.*] In aliis σφίσι. *l.* 13. νενοσσευμένα) νενοσσεύμενα *Paris. A. B.* νενεοσσεύμενα ed. *Genev.* 1618. νενοσευμένα *Med. Ask. Ald.* Wess. — Ex nostris *Pa. Pc.* nulla ab exemplo *Wess.* discessio adnotata est. In *F.* perperam νενομισμένα scribitur. *l.* 22. ἀπόλησθε) ἀπόλλυσθε *Ald.* ἀπόλεσθε ed. *Gal.* Wess. — ἀπόλησθε, ut edidere *Wess.* et *Gron.* cum *H. Steph.* sic scriptum in *F.* et *Pa. Pc.*

CAP. CLX. Lin. 1. ἀπενειχθέντα) ἀπενεινεχθέντα *F.* *l.* 3. *seq.* Μυτιλήνην et Μυτιληναῖοι *Med.* sed Μιτυλήν. *Ask. Paris. B. Ald.* et sic *Pass.* creberrime. Non tamen *Ask.* sibi constat, in sequentibus *Mediceo* consentiens, omittitque αὐτὸν ἐκπέμπουσι. Wess. — Vide *Steph. Byz.* et *Vossium* Wesselingio in Adnotat. laudatum. Μιτυλήνην habet *Pa.* et *F.* Et *F.* quidem sic, ἐκπέμπ. αυτὸν ἐς Μιτυλήνην. Vitiose Μητυλίνην h. l. *Pc.* sed mox hi omnes Μιτυληναῖοι et Μιτυληναίων. *l.* 6. οὐ γὰρ ἔχω *etc.*) *Plutarchus* haec spectat, de Malign. p. 859. A. sed hinc adiuvandus. Wess. *l.* 9. Χίον recte *Pa.* et ed. *Schaef.* et *Borh.* Perperam olim Χῖον *edd.* et sic h. l. *F.* qui paullopost Χίοι prave pro Χῖοι scripsit. cf. ad c. 142. 17. *l.* 10. Πολιούχου) Πουλιούχου e superioribus editt. te-

nens Wess. adnotavit in *Addendis*: „Πολιούχου *Pass.* cui locum cupide darem.“ Inde hoc recepere *Schaef.* et *Borh.* quod et nobis placuit, et dedere nostri mssti *F.* et *Pa.* Pro πολὺς, *multus*, πουλὺς frequentes usurpant Iones; ποῦλις pro πόλις vix usquam reperietur. *l.* 11. Ἀταρνέϊ) Sic exserte scriptum vocab. in *F.* ut in *ed. Sch.* et *B.* Vulgo Ἀταρνεῖ Tum Ἀταρνέος *l.* 12 et *l.* 16. dedere *F.* et *Pa.* ut idem edidit *Schaef.* pro vulgato Ἀταρνέως. *l.* 16. πρόχυσιν explicat *Suidas* in voc. Wess. — Et *Gregor.* Dialect. ion. §. 110. ex *Glossis* Herodoteis. *l.* 18. ἀπείχετο) ἀπέργετο corrigebat *Larch.* cum *Koen.* ad Gregor. p. 201. praeter caussam; nam ἀπέχειν idem ac ἀπέργειν valet. Vide infra, VIII. 20, 9. et cap. 22, extr.

CAP. CXLI. Lin. 3. τοὺς συμπολιορκήσαντας) τοὺς πολιορκ. *F.* *l.* 5. Μαγνησίην δὲ) τε *Ask.* et *Pa.* δὲ tenet *F.* cum aliis.

CAP. CLXII. Lin. 5. ὠ 'νὴρ) ὡνὴρ *Ask.* Vide *Barnes.* ad Iliad. λ'. 288. Wess. — Cum *Ask.* facit *Pa.* ὠνὴρ scribit *F.* *l.* 7. τειχήρεας) τειχήρας *Ald.* — Correxit *Steph* cum msstis. *l.* 7 *seq.* πρὸς τὰ τείχεα) Perperam πρὸς τειχήρεα *F.*

CAP. CLXIII. Lin. 4 νηυσὶ) νηϋσὶ *Ask.* Alii ναυσί. Wess. Tum *Idem* in *Addendis*: „νηυσὶ *Pass.* ut *Ask.*“ — Et sic, νηυσὶ, absque punctis diaereticis est in *F. Pa. Pc.* *l.* 8. ὀγδώκοντα) ὀγδοήκοντα *Med. Ask.* Vide *Strab.* III. p. 225. [p. 151. ed. Cas.] et *Lucian.* Macrob. c. 10. Wess. — ὀγδῴκοντα vulgo edebatur quum h. l. tum alibi apud Nostrum, ubi ex itacismo adscitum erat illud subscriptum iota, quod ignorant mssti: de quo delendo iam olim monuerat *Portus* in Lexic. ion. et ante nos merito delevit *Schaef.* Cf. *Eustath.* ad *Iliad.* β'. p. 218, 9. et *Od.* α'. p. 66, 1. ed. Bas. Paulo ante, pro Ἀργανθώνιος, vitiose Ἀγανθώνιος est in *F.* In eodemque *F.* mox desunt tria verba, ἐβίωσε δὲ πάντα. Pro πάντα vero, τὰ πάντα requirebam cum *Hermanno* ad Viger. Adnot 94. sicut I. 214, 14. *l.* 9. τούτῳ δὴ) Vide ne commodius sit τούτῳ δὲ, quod offert *F.* *l.* 10 δή τι) δή τοι *F. Pa.* *l.* 12. τοῦτό γε) Aberat vulgo particula γε, quam a Wess. ex *Ask.* et *Pass.* lau-

datam recepit demum *Schaef.* tenuitque *Borh.* Exhibent autem eamdem etiam nostri mss. *F.* et *Pc.* *l.* 13. Μῆδον) Λυδὸν praetulit *Larch.* ex *Wesselingii* coniect. *l.* 14. ἐδίδου *etc.*) Habet hinc *Thom. M.* in Περιβάλλω.

CAP CLXIV. Lin. 6. κατιρῶσαι) κατειρῶσαι *Ald.* — Sic et *Pa.* κατερῶσαι *F.* Correxit H. *Steph.* *l.* 7. περιημεκτέοντες) Vide *Suid.* in Περιημάκτεον. — Et eumdem *Suid.* in Δουλοσύνη, ubi rectius scriptum verbum. *l.* 8. μίην) μίαν *Med. Ask.* — Sic et *F.* et *Pa.* μίην ex *Aldo* propagatum, nescio quam recte. μία quidem I. 151. bis legitur communi librorum consensu, et μίαν cap. 170, 7. conf. *Var. Lect.* ad I. 136. *l.* 10. *seqq.* Ὁ δ' Ἅρπαγος etc. usque ἀπὸ τοῦ τείχεος (*l.* 13.) transsiliit scriba codicis *F.* fugitivo oculo aberrans. *l.* 14. κατασπάσαντες) ἀνασπασ. ora *Steph.* — Male id quidem.

CAP. CLXV. Lin. 2. Οἰνούσσας) Οἰνούσας *F.* iterumque Οἰνουσέων extr. cap. male. *Ibid.* ἐβούλοντο) Sic *Med. Ask.* Vulgo ἐβουλεύοντο. Wess. — ἐβούλευντο edd. ante *Gron.* Cum *Med.* consentiunt nostri msti. ἐβούλοντο ex ed. *Wess.* tenuit *Schaeferus*, qui abhinc hac operis regione desiit invitis libris ionismos ubivis inculcare; sed eamdem rationem porro tenens *Borhek* ἐβουλέατο hic posuit, quemadmodum alibi in superioribus consueverat *Schaef.* *l.* 3. ὠνεομένοισι) ὠνευμένοισι *F. Pa.* *l.* 4. αὐτέων) αὐτῶν *F.* *l.* 7. Ἀλαλίη) Ἀλλάλια vulgo apud *Steph. Byz.* ubi vide Interpretes. *l.* 14. μύδρον) μυδρὸν *F.* *Ibid.* καὶ ὤμοσαν *etc.*) *Suidas* in Φωκαέων. Wess. — Ibi eadem quidem res, sed ex alio auctore. *l.* 15. ἀναφῆναι) Requirebam ἀναφανῆναι, quod et *Reiskius* maluerat; sed nil mutant libri, nisi quod ἀναφῆναι absque iota in media voce habent *F.* et *Pa.* cum *Aldo.* Defendi vulgatum posse intelligendo ἑαυτό, monuit idem *Reisk.*

CAP. CLXVI. Lin. 3. ἄγον) ἦγον *Med. Ask.* spretâ dialecto. — ἄγον cum *Ald.* et aliis editis tuentur nostri *F. Pa. Pc.* *Ibid.* γὰρ δὴ *Med. Ask.* γὰρ ἤδη *Ald. Steph.* et *Paris. B.* — Sic noster *Pa.* et *F.* Sed in *Pc.* est δὴ, quod cum *Gron.* adoptavit *Wess.* *l.* 10. τεσσεράκοντα) τεσσαρ. *F. Pa. Pc.* *l.* 11. περιεοῦσαι) περιϊοῦσαι *Ald.* — Correxit *Steph.* Sed temere περιέουσαι *ed. Wess.*

et *Reiz.* errore ex *Steph. ed.* 2. propagato. *Ibid.* ἀπεστράφατο) Sic *Ask. Paris. B. Ald.* ceterique. ἀπεστρέφατο *Med.* — Vulgatum tuentur *F. Pa. Pc.* *l.* 14. ἐγίνοντο scripsi cum *F.* cui fortasse alii codd. adsentientes reperientur. Vulgo ἐγένοντο.

CAP. CLXVII. Lin. 2 *seq.* ἔλαχόν τε αὐτέων *etc.* Ad scabrosum locum nihil varietatis ex codd. protulit Wess. nisi quod pro αὐτέων, quod hîc editum ipse voluerat, in *Ask.* et *Med.* αὐτῶν scribatur, quod quidem invito Editore in contextu etiam ipsius *Wess.* positum est. Habet autem αὐτῶν h. l. etiam *F.* ut alibi; caeterum nil mutat, nec ex *Paris.* nostris quidquam adnotatum. Ego vero *Reiskio* utique adsentior, *nonnihil hîc intercidisse* *l.* 4. πάντα τὰ) In *F.* sic, πάντα τινα. *l.* 6. ἔμπηρα *Med. Ask. Pass.* [*F. Pa. Pc.*] ἔμπυρα vulgo. *l.* 8. ἁμαρτάδα ex *Herodot.* citat *Suid.* in voc. Wess. — Perperam ἁμαρτίδα *F.* *l.* 10. ἐναγίζουσι) *Suidas:* Ἐναγίζειν, παρ' Ἡροδότῳ, χοὰς φέρειν. *l.* 11. καὶ ἱππικὸν) Sic ora *Steph. Ask. Med.* [et *F.*] Reliqui omittunt. — Omittunt *Pa. Pc.* cum *Ald.* *Ibid.* οὗτοι μὲν *etc.*) Habet *Thomas M.* in v. Διαχρῶμαι, ubi Φωκαέων dabant codd. mss. non male profecto, quemadmodum et apud *Suidam* locis paulo ante citatis. *l.* 13. ὁρμεώμενοι) Sic *F.* cum aliis. ὁρμεόμενοι *Pa. Pc.* *Ibid.* ἐκτήσαντο) ἔκτισαν malles; sed nil mutant libri. *l.* 14. Ὑέλη) *Stephano Byz.* Θύελλα. Wess. — In *F.* Ὑέλλη, sed alterum λ puncto inferne posito notatum ut spurium. *l.* 18. οὕτω ex *Ald.* propagatum, bene. οὕτως quidem *F. Pa. Pc.*

CAP. CLXVIII. Lin. 6. ἀπώνητο) ἀπόνητο *F.* non male. Caeterum citat *Thom. M.* in Ὠνήτομαι. *l.* 7. ἐξελαθεὶς) Sic *Ald.* et ceteri. ἐξελασθεὶς *Med. Ask.* — Sic et *F.* cf. I. 173, 12. et III. 46, 1. *Ib.* τῶν ἐν Ἀβδ.) Sic *Rem. Ask. Med.* [*F. Pa. Pc.*] Vulgo τῶν desideratur.

CAP. CLXIX. Lin. 3. ἀπικέατο) Sic *Paris. B. Ald.* et alii. [*F. Pa. Pc.*] ἀπίκοντο *Med.* et *Ask.* *l.* 4. κατάπερ *Ask.* [*F. Pa. Pc.*] In ceteris [certe in *edd.* ante *Wess.*] καθάπερ, male, ut et saepe aliâs. Wess. *l.* 6. κατὰ χώρην ἕκαστοι) Sic *Rem. Ask. Med.* [*F. Pa. Pc.*] ἕκαστος *Ald.* Wess. — Equidem et paulo ante ἕκαστοι

μαχόμενοι requirebam; ubi nil mutant libri, nisi quod ἕκαστος μαχόμενος habet *Pc.* *l.* 11. ταῦτα) ταὐτὰ non male *Reiskius*. Wess. — Et equidem hoc desiderabam, sed nil mutant libri.

CAP. CLXX. Lin. 6. ἀερθέντας) αἱρεθέντας *Med. Ask.* Wess. — Sic et *F.* et *Pa.* male. cf. c. 165 extr. *l.* 8. εὐδαιμονήσειν) εὐδαιμονίσειν *Ald.* — Correxit *Steph.* cum *msstis.* *l.* 14. τὸ ἀνέκαθεν) Sic *Med.* et *Remig.* [item *F. Pa. Pc.*] τὸ ignorant *Ask.* et *Ald.* Vide *Thomam M.* in Ἄνωθεν. Omisit haec de origine Thaletis prior interpres. Wess. — In *Vallae* latina versione, sicut in codd. *Arch. Vindob. Pb.* et *Pd.* desiderari totam istam de Ionibus narrationem, supra monitum est. *Heresbachius*, qui ex *Aldina* editione versionem *Vallae* supplevit, h. l. verba nonnulla, quae apud *Aldum* exstant, fugiente oculo transsiliit. *l.* 15. ἐκτῆσθαι) κεκτῆσθαι *Med.* et *Ask.* Vulgatum firmat *Pass.* — et *F. Pa. Pc.* *l.* 15. Τέων γὰρ μέσον *etc.* Spectavit hunc locum *Steph. Byz.* in Τέως. *l.* 18. οὕτω) οὗτοι requirebam, quod ex coniect. edidit *Schaef.* Sed opportune monuit *Reiskius*, οὕτω esse dualem, *hi duo.*

CAP. CLXXI. Lin. 2. στρατηΐην) στρατίην *F.* *Ibid.* Καυνίους) Καυκωνίους *Med.* [et *F.*] In vulgato acquiescunt *Ald. Paris. B.* [*Pa. Pc.*] et *Ask.* — Conf. cap. 172, 1. *l.* 5. Μίνω τε) Sic *Med.* et *Ask.* τε non habent *Paris. A. B.* [*Pa. Pc.*] et *Aldus.* — Ignorat etiam *F.* *l.* 6. ὑποτελέοντες) ἐπιτελέοντες *Ask.* *l.* 7. μακρότατον) ἐπὶ μακρότατον II. 34. IV. 192. Wess. — Sic et IV. 16. At hoc quidem loco ἐπὶ ignorant libri omnes. *l.* 9. ἅτε δὲ δὴ Μίνω τε κατεστρ.) *Wesseling.* ita edens, ἅτε δὴ Μίνω κατεστρ. haec notavit: „δὴ *Ask.* et Μίνω τε κατεστρ. *idem* cum *Remig.* Vulgo δέ." — Iam τε post Μίνω dedere etiam *F. Pa. Pc.* et *Thomas M.* voc. Ἐπιστρέφομαι. Tum ἅτε δὲ δὴ dedit *F.* unde adscivi. *l.* 10. λογιμώτατον) δοκιμώτατον *Steph. Byz.* in Καρία, sine caussa. *l.* 12. μακρῷ) καὶ μακρῷ *Edd.* [ante *Gron.*] Copula deest *Med. Ask.* — et *F. Pa. Pc.* *Ibid.* ἐξευρ. ἐγένετο) ἐξευρ. ἐξεγένετο *F.* *l.* 15. σημήϊα *Ask.* [unde adscivit *Wess.* Sic vero etiam *F.*] In aliis σημεῖα. — Sic *Pa. Pc.* cum edd. vett. et *Med.* *l.* 17. ἐώθεσαν) Sic *Pass.* quod He-

rodoto frequentatur. Wess. in *Add.* — Sic vero et *F.* et *Pc.* unde adscivi pro ἐώθεισαν, quod pro *Aldi* ἐώθησαν posuerat *H. Steph.* tenueratque *Wess.* *l.* 25. ἠπειρώτας) ὑπερέτας *Ald.* — et *Pc.* Verum restituit *H. Steph.* *Ibid.* καὶ τῷ οὐνόματι *etc.*) Habet *Thom. M.* in Διαχρῶμαι. *l.* 26. Μυλάσοισι) Sic *Pass.* [et *F.*] Exscripsit haec Strabo XIV. p. 974. Wess. — Apud Strab. l. c. p. 659. ed. Cas. pariter Μύλασα simplici litera sibilante scribitur, ut apud *Steph. Byz* et alios: quo minus dubitavi hanc scripturam sequi pro Μυλάσσοισι, quod est in ed. *Wess.* aliisque omnibus.

CAP. CLXXII. Lin. 1 Καύνιοι) Καυκώνιοι solus *Med.* [unde adscivit *Gron.* ut supra.] et mox Καυκωνικόν. Vulgatum Καύνιοι et mox Καυνικὸν cum aliis omnibus tenet *Pass.* Wess. — Sic et h. l. recte *F.* iterumque dein *l.* 11 postquam cap. praec. cum *Mediceo* erravit. *l.* 8. εἰλαδὸν *Med. Ask.* [et *F.*] ἰλαδὸν *Edd.* et *Paris. B.* — immo *Pa. Pc.* *l.* 9. ἱδρυνθέντων) ἱ δ ρ υ θ έ ν τ ω ν *F. Pa.* cf. II. 44, 11. *l.* 11. Καύνιοι) Καυκώνιοι *Med.* — Certe sic rursus ed. *Gron* *l.* 12. ἡβηδὸν) Exscripsit *Suidas* in v. Wess. *l.* 13. Καλυνδικῶν *Ald. Pass. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] Alii Καλινδικῶν, qui et mox εἵποντο: vulgatum dat *Med. Ald.* Wess. — Καλινδικῶν erat in *ed. Steph.* et *Gron.* In ἕποντο consentiebant edd. omnes, sed εἵποντο habet *F.* εἵποντο *Pa.*

CAP CLXXIII Lin. τῶρχαῖον) Sic edd. inde a *Steph.* et sic *F.* τῶ ̓ρχαῖον *Ald.* et *Pa.* *l.* 8. Μιλυάς) Μιλύας *F.* *l.* 9. αὐτέων αὐτῶν *Med. Ask.* — et *F. Pa. Pc.* *l.* 11. Τερμίλαι) Citat *Steph. Byz.* in Τέρμερα, et *Eustath.* ad Dionys. vs. 857. Wess. Conf. Nostrum VII 92. *l.* 12. Ἀθηνέων bene *Med. Ask.* In reliquis Ἀθηναίων. — Habet hoc *F.* cum edd. ante *Gron* Ex *Pa. Pc.* nil enotatum, ut videantur verum tenere. *Ibid.* ἐξελαθεὶς) Sic *Ald.* Alii ἐξελασθείς. Wess. — Cum *Ald.* consentiunt edd omnes, praeter ed. *Gron.* in qua est ἐξελασθεὶς, quod et in *F.* nec id male. conf I. 168, 7. et III. 46, 1 *l.* 12. ἀδελφεοῦ) Sic *Med.* [et *F.* puto et *Pa.*] Reliqui ἀδελφοῦ — Sic *Pc.* cum *edd. vett.* *l.* 18. συμφέρονται) Sic *Ald.* et editi, [ante *Gron.*] tum *Paris. A. B.* [*Pa. Pc. F.*] et *Pass.* uti decuit. In *Ask.* et

Med συμφέροντα. — quod inepte adoptavit *Gron.* *l.* 19. εἰρομένου) ἠρομένου *F.* suo more. *l.* 21. ἀνανεμέεται) Sic *Ald.* et *Camerar.* [sic vero et *F. Pa. Pc.* ἀνανεμεῖται *Med. Ask.* Vulgo ex coniecturâ [*H. Stephani*] ἀναμνέεται. Vide *Suidam* [et *Zonaram*] in voce. *Ibid.* μέν γε ex *Med. Ask* [cum quibus faciunt nostri mssti.] Ab aliis γε deest. *l* 23. αὐτέων) αὐτῶν *Med. Ask.* — et *F. Pc.*

CAP. CLXXIV. Lin. 7. Βυβασσίης) *Vossii* coniectura est. Vulgo omnes [edd. ante *Gron.* et mssti] Βυβλεσίης. WESS. *l.* 9. Κεραμεικὸς *Med Rem Ask.* [*F. Pa. Pc.*] Κεραμικὸς *Ald.* et ora *Stephani.* Editi alii κεραυνικός. — Scil. *Stephanus* in ed. 2. hoc in contextu posuit, et alterum in ora; et sic ed. *Iungerm.* et *Gal.* Κεραμιακὸς editur apud *Scylacem*, p. 36. ed. *Voss.* (p. 91. ed. *Gron.*) ubi Κεραμικὸς corrigi *Vossius* iussit. *Ibid.* ἀπέργει) ἀπειργει cum superioribus edens WESS. adnotavit: „ἀπέργει *Ask.* et *Pass* ut passim Musae." — Ionicam hanc verbi formam tuetur etiam noster *Pa.* quam recepi cum *Schaef.* *l.* 18. οἰκότες *Med. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] εἰκότως *Edd.* — scil. *Ald.* et *Steph.* horumque sequaces. *l.* 20. θεοπρόπους *Med. Rem. Ask.* Alii cum *Aldo* θεοπρόπους negligunt. — Agnoscunt vocab. nostri *F. Pa. Pc.* *l.* 22. τριμέτρῳ τόνῳ) μέτρῳ *Ask.* *l.* 24. εἴ κ') αἴ κ' ἐβούλ. *Oenomaus* in Praep. Evang. *Eusebii*. V. 26. p. 220. WESS. *l.* 27. ἀμαχητί σφεας) Sic, ut *Reizius* iussit, (Praef. p. 7.) accentus notatur in *F.* Vulgo ἀμαχητὶ σφέας.

CAP. CLXXV. Lin. 2. Πηδασέες) Πηδασσέες h. l. *F.* et paulo post iterum: minus recte. *Ibid.* Ἁλικαρνησσοῦ) Sic recte *F.* et *Pa.* ut ed. *Schaef.* Olim Ἁλικαρνασσοῦ edd. inde a *Steph.* ubi notavit WESS: „Ἁλικαρνασοῦ *Ald.* Ἁλικαρνησοῦ *Pass.* secum dissidens." *l.* 3 *seqq.* τοῖσι ὅκως τι *etc.*) Citat *Strabo* p. 909. [XIII. p. 611. ed. *Cas.*] ubi vide *Casaub.* WESS. *l.* 4. περιοίκοισι) περιοικεῦσι *F.* commode, quod valet περιοικέουσι. *l.* 5. In τρὶς consentit *Strabo.* δὶς scribitur infra apud Nostrum, VIII. 104. quem locum ex hoc corrigendum censuit *Casaub.* *l.* 7. ὄρος τειχίσαντες) ὀροστοιχίσαντες *Ask.*

CAP. CLXXVI. Lin. 4. συνήλισαν) Sic *Med. Ask.*

[*F.*] συνείλησαν *Edd.* et *Par. A. B.* Wess. — συνείλησαν nonnisi ex nostro *Pa.* adfertur. *l.* 7. πᾶσαν ταύτην) Particulam ὡς, quam h. l. requiras, nullus liber agnoscit. *l.* 11. Ἱστιέων) Ἱστιαίων *Ald.* unde error veteris interpretis, [*Heresbachii*] notatus a *Leopardo* Emend. VII. 11. et *H. Stephano.* Wess. — Correxit errorem *Steph.* in *ed.* 2. Veram scripturam tenent nostri mss. *Ibid.* ὀγδώκοντα) ὀγδώκοντα constanter vulgo omnes, excepta ed. *Schaef.*

CAP. CLXXVII. Lin. 3. αὐτέων) αὐτῶν *F. Pa. Pc.* *l.* 4. παρήσομεν *Med. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] Vulgo παρήσομαι.

CAP. CLXXVIII. Lin. 1. Κῦρος ἐπεί τε) Sic *Med. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] Κῦρος δὲ, ἐπεί τε *Ald. Arch. Vind.* — Sic et *Pb. Pd.* scilicet ii codices, qui, praetermissis inde a cap. 138. omnibus, hanc narrationem ope particulae δὲ cum superiore connexam voluere. Quare imperite *Aldus*, quum magnam lacunam ex aliis codicibus explevisset, tamen ex huiusmodi codd. particulam istam adscivit. *Ibid.* ὑποχείρια) ὑπὸ χεῖρα *Med. Arch. Pb. Pd.* *l.* 2. Τῆς δὲ Ἀσσυρίης) Τοῖσι δ' Ἀσσυρίοισι *Arch.* non male. Wess. *l.* 2 *seq.* τὰ μέν κου) Est ex *Med.* In aliis non est τά. Wess. — Deest *Pb. Pd.* sed habent τὰ *F. Pa. Pc.* *l.* 4. Νίνου ἀναστάτου) τῆς Νίν. ἀναστ. ed. *Wess.* et seqq. ubi notavit Wess.: „τῆς Νίνου *Arch.* et ἀναστάτεω. Articulum, qui aberat, revocavi.“ — Mihi commodius abesse visus est articulus; quem uno *Arch.* excepto, alii omnes codd. ignorant. De cod. *Pc.* quidem, e quo hîc nil enotatum, dubitare licet. *l.* 6. τοιαύτη δή τις. πόλις κέεται) Sic oratio distinguitur in *F. Pa. Pc.* Vulgo τοιαύτη δή τις πόλις. κέεται *etc.* Monuit etiam Wess: „πόλις κέεται iungit *Paris. B.* distinctione post τίς positâ. καίεται *Arch.* Spectavit haec *Eustath.* in Dionys. vs. 1005.“ *l.* 8. τετραγώνου) τετραγώνων *Pb. Pd.* *l.* 12. ἴδμεν) ἴσμεν h. l. *F. Pa. Pb. Pd.* *Ibid.* πρῶτά μιν *Med. Remig. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] In aliis μὶν deest. *l.* 12 *seq.* βαθέα) βαθεῖα et εὐρεῖα *Paris. A. B. Arch. Ask.* — Sic quidem et *F.* cum *Pa. Pc.* βαθέα et εὐρέα cum editis habet *Pb.* βαθέη et εὐρέη *Pd.* *l.* 13. καὶ πλέη) καὶ non est in *Arch.* — nec in *Pb. Pd.*

CAP. CLXXIX. Lin. 3. ἀναισιμώθη) ἀνεσιμ. *Arch.* Verbo ἀναισιμώθη in *Pass.* adpingitur ἐχοίσθη, ἐξεφορήθη, ἀνετέθη πλινθευθεῖσα. ἐν ἄλλοις ἡ λέξις σημαίνει ἠνύσθη καὶ ἐδαπανήθη. Wess. *l.* 4. τὴν ἐκ τοῦ ὀρυγμ. Ignorant vulgo h. l. τὴν, quod nobis dedere mss. *F.* et *Pc.* *l.* 6. ἱκανὰς) ἱκανοὺς *Pb.* *l.* 8. πλίνθου) πλίνθοις *Arch.* *Ib.* διαστοιβάζοντας) διαστιβαζ. *Pd.* *l.* 10. αὐτὸ τὸ τεῖχος) αὖ τὸ τεῖχ. *Arch.* *l.* 13. πύλαι δὲ ἐνεστᾶσι) ἑστᾶσι *Arch.* [et *Pd.*] Exscripsit haec *Eustath.* ad Dionys. vs. 1005. Adde eumdem in *Homer.* p. 758. Wess. — *Eustath.* ad Iliad. ι΄. p. 660. sub fin. ed. Bas. *l.* 15. ὑπέρθυρα) ὑπέρθυρον *Arch.* *l.* 17. Ἶς καὶ τῷ ποτ.) Vide *Steph. Byz.* in v. ubi his utitur, et *Eustath.* in *Homer.* p. 877, 16. Wess. — *Eust.* p. 827. ed. Bas. *l.* 18. Εὐφρήτην) Εὐφράτην *Med. Ask. Arch. Pass.* et mox Εὐφράτης, in scriptura ea non constantes. — Vocalem η utrobique tenet *F.* *l.* 20. ἔνθεν) Perperam ἔνθα *Pb. Pd.*

CAP. CLXXX. Lin. 1. Τετείχιστο scripsi cum cod. *F.* Vulgo Ἐτετείχιστο. *l.* 2. ἔστι δὲ) δὲ non est in *Arch.* — nec in *Pb.* *l.* 3. διέργει dedit nobis *F.* Vulgo διείργει. *l.* 4. ῥέει δὲ *etc.*) Habet hinc *Eustath.* ad Dionys. v. 988. Wess. *l.* 5. ἐξίει) Perperam ἐξήει solus *Pd.* Alii omnes mssti cum editis ἐξίει tenent, ut I. 6. et frequenter aliâs. ἐξιεῖ ed. *Schaef.* speciose quidem, sed non ex *Herodoti* more. ἐξιέει potius requireres, idem valens ac ἐξίησι, quod habet *Eustath.* l. c. ubi Nostri verba recitat. Est autem ἐξίει per syncopen formatum ex ἐξιέει, sicut αἰτέο, ἐξηγέο et similia ex αἰτέεο, ἐξηγέεο etc. quo de genere ad I. 90. dixi. Similiter φοβέεαι, προθυμέαι I. 206. etc. Eiusdem generis est Ἡρακλέος, pro Ἡρακλέεος. Denique sic ἀνίει, pro ἀνιέει vel ἀνιεῖ, III. 109, 7. et IV. 28, 14. et μετίει, VI. 37, 13. *l.* 6. τὸ ὦν δὴ) τὸ δὴ ὦν *Pb.* *l.* 8. αἱμασιῇ) αἱμασιαῖσι *Arch.* *l.* 10. οἰκιέων) οἰκίων *Arch.* — οἰκιῶν *Pb. Pd* *Ibid.* τριορόφων τε καὶ τετρωρόφων) Vulgo τριωροφ. et τετρωροφ. ubi notavit Wess: „In *Ask.* τριορόφων et τετρορ.“ — Sic et *Pd.* Equidem vero, non damnans quidem vulgatam scripturam, praeferendam tamen eam putavi quam noster cod. *F.* praeivit, τριορόφων scribens, et dein τετρωρ. quemadmodum τετρώβολος quidem per ω dicimus,

sed τριόβολος per ο breve, et similia alia. conf. *H. Steph.* Thes. III. 1605. *Hesychius* quidem utramque scripturam τριος. et τριως. adnotavit. *l.* 12. ἐχούσας) Sic *Eton. Arch. Vind. Med. Ask.* [et nostri, quod sciam, omnes.] In aliis ἀγούσας. — Nempe sic edd ante *Gron.* *l.* 13. ἑκάστην ὁδὸν) ὁδὸν negligit *Arch.* *l.* 14. ἐπῆσαν dedere *F. Pa. Pc.* ut ed. *Sch.* et *Borh.* Olim ἐπήεσαν edd. quod et *Wess.* et *Reiz.* intactum reliquerunt: possitque hoc referri ad sing. ἦα, ἤα, ἤε, qui recurrit c. 181, 5. et 196, 19. nam, quod ἐπέησαν corrigendum censuit *Werferus* in Actis Philol. Monac. T. I. p. 104. nusquam puto formam istam in plur. num. occurrere, licet singularis ἔην frequentetur. Adnotavit autem h. l. ad vulgatum ἐπήεσαν Wess: „ἐστήκεσαν *Arch.* ἐπῆσαν *Ask.* nec prave." — Sic vero et VII. 176, 19. πάλαι ἐπῆσαν.

CAP. CLXXXI. Lin. 2. περιθεῖ non habent *Vind.* et *Arch.* — nec *Pb.* *Ibid.* πολλῷ τέῳ) Sic *F.* cum edd. πολλῷ τεῳ *Pa. Pc.* forsan nec sic quidem male, τεῳ tamquam monosyllabam pronunciando. *l.* 3. ἐν δὲ Φάρσεϊ *etc.* Hic incipit hiatus in *Arch.* et *Vind.* usque in cap. 184. Wess. — Idem hiatus in *Pb. Pd.* et *Valla* usque cap. 183 extr. *l.* 4. τετείχιστο iterum, (sicut cap. praec.) recepi ex ms. *F.* Vulgo ἐτετείχιστο. *l.* 5. ἐν τῷ ἦεν) Sic ed. *Wess.* cum superioribus, et msstis omnibus, excepto nostro *F.* in quo εἶεν. In promtu erat μὲν corrigere, quod ex doctorum virorum coniecturâ recepit *Reiz.* et tenuere *Sch.* et *B.* Nos Homericam verbi formam tenuimus, quae iterum c. 196, 19. occurrit. Placeret vero ἐν τῷ ἐνὶ μὲν vel ἐν τῷ μὲν ἦεν. *Ib.* περιβόλῳ μεγάλῳ τε) τε dat *Med.* et *Ask.* In aliis non invenitur. De Beli fano *Eustath.* ex *Nostro* ad *Dionysii* Perieg. vs. 1005. Wess. — τε particula isto loco agnoscunt *Pa.* et *Pc.* Codex *F.* copiâ etiam laborat, περιβόλῳ τε μεγάλῳ τε. Forsan περιβόλῳ τε μεγ. καὶ ἰσχ. scripserat auctor. *l.* 7. τοῦτο ἔτι) ἔτι τοῦτο *F.* *l.* 10. ἕτερος μάλα) ἕτ. πάλιν malebam; sed nil mutant libri. *l.* 11. μέχρις οὗ. Rectius fuerit μέχρι οὗ, ut II. 19, 12. *l.* 15. τῷ τελευταίῳ) Artic. non est in *Ask.* *l.* 17. καί οἱ τράπεζα *Med. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] Vulgo καὶ ἡ τρ. *l.* 20. ὁ θεὸς) Caret artic. *Pc.*

CAP. CLXXXII. Lin. 1. οἱ αὐτοὶ οὗτοι) Olim οἱ αὐτοὶ *edd.* absque οὗτοι, ubi ad αὐτοὶ adnotavit Wess: „αὐτοὶ οὗτοι *Ask.* et *Pass.* non male.“ — Inde φασὶ αὐτοὶ οὗτοι ed. *Reiz.* et *Borh.* Sed οἱ αὐτοὶ revocavit *Schaef.* At οἱ αὐτοὶ οὗτοι dedere *F.* et *Pa.* et sic etiam haud dubie scriptum in *Ask.* et *Pass.* *l.* 2. ἀμπαύεσθαι) ἀναπαύεσθαι b. 1 *Med. Ask.* [*F. Pa.* et vitiose ἀναπάβεσθαι *Pc.*] *Aldus* et alii ἀμπαύεσθαι, quod restitui Wess. — In ἀμπαύονται quidem cap. praec. consentiebant omnes. *l.* 4. Verba κατὰ τὸν αὐτ. τρ. redundare visa erant *Reiskio:* at tenent illa libri omnes. *Ibid.* οἱ Αἰγύπτιοι) Abest artic. *F.* *l.* 8. οὐ γὰρ ὧν) Sic *Med.* et *Ask.* [*F. Pa.*] δὴ, pro ὧν, *Edd.* — Sic et *Pc.* *l.* 10. συγκατακλίνεται) συγκατακλήεται *Ask.* [et *F.*] Vide *Gron.* VII. 129. Wess. *Ibid.* ἐν τῷ νηῷ) Sic *Ask.* et *Paris. B* [noster *Pa.*] ἐν τῇ νηῷ *Med.* [quod quidem recipere non sustinuit *Gron.*] *Aldus* et eum secuti ἐς τὸν νηόν. Wess. — Sic *Pc.* et edd. omnes ante *Wess.*

CAP. CLXXXIII. Lin. 4. παρακέεται) παρακέαται. *Ald.* — et *Pc.* Correxit *H. Steph.* *l.* 8 *seq.* βωμὸς μέγας) μέγας βωμὸς *F.* *l.* 9 *seq.* ἐπὶ γὰρ τοῦ χρυσέου βωμοῦ *etc.* Exscripsit *Athenaeus* IX. p. 396. D. et ex eo *Eustath.* in Hom. p. 1483, 53. Wess. *l.* 14. πηχέων) Vide ad II. 110, 3. *l.* 15. μέν μιν *Ald. Hervag. Ask. Med.* [*F. Par.*] μέν νυν vulgo. — Nempe sic ed. *Steph.* *l.* 20. κεκόσμητο probavi, quod dedit *F.* Vulgo omnes κεκόσμηται.

CAP. CLXXXIV. Lin. 2. βασιλῆες) βασιλέες *F Pa. Pb. Pc.* *l.* 3. ἐπεκόσμησαν) ἐκόσμησαν *Arch.* *l.* 4. καὶ γυναῖκες) Caret καὶ *F.* *l.* 5. πέντε abest in *Ask.* — Agnoscunt vocem nostri mssti cum aliis omnibus. *l.* 7. ἀξιοθέητα) ἀξιοθήητα *Arch.* *Ibid.* ἐώθεε) ἔωθεν *Arch.* — et *Pb. Pd.*

CAP. CLXXXV. Lin. 1. Ἡ δὲ δὴ δεύτερον) Ἡ δὲ δὴ ἡ δευτ. *Arch.* non male. Wess. — Ἤδη δὲ ἡ δευτ. *Pb.* Nil mutant alii. *l.* 2. Νίτωκρις) Νίτρωκις *Ask.* — Νίτρωκρις *F.* sed ρ post Νιτ notatur ut suspectum: in ora tamen libri rursus Νίτρωκρις scribitur. Νίτοκρις *Pb. Pd.* *l.* 6. ἀραιρημένα) ἀναιρημένα *Arch.* *l.* 7. Νῖνον) Νίνον *F. Pb.* *l.* 9. ῥέοντα *Med. Ask. Rem.* ora *Steph* [*F. Pa. Pc.*] In aliis ἐόντα. — Sic *Pb. Pd.* *Ibid.* μέσης) μέσα *Arch.* *l.* 11.

τῶν τινὰ) Sic τινὰ accentu notant *F.* et *Pb.* ut ed. *Reiz.* et *Borh.* τῶν τινα ed. *Wess.* cum aliis. *l.* 13. Ἀρδέρικκα *Medic. Ask. Arch.* Vulgo Ἀρδερικά. Wess. — Ἀρδερικκὰ *Pd.* Ἀρδερικκὰ *Pb.* Ἀρδέῤῥικα *Pc.* Ἀρδέρικα *F.* et sic iterum idem *F.* cum *Pa. Pc.* VI. 119. *Ibid.* οἱ ἂν κομίζωνται) οἱ ἀγκομίζωνται *Arch.* Wess. — Nempe sic pronunciare olim multi consueverant. *l.* 14. ἀπὸ τῆσδε τῆς *Med. Ask. Rem.* [*F. Pa. Pc.*] ἀπὸ τῆς *Edd.* — et *Pb.* *l.* 16. ταύτην caret *Pc.* *l.* 17. τοιοῦτο) τοιοῦτον h. l. mssti nostri omnes; quorum quidem potiores alibi (etiam ante vocalem) in τοιοῦτο consentiunt. *l.* 19. θώυματος) Vulgo θωύματος. Puncta diaeretica in hoc vocabulo, sicut in verbo θωυμάζω, constanter ignorant nostri libri. *Ib.* ὅσον abest *Arch.* *l.* 20. λίμνη *Med. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] Ceteri λίμνης. *l.* 21. παρατείνουσα) παρακλίνασα *Arch. Vind.* — *Pb. Pd.* *l.* 22. ἀεὶ) αἰεὶ *F.* ut ed. *Borh.* *l.* 25. παραχέουσα) In *F.* praepositio verbi eâ notâ effertur quae περὶ aliâs significat. *l.* 26. ἀγαγομένη *Rem. Med. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] In aliis ἀγομένη. *Ibid.* κρηπῖδα) κρηπίδα *F. Pb. Pd.* *l.* 29. περὶ καμπάς) περικαμπὰς *F.* unâ voce, ut ed. *Ald.* Correxit *Steph.* *l.* 30. ἔωσι recte *F. Pa. Pc.* ut ed. *Schaef.* Perperam alii ἐῶσι. *l.* 31. περίοδος τ. λ. μακρή.) μακρὸς *Rem. Med. Ask. Pass.* — Sic et *F. Pa. Pc.* qua quidem in scripturâ *Mediceum* suum idolum sequi non ausus est *Gron.* Mireris hîc tamen singularem librorum consensum: notandumque quod et alibi simplex nomen ὁδὸς tamquam masculinum construat noster *F.* et alii nonnulli codd. At paullo quidem post in τῆς ἐκ Μήδ. ὁδοῦ nil mutant. *l.* 32. αἵ τε ἐσβολαὶ) ἀεί τε ἐσβ. *Arch.* et mox idem ἐκ Μήδου, pro ἐκ Μήδων Tum ἐπισμιγόμενοι *Ask.* pro ἐπιμισγ.

CAP. CLXXXVI. Lin. 2. περιεβάλετο) Sic *F.* cum aliis: sed περιεβάλλετο *Pa. Pb. Pd.* *Ib.* παρενθήκην) παρεντήκην *F. Pa.* *l.* 3. ἐούσης) ἐόντων corr. *Reisk.* Wess. *l.* 4. πρότερον *Med. Ask.* [et *F.*] προτέρων *Ald.* cum *Arch.* et *Paris. B.* — Immo sic *Pa. Pc. Pb.* ne id quidem male. *l.* 5. ἐθέλοι) ἐθέλει *F.* male. *Ib.* Φάρτιος) Φάρτιος ed. *Wess.* operarum errore, in ed. *R.* et *B.* propagato. Verum tenent editi ante *Wess.* cum quinque nostris msstis. *l.* 6. πλοίῳ διαβαίνειν) διαβῆναι *F.* hîc iterum, ut pau-

lo ante. *l.* 7. αὕτη δὲ καὶ) Restitui καὶ, quod ex *Gron.* edito exulabat. Wess. — Tenent καὶ alii omnes. *l.* 10. ἑτοῖμοι *F. Pa. Pc.* et *ed. Sch.* et *B.* Vulgo alii ἕτοιμοι. *l.* 11. ὀρώρυκτο *Ask. Arch.* satis bene. ὠρώρυκτο *Med.* et alii. Wess. — ὠρώρ. tenuit etiam *Wess.* cum superioribus, sed ὀρώρυκτο ed *R Sch. B.* et est hoc etiam in ms. *F.* de qu recipiendo monuerat *Koen* ad *Gregor.* Dialect. ion. § 23. *l.* 12. ἐν τῷ) Sic *Ald.* et *Edd.* [quibus nescio an adsentiatur ms. *Pa.*] ἐν ᾧ *Medic. Ask. Arch.* — et *F. Pb. Pc. Pd.* ne hoc quidem male: sed τῷ tenuere edd. omnes. *l.* 13. ἀπεξηρασμένου) Sic edens Wess. haec adnotavit: „ἀποξηρασμένου *Paris.* unus. Vulgo omnes ἀποξηραμένου." Tum *Idem* in *Addendis*: „ἀπεξηρασμένου *Pass.* optime." — Et tenet hoc ipsum noster ms. *F.* et *Parisienses* (ni fallunt excerpta nostra) omnes ἀποξηρασμένου tamen, nescio qua caussa, adoptarunt *Reiz. Sch* et *B.* *l.* 14. καὶ τὰς καταβάσιας) Sic *Med. Ask.* [*F. Pa. Pc. Pb.*] Vulgo καὶ κατὰ τὰς κατ. In *Arch.* καταβάσεις. Wess. — καὶ κατὰ τὰς βάσεις *Pd.* *l.* 16 ἀνοικοδόμησε) ἀνωκοδόμ. *Pb. Pd.* Et paulo post, ὠκοδόμεε *Pd.* *l.* 19. μολίβδῳ) μολύκδῳ *Arch.* μολύβδῳ *Pass.* quod et in *Arch.* scripturâ latet. Wess. – μολύβδῳ habet etiam *F.* nec ita male. Paulo ante, duas voces τοὺς λίθους praetermisit idem *F* *Ibid.* ἐπιτείνεσκε) *Ald.* et plures ἐπετείνεσκε. Melius *Med.* et *Ask.* — quibus nostri adsentiuntur libri. *l* 20. γένοιτο) γένηται *Steph.* margo. — Sic *Pb. Pd.* male. *l.* 21. οἱ Βαβυλώνιοι) τοὶ Βαβυλ. cum aliis omnibus edens Wess. adnotavit: „οἱ Βαβυλ. *Paris. B. Arch. Vind.*" — Atque οἱ communi consensu tuentur etiam quinque nostri mssti; quod equidem restituendum auctori indicavi, nec ferendam insolitam istam loquendi formulam. *l.* 22. ἀπαίρεσκον *Med.* ora *Steph. Ask.* ἀπαιρέεσκον ceteri. Wess. — Et hoc quidem ex superioribus edd. revocavit *Wess.* et tenuere post eum alii: mihi vero unice istud se probavit, quod ex *Med.* recepit *Gron.* et tuentur *F. Pa. Pc.* ἀπαίρειν est *auferre;* ἀφαιρεῖν, aut ionicum ἀπαιρέειν, in activâ formâ nusquam, quod sciam, reperitur. *l.* 23. διαφοιτέοντες *Med. Ask. Arch.* margo *Steph.* [*Pa. Pc.*] Vulgo φοιτέοντες. — Sic *Pb.*

I 2

Pd. διαφοιτέωντες *F.* qui mox duas voces τὰς νύκτας neglexit. *l.* 27. ἐξάγαγε) ἐξήγαγε cum *Gron.* edens Wess. adnotavit; „Sic *Arch. Med. Ask.* Alii cum *Aldo* ἐξάγαγε.“ — Ex *Ald.* hoc revocavit *Reiz.* idque tenui cum *Schaef.* et *Borh.* *l.* 28. γενόμενον) γινόμενον *F. Pa.*

CAP. CLXXXVII. Lin. 1. αὐτὴ αὕτη) Sic *Med. Ask.* [*Pa. Pc. F.*] In aliis αὕτη deest. *l.* 3. λεωφόρων *Ald. Arch. Vind.* [*Pb. Pd.*] λαοφόρων *Med. Ask.* — et *F. Pa. Pc. Pf.* *l.* 4. ἐπιπολῆς) ἐπὶ πολλῆς *F.* *l.* 7. ΧΡΗΜΑΤΩΝ) χρήματα *Vind. Arch.* [*Pb. Pd.*] Vide *Spanhem.* ad *Comici* Nub. vs. 1288. Wess. *l.* 9. σπανίτας γε) Alterum hoc γε abest *Pf.* *l.* 11. μέχρι οὗ) μέχρις οὗ *F. Pa. Pd. Pf.* *l.* 12. βασιλητν) βασιλείν *Pf.* *Ibid.* Δαρείῳ δὲ) τῷ δὲ Δαρ. *Arch.* *l.* 13. χρέεσθαι) χρῆσθαι *Med. Ask. Arch.* [*Pa. Pd. Pf.*] χρέεσθαι *Aldus* et ceteri. — Hoc ipsum, quod ex *Aldo* revocavit *Wess.*, tuentur *F. Pa. Pc.* *l.* 16. ἐγίνετο commode dedere *F. Pa.* et *Pf.* in quo est ἐγίνετό οἱ, nec hoc male. Vulgo ἐγένετο. *l.* 18. τὸν δὲ νεκρὸν) Sic *Ask. Arch. Pass.* — et *F. Pa. Pc. Pf.* Vulgo τὸν νεκρὸν δὲ edd. quod etiam *Wess.* tenuit cum aliis. *l.* 19. 'ΕΑΣ) Sic ἔας *Med. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] ἔεις *Arch.* [et *Pb.* nescio an et *Pd.*] Vulgo ἔης. Spectavit hoc vetus scriptor in *Stob.* Serm. X. p. 231. *Max. Tyrius* Diss. XXVI. p. 319. *Plutarch.* T. II. pag. 173. B. et *Apostolius* Proverb. XII. 90. Wess. *l.* 21. βασίλεια) βασιλήϊα *Arch.*

CAP. CLXXXVIII. Lin. 3. Λαβυνήτου) Sic recte ed. *Reiz.* et seqq. Olim edd. et mssti Λαβυνίτου, de quo corrigendo monuit *Wess.* in Notis ad h. l. *l.* 3. δὲ δὴ) *Med. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] δὴ ab aliis exulat. *l.* 4. ἐσκευασμένοισι) ἐσκευασμένος requirebam, sed nil mutant libri. *l.* 7. μούνου) μοῦνος *Arch. Vind.* sine caussa. Signavit haec *Athen.* II. p. 45, 8. [Epit. lib. II. c. 23.] *Eustath.* in Odyss. p. 1499. *f.* [p. 173, 23. ed. Bas.] et ad *Dionysii* Perieg. vs. 1073. Wess. — μοῦνος est in *Pb.* μόνου in *F. Pa.* et sic *Athenaeus*, et *Eustath.* ad Dionys. sed idem *Eustath.* ad Hom. ita citat hunc locum, quasi μόνος apud *Herod.* legisset. *l.* 9. ἡμιόνεαι) ἡμιόνεαι *Vind. Arch.* — Vulgatum tenent edd.

omnes, et mssti nostri cum aliis. *Ibid.* κομίζουσαι) κομίζοντι *Remig.* *l.* 10. ἀγγείοισι ἀργυρέοισι) Sic noster *F.* ut apud *Athen.* et *Eustath.* ad Dionys. Vulgo ἀργυρ. ἀγγ. *l.* 10 *seq.* ἕπονται ὅπη ἂν ἐλαύνῃσι ἑκάστ.) WESSELINGIUS ita edens, ἕπονταί οἱ, ὅποι ἂν ἐλαύνῃ ἑκάστ., haec adnotavit: „ἐλαύνῃ *Arch. Vind. Pass.* et ὅπη ἄν. Editi ἐλαύνοι. Ex *Medic. Ask.* ἐλαύνῃσι. ἕπονταί οἱ ὅποι *Athen.* et *Eustath.* bene." — Haec ille, quae nec perspicua satis, nec adcurata. Primo enim, οἱ post ἕπονται nec editi ante *Wess.* nec mstus liber ullus, nec *Eustathius* agnoscit; solus *Athenaeus* suo arbitrio voculam illam adiecerat, unde adscivit *Wess.* quam equidem abiicere non dubitavi. Quae vero adiiciuntur, ὅποι ἂν *etc.* ea nec *Athen.* nec *Eustath.* habet. ὅπη vero cum *Arch. Vind.* et *Pass.* dedit noster *F.* quos secutus sum. Denique ἐθέλῃσι ex *Med.* ediderat *Gron.* cui quum non modo ms. *Ask.* sed et noster *F.* adsentiatur, restituendam auctori putavi vetustam verbi formam, *Homero* et Ionibus olim frequentatam, licet alibi (quod sciam) nusquam in *Herodoteis*, qui nostra aetate supersunt, codicibus occurrentem. ἐλαύνῃ tenent *Parisienses*, excepto *Pc.* in quo ἐλαύνοι. Ab exemplo Wesselingiano nihil hîc discessere posteriores editores.

CAP. CLXXXIX. Lin. 3. Ματιηνοῖσι) Sic *Med. Ask.* [nec aliud ex nostris *Paris.* adnotatum.] Μαντίοισι *Vind. Arch.* Vulgo Μαντινοῖσι. — Et sic ms. *F.* *Ib.* διὰ Δαρδανέων) διαρδανέων *Ask.* — Nostri libri nil mutant. Δαρνέων corrigunt viri docti. *l.* 4. Τίγριν) Τίγρην *Arch.* — Et *F.* *l.* 9. συμψήσας) *Suidas* in voce. WESS. *l.* 10. κάρτα τε) Sic *Med. Ask.* [*F. Pa.*] Alii cum *Aldo* κάρτα δέ. *l.* 11. τοῦτο ὑβρίσαντι recepi ex *F.* Vulgo τούτῳ ὑβρ. Vide III. 118, 2. *l.* 13. οὐ βρεχούσας *Med. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] Vulgo μὴ βρ. *l.* 17. τεταμμ. τοῦ Γύνδεω) Sic verba ordinavi praeeunte ms. *F.* Vulgo τοῦ Γύνδ. τεταμ. *l.* 18. ἐκέλευε) ἐκέλευσεν *Pb.* *l.* 19. ἤνετο) Sic ora *Steph. Ask. Med. Pass.* [*Pa. Pc.*] Ceteri ἠνύετο. — Sic *F. Pd.* et *Pc.* inter lineas. ἤνυτο *Pb.*

CAP. CXC. Lin. 1. Κῦρος) ὁ Κῦρος *Pd.* *l.* 2. μιν διώρυχας) διώρυχάς μιν *Arch. Ask.* — Sic et *F. Pa.* Nec in-

vitus tamen tenui vulgatum. *l.* 3. ὑπέλαμπε) ὑπερέλαμπε male *Arch.* *l.* 6. συνέβαλόν τε) συνέβαλλόν τε *Pb.* *Ib.* ἐσσωθέντες) ἑσσωθ. *F.* et *Pb.* et sic saepius alibi in eodem verbo lenem spiritum ponunt; quod adhuc supersedi adnotare. *l.* 7 κατειλήθησαν) κατειλήφθησαν *Iungerm.* et *Galeus*, perperam. WESS. *l* 9 ὀρέοντες) ὀρέωντες *F.* *Ibid.* προσετάξαντο) Sic *Med. Ask.* [*F. Pa. Pb. Pc.*] In aliis προσάξαντο. — Sic *Pd.* *l.* 12. ἐγγινομένου) ἐγγιγνομ. *Arch.* *Ibid* ἀνατέρω τε) Sic *F. Pa. Pc.* Vulgo δὲ, pro τε.

CAP. CXCI. Lin. 3 ἐποίεε δὴ) In *F.* δὴ deletum a sec. manu. *l* 6. ἐξίει) Sic *Med. Ask.* [et *Pa.*] ἐξήει *Ald. Paris. A.* [noster *Pc* cum *Pb. Pd.*] *Vindob.* *Arch.* nec prave. WESS. — In *F.* ἐξίει, sed super iota adscriptum η eâdem manu. ἐξιεῖ, rursus ed. *Schaef.* ut c. 180, 5. ubi vide quae notavimus. *l.* 8. οὕτω τε δὴ *Med. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] In orâ *Steph.* οὕτω δὲ δή. Ab aliis vox media abest. — Abest in *Pb. Pd.* *l.* 11. ἐποίησε) ἐποίεε *F.* ut lin. seq. Perperam quidem hoc loco. *l.* 12 *seqq.* ἐποίεε καὶ *etc.* usque τὴν λίμνην desunt *Pb. Pd.* *l.* 13. ἐσαγαγὼν ex *Pass.* commendavit WESS. in *Addend.* Sic vero et *F. Pa.* εἰσαγαγὼν ed. *Wess.* cum superioribus, quod correxit *Reiz.* *l.* 16. τούτου τοιούτου *Vind. Arch. Med. Ask.* [et *Paris.*] Vulgo τοῦ τοιούτου. — In *F.* desunt hîc nonnulla, quum a priore ῥέεθρον ad posterius aberrasset scriba: deinde vero ab aliâ manu hiatus sic incrustatus est, ut verba nonnulla, hîc omissa, inferius inserantur hoc modo: τὸ ἀρχαῖον ῥέεθρον, τοῦ Εὐφρήτεω ποταμοῦ ὑπονενοστηκότος, ἐποίησεν εἶναι διαβατὸν ἀνδρὶ ὡς ἐς μέσον *etc.* *l.* 18. ἀνδρὶ ὡς *Remig. Ask. Med. Pass.* [*F. Pa. Pc.*] In aliis ἀνδρείως. Vide *Gron.* WESS. — Adnotatis *Gronovii*, loquente re ipsa, facile caremus. *l.* 19. ἐστήκεσαν) ἐστήκεσαν (sic) *F.* *l.* 20. ἢ ἔμαθον οἱ Βαβυλ.) οἱ Βαβ. ἢ ἔμαθον *Arch.* *l.* 21. οὐκ ἂν) WESSEL. cum *H. Steph.* et *Gronov.* οὐδ' ἂν edens, adnotavit: „οὐ μὰν *Arch.* et *Aldus.*" — οὐ μὰν habet etiam noster *Pb.* sed οὐκ ἂν *Pd.* Sunt autem in vetustis libris saepe ita inter se similes literae κ et μ, ut videantur etiam illi codices, e quibus οὐ μὰν adfertur, οὐκ ἂν debuisse. Quo facilius probavi *Reizii*

emendationem οὐκ ἂν scribentis, quam et *Borh.* tenuit. *Schaeferus* quidem οὐδ' ἂν revocavit, quae est utique plurium, eorumque meliorum fere, codicum (in his, nostrorum *F. Pa. Pc.*) scriptura; quam nuper etiam eruditus iuvenis *Werferus* in Actis Philolog. Monac. T. I. Fasc. II. p. 249. hactenus defendit, ut distractis literis οὐ δ' ἂν scribi velit. At mihi exempla ab eodem *Werfero* Fasc. I. p. 96 seq. adlata, quibus usum istum particulae δὲ firmari censet, diversi generis esse videntur. Possemus ad illa provocare, si h. l. οἱ δὲ οὐκ ἂν legeretur. *l.* 22. κατακληίσαντες) κατακλείσαντες *Arch.* — et *Pd.* κατακλήσαντες *F.* *l.* 26. κύρτῃ) Sumsit hinc *Pollux*, X. 160. κυρτήῳ est in *Arch.* — scilicet duabus scripturis, κύρτῃ et κύρτῳ, imperite in unam contractis. *l.* 33. οὕτω τότε) *Med. Ask.* margo *Steph.* [*F. Pa. Pc.*] Aberat vulgo τότε. — Et abest in *Pb. Pd.* *Ibid.* ἀραίρηντο primus edidit Wess. adnotavitque: „Sic *Paris.* unus. *Mediceus* et ceteri ἀναίρηντο." — Tum Idem in *Addend.* „ἀραίρηντο *Pass.* *Mediceo* consentiens." — Quibus in verbis mendum inesse adparet. Voluit puto significare, *Pass.* cum *Med.* ἀναίρηντο habere. Et habet hoc quidem etiam noster *Pb.* sed *F. Pa. Pc.* (nescio an et *Pd.*) recte ἀραίρηντο.

CAP. CXCII. Lin. 2. ἔστη τίς ἐστι) Sic *F.* ut edd. ἐστή τις ἐστὶ *Pa.* ἔστη τις ἐστὶ *Pc.* *Ibid.* ἐν δὲ) ἓν δὲ *Arch.* sine caussa. Wess. *l.* 5. τέσσερας μῆνας τρέφει μιν) τέσσερας τρέφει μιν *Arch. Rem. Ask.* Vulgo μέν. *Med.* τέσσερας μῆνας et *Eustath.* ad Dionys. vs. 1005. Wess. — τρέφει μιν habent mssti omnes. τέσσερας primus hîc edidit *Gron.* Olim τέσσαρας, et sic *Pc. Pb. Pd.* In *F.* est nota numeralis Δ'. In ed. *Ald.* et *Steph.* deerat μῆνας, quod etiam deest *Pb. Pd.* sed adest in *F. Pa. Pc.* *l.* 6. χώρη) χώρα *F.* *l.* 7. τριτημορίη) Sic *Ask.* et *Pass.* Wess. — Sic vero et noster *F.* quod adoptavi pro vulgato τριτημοιρίη, quod habet *ed. Wess.* cum aliis. Similiter sane τριτημορὶς et τριτημορίδι (non τριτημοις.) scribunt omnes infra, cap. 111. et 112. *l.* 8. ἡ Ἀσσυρίη χώρη) ἡ Ἀσσυρίη non est in *Arch.* nec *Vallâ*, neque *Aldo* et *Hervag.* Wess. — Et his auctoribus (quibus accedunt etiam *Pb. Pd.*) duas voces, quas adieccrat *Ste-*

phanus, abiecit *Wess.* et spreverunt reliqui post illum editores. Atqui haud dubie ex codd. mss. adsciverat illas *Steph.* tenuitque *Gronov.* cum suo *Med.* agnoscuntque easdem nostri *F. Pa. Pc.* denique ex Wesselingii silentio intelligitur, etiam codd. *Remig. Ask* et *Pass.* (nam de *Vind.* dubitari potest, qui cum *Arch.* facere solet) easdem voces agnovisse, quas restituere auctori non dubitavi. Synonyma *Herodoto* sunt *Assyriaca* terra et *Babylonica*. *l.* 9. σατραπηΐην) σατραπίην *Arch.* — Sic et *F.* et *Pd.* Sed conf. III 89. ubi in vulgatam scripturam omnes consentiunt. *l.* 10. ἀρχέων) ἀρχαίων *Ald.* *l.* 11. Τριτανταίχμη) Sic *Ask* et *Eustath.* in Hom. p. 1206, 17. [ad Iliad. υ'. p. 1281. sub fin.] Τριταντιαίγμη *Med.* Τριταίχμη *Ald.* et *Tzetzes* Chil. III. p. 305. Wess. — Cum *Aldo* faciunt *Pb Pd.* Vulgatum tenent *Pa. Pc.* τριπανταίχμη habet *F.* *l.* 12. νομὸν recte ex ed. *Ald.* et *Steph.* revocavit *Schaef.* et habent hoc *Pa.* et *Pc.* Alii vulgo νόμον, et sic *F.* *l* 13 *seq.* μέτρον ἐὸν Περ. χωρέει) Sic *Med. Ask. Rem. Pass.* ora *Steph.* [*F. Pa. Pc.*] Alii cum *Aldo* ἐστὶ et χωρέον. — Sic *Pb. Pd.*. *l.* 14. μεδίμνου Ἀττικῆς Sic *Med. Ask.* et ceteri qui modo cum his faciebant. μεδιμν. Ἀττικοῦ iidem qui modo cum *Aldo*. *Ibid.* πλεῖον) πλέον malebam, ut est alibi: sed nil variant libri *l.* 15. Ἀττικῆσι) Ἀττικοῖσι *Pb. Pd.* *l.* 16. πολεμιστηρίων) πολεμιστέων *Ald. Arch. Vind.* [*Pb. Pd.*] *Steph.* ora et *Eustath.* l. c. Alii πολεμιστηρίων. Wess. — Atqui hi alii sunt *Med. Rem. Ask. Pass. F. Pa. Pc.* denique codex ille e quo in contextum hoc recepit *Stephanus*: quare hoc ipsum restituere non dubitavi pro πολεμιστέων quod ex *Aldo* revocaverat *Wess.* tenuerantque post eum alii. *l.* 16. θηλέας) Sic *Ask.* [*F. Pa. Pc.*] θηλείας reliqui. Vide III. 85. Wess. *l.* 18. ἐρσένων) ἀρσένων *Arch. Ask.* male. Wess. — Sic quidem etiam *quatuor Paris.* sed ionicam formam servavit *F.* cum aliis. *l.* 19. τοσοῦτο *Arch.* et *Ask.* — itemque *F. Pa. Pc.* quod praetuli vulgato τοσοῦτον. *l.* 20. τέσσερες non invitus tenui. In τέσσαρες quidem h. l. consentiunt quinque nostri *mssti* cum *editis* ante *Gronov.*

CAP. CXCIII. Lin. 2. ὀλίγῳ) ὀλίγον *Arch.* *Ibid.* ἐκτρέφον) Perperam ἐκτρέφων *Pc. Pb.* ἐκτρέφειν *Pd.* *Ibid.* ἐστὶ *F.* cum aliis. ἔστι *Pa. Pc.* ut ed. *Reiz.* et seqq. qui comma ante ἔστι ponunt. *l.* 3. ἀρδόμενον *Med. Ask. Rem. Steph.* ora. [*F.* et *Paris.*] In *Edd.* ἀρδευόμενον. — Scil. sic editi ante *Gron.* sed iidem paulo post in ἀρδόμενος consentiunt. *l.* 6. κηλωνηΐοισι) Sic *Medic. Ask.* item *Pass.* cum marginali scholio, γερανίοις. ἐκ τοῦ κηλοῦ. Ὅμηρος, αὖα περίκηλα. Odyss. ε΄. 240. Habet etiam *Pollux* VII. 143. [ubi quidem communi formâ κηλώνειον.] In *Arch.* χερσὶ ἰδίοισι ἀρδόμ. perperam. Vulgo κηλωνίοισι. Wess. — κηλωνίοισι habet *Pd.* κηλονηΐοισι *Pa.* per ο breve in medio. Cum *Med.* consentit *F.* nec aliud ex *Pc.* et *Pb.* adfertur. *l.* 8. νηυσιπέρητος) Sic perspicue unâ voce antepenacutâ scriptum vocab. dedere *F. Pa. Pc.* quemadmodum ναυσιπέρατος ex *Dionys. Halic.* Ant. III. 44. adnotavit *Schneid.* in Lexic. crit. Vulgo νηυσὶ περητός: ubi quod πέρητος ex *Arch.* protulit *Wess.* id satis indicat, etiam illius codicis scribam unâ voce antepenacutâ scriptum vocab. debuisse. *l.* 10. Τίγριν) Τίγρην *Arch.* — et sic rursus *F.* ut supra. *l.* 11. Νῖνος) Constanter Νίνος *F. Pb. Pd.* *Ibid.* οἴκητο) οἰκώκητο *Arch.* cum *Vind.* [et *Pd.*] οἱ ᾤκητο *Med.* [et *Pa. Pc.* οἳ ᾤκητο *F.*] οἰώκητο *Remig.* οἴκητο dedit *Ask.* et ora *Steph.* Vulgo οἰκέαται. Wess. — Facile adparet, perperam iunctas esse in msstis duas diversas scripturas. A *Mediceo* suo non discessit *Gron.* Perspecte vero *Wess.* scripturam codicis *Ask.* secutus est, cui (ni fallunt excerpta nostra) suffragatur *Pb.* *Ead. l.* 11. αὐτὴ pro αὕτη habet *Pa.* et πασέων *F.* pro ἁπασέων. *l.* 14. συκέην) συκαίην *Pc.* *l.* 16. ἐπὶ διηκόσ.) Caret ἐπὶ *Pd.* *Ibid.* ἐπεὰν δὲ ἄριστα) ἐπειδὰν ἄριστα edens Wess. adnotavit: „Sic *Med. Ask.* In aliis ἐπεὰν δέ.“ — Atqui in *Med.* (certe in ed. *Gron.*) est ἐπειδὰν δὲ, quod et in *F. Pa. Pc.* Haud invitus tamen tenui ἐπεὰν δὲ, quod ex ed. *Ald.* et *Steph.* revocavit *Reiz.* monente etiam *Koen.* ad *Gregor.* Dialect. p. 219. Habent autem ἐπεὰν nostri mss. *Pb. Pd.* et amat hoc alioquin *Herodotus.* Mox *l.* 17. αὐτὴ recte edens Wess. adnotavit: „αὕτη plerique omnes.“ — Scilicet sic quidem erat in *edd.* ante *Wess.* sed αὐτὴ perspicue

scribitur in *F.* nec ex *Parisinis* nostris aliud quid adfertur. *l.* 19. τεττέρων) Rursus τεσσάρων quinque nostri mss. *Ibid.* εὐπετέως *Med. Rem. Ask. Arch. Vind.* ora *Steph.* [*F. Pa. Pc.*] Vulgo εὐπετέων. — Sic male *Pb. Pd.* *l.* 20. δένδρον *Arch. Med. Ask.* — Sic et *F.* et *Paris.* δένδρου *Ald.* et *Steph.* δενδρέον malebam. *Ibid.* μέγαθος) μέγεθος *Vind. Arch.* – Nostri *mss.* cum aliis ionicam formam tenent, quam hîc dabant etiam *edd.* omnes. *l.* 23. καρπῶν ἐχόμενα) Sic *Paris. duo, Pass.* et *Arch.* Alii καρπόν. — Sic *Pb. Pd.* Sed *F.* cum *Pa. Pc.* verum tenet. *l.* 25. ποιεῦντες) ποιεῦνται *Arch.* — Nostri nil mutant. *l.* 25 *seqq.* εἰσὶ δέ σφι Φοίνικες *etc.* Exscripsit haec *Athenaeus* lib XIV. p. 651. [cap. 65. nostrae edit.] *l.* 26. αὐτέων) αὐτῶν *Med. Arch. Ask.* et *Athen.* l. c. Wess. — *Athenaei* quidem auctoritas in hoc genere (quandoquidem illi ionicas formas cum communibus permutare licuit) levioris momenti est; sed in αὐτῶν h. l. cum aliis consentiunt *quinque nostri mssti:* videturque *Aldus*, cui originem debet vulgata scriptura, deliberato constanter αὐτέων edidisse, etiam ubi αὐτῶν ipsius codices dabant. *l.* 27. ποιεῦνται) ποιέονται *Athen.* *Ibid.* συκέων) Sic edd. et mssti, nisi quod συκῶν habent *Pb. Pd.* συκέων etiam olim apud *Athen.* legebatur, ubi ex vetustissimo codice συκεῶν a nobis correctum est, scil. a sing. ἡ συκέη. Apud *Herodotum* ex ionismi ratione συκεέων exspectasses; sed potuerit alterum ε per syncopen esse abiectum eâdem analogiâ de qua supra ad cap. 180, 5. dictum est. *l.* 28. τοὺς ἔρσενας) ἄρσενας *Pd.* Notabo hîc iterum, quod iam alibi quidem in superioribus tetigisse mihi videor, in codicibus diligenter scriptis articulum praepositivum, ubi ionico more pro relativo pronomine ponitur, peculiari notâ solere insigniri. Sic igitur post τοὺς h. l. et mox iterum *l. seq.* in *Pa.* et in *Ed. Ald.* levis distinctio interponitur; in cod. *F.* vero τοῦ̀ς sic scribitur geminato accentu: eademque ratio constanter in eodem cod. *F.* servatur, qui etiam *l.* 27. sic habet τοῦ̀ς συκέων. Sic idem Τὸ̀ δὲ initio cap. seq. etc. *l.* 29. τούτων τὸν καρπὸν) Sic recte, ex virorum doctorum coniecturâ, primus edidit *Reiz.* pro vulgato τοῦ-

τον τ. κ. quod etiam *Athenaei* libros occupaverat. Habent autem τούτων nostri codd. *F.* et *Pc.* nec dubito, in aliis etiam codicibus, e quibus nihil a *Wess.* enotatum est, eamdem scripturam repertum iri, si diligenter excutiantur. *Ibid.* τῇσι βατ.) τοῖσι solus *Pd.* *l.* 30. πεπαίνῃ τέ σφι) Etiam hoc primus recte edidit *Reiz.* ante quem vulgo πεπαίνηταί σφι prave legebatur, consentientibus msstis. Veri vestigium servaverant *Athenaei* codices, sed evanidum illud reddiderat male sedula editorum diligentia. *l.* 31. τὴν βάλανον) τὴν βαλάνην *Arch.* *Ibid.* ἐσδύνων) ἐνδύνων codd. *Athenaei.* *Ead. l.* ἀποῤῥέῃ) ἀποῤῥείη *Athen.* *l.* 32. ὁ τοῦ Φοιν.) Abest h. l. ὁ *F. Pa.* et *Athen.* *Ib.* φορέουσι) Sic *Athenaeus*, et melius. φέρουσι *Edd.* Wess. — Tenent quidem φέρουσι mssti nostri aliique omnes: sed *Herodoteum* φορέουσι, ab *Athenaeo* servatum, merito *Wesselingius* restituit auctori. *l.* 33. ἔρσενες) ἄρσενες semper *Arch.* [et *Pd.*] In *Athen.* codd. mss. ἔρσενες. Wess. — Sic et *F. Pa. Pc.* cum *edd.* *Ibid.* κατάπερ δὴ) Sic *Arch.* *Vind.* et *Paris. B.* cum Editis. δὴ *Mediceo* aberat. — Abest etiam *F.* sed agnoscunt particulam *Parisini* (quod sciam) omnes. *Ibid.* ὄλυνθοι) Prave ὀλύνθιοι *Pd.* ὄλονθοι *F.* notabili scripturâ, qua et in hac narratione et alibi constanter utuntur *Athenaei* codices mssti.

CAP. CXCIV. Lin. 1. θῶυμα) Sic ms. *F.* puto et alii. Vulgo θώϋμα, ex more primi editoris. *l.* 2. αὐτὴν τὴν πόλιν) Sic *Ask. Arch.* — Sic et *F. Pa. Pb.* Vulgo τὴν πόλιν αὐτὴν, quod tenuit *Wess.* cum aliis. *l.* 5. τοῖσι κατύπερθε) τοῖσι hîc non legitur in *Arch.* — nec in *Pb.* *Pd.* *l.* 6. ποιήσωνται) ποιήσονται *F.* et *Pb.* male. *l.* 7. διφθέρας) διφθερέας *Pd.* *l.* 11. στεγαστρίδας) τεγαστρίδας *F.* *l.* 10. τοῦτο) τούτοισι *Arch.* *Vind.* *l.* 11. ἀπιᾶσι) ἀπιεῖσι *Med. Ask. Aldo* plerique mssti consentiunt. Wess. — Scil. ἀπιᾶσι ab *Aldo* est: at ἀπιεῖσι praeferunt *F.* *Pa. Pc.* *l.* 12. βίκους) κίκους *Ask.* — βικοὺς *F.* βίκοὺς (sic) *Pa.* *Ibid.* φοινικηΐου) Sic pro vulgato φοινικηΐους, quod libri quidem hodie tenent omnes, corrigendum cum aliis doctis viris monuit *Reiz.* in Praefat. p. 23, cui lubens obtemperavi cum *Schaef.* et *Borh.* *l.* 15.

καὶ κάρτα) Caret καὶ *Pb.* *l.* 17. αὐτέων) Rursus αὐτῶν *F. Pa. Pb. Pc. Pd.* *l.* 18. ζωὸς) Sic *Pass.* et ora *Steph.* [immo et *F.* et *Pa. Pc.*] ζεὼς *Ask.* ζώς *Arch.* Vulgo ζῶς. — quod *Gron.* etiam tenuit. *l.* 19. ἐπεὰν ὦν) *Med. Ask. Arch.* [et nostri mss.] Vulgo ἐὰν. *l.* 21. ἀπ' ὧν ἐκήρυξαν) ἀπεκήρυξαν cum aliis omnibus edens Wess. adnotavit: „ἀπινεκήρυξαν in *Med.* sed ε aliâ manu tertiae literae superscriptum, quomodo *Ask.* ἀπινεκήρυξεν *Pass.* In vulgato omnes *Parisini*, *Vind.* et *Arch.* adquiescunt." — Quod nos edidimus, id ipsum perspicue sic scriptum dedit noster cod. *F.* praestans hactenus reliquis omnibus. *l.* 22. ἐπιστάξαντες) Habet hinc *Pollux* VII. 186. Wess.

CAP. CXCV. Lin. 1. *seqq.* Ἐσθῆτι δὲ *etc.* Excerpsit hinc *Strabo* lib. XVI. p. 746. ed. Cas. Ibidemque et p. 745. alia multa ex *Herodoto* excerpta. *l.* 2. ἐπὶ τοῦτον *Med. Ask. Pass. Rem.* [*F.* et *Paris.*] Alii ἐπὶ τούτῳ. *Ibid.* εἰρίνεον *Ask. Pass.* [*F. Pa. Pc.*] ἐρίνεον *Arch.* In edd. ἠρίνεον. — Sic *Pb.* et peius etiam ἠριναῖον *Pd.* ἠρινέον penacute ed. *Ald.* et *Steph.* quod et *Gron.* intactum reliquit. Inde vero accentus iniquo loco positus mansit in ed. *Wess. Reiz.* et *Borh.* ubi perperam εἰρινέον. *l.* 3 *seq.* περιβαλλόμενος, ὑποδήματα ἔχων) Sic *Med. Ask.* [item *F. Pa. Pc.* et ἔχων etiam *Pb. Pd.*] In ceteris cum *Aldo* περιβαλλόμενοι, ὑποδ. ἔχουσι, sed *Arch.* εἶχον. Wess. — Et *Aldinam* quidem scripturam, loco eius quam *Gron.* ex *Med.* ediderat, revocavit *Wess.* tenuitque *Reiz.* et *Borh.* *Schaeferus* περιβαλλόμενος ex msstis adsciscens, ἔχουσι tenuit, sed ita ut ante ὑποδήματα maiorem distinctionem poneret; satis id quidem commode, sed contra librorum paene omnium fidem. Equidem codicum auctoritatem secutus, eamdem scripturam auctori restituendam iudicavi, quae a *Gron.* iam erat edita. *l.* 4. τῇσι Βοιωτίῃσι) τοῖσι Βοιωτίοισι *Vind. Arch.* — In cod. *F.* ab eadem manu duplex est scriptura, Βοιωτῇσι et Βοιωτίῃσι, prior in contextu, altera inter lineas. *l.* 6. σφρηγῖδα) σφρηγῖδα *F. Pa.* *l.* 8. κρίνον) κρῖνον *Pc.* *l.* 9. αἰετὸς) ἀετὸς *Pb.* *l.* 11. σῶμα ἐστί. Sic *Pa. Pc.* quemadmodum olim in melioribus libris signatum in fine periodi accentum videre me memini. Vulgo alii σῶμά ἐστι.

CAP. CXCVI. Lin. 1. αὐτοῖσι) αὐτῇσι *F.* male. *Ibid.* κατεστέαται) κατεστέασι *F.* commode, sicut c. 200, 2. *l.* 5. γινοίατο) Non sperno γενοίατο, quod habent editi omnes; dedi autem istud, quod ex solo quidem *Arch.* citavit *Wess.* sed agnoscunt simul *F. Pa. Pc. Pd. Ibid.* συναγάγοιεν) συνάγοιεν *Arch.* *l.* 7. ἵστατο) ἵσταται *F.* *Ibid.* ἀνιστὰς) ἀναστὰς *Pb.* prave. *Ibid.* μίην) Sic omnes, praeter *Med.* et *Ask.* Wess. — Scilicet μίαν ex *Med.* ediderat *Gron.* Atqui sic constanter etiam *F.* et *Pa.* *l.* 9. αὕτη recte dedit *F.* Alii vulgo αὐτή. *l.* 10. πρηθείη *Med. Ask. Vind. Arch.* [*F.* et *tres* puto *Paris.*] Alii πραθείη. — Sic *Pc.* *l.* 11. ἔσκε εὐειδεστάτη) Nil mutant alii; unus *Pd.* ἔσχεν εὐειδεστάτην. *l.* 16. δὴ διεξέλθοι) Sic ed. *Reiz.* et seqq. ante quos vitiose δή οἱ ἐξέλθοι edd. et mssti omnes; de quo corrigendo vitio iam olim monuerant docti viri. *l.* 18. ἀμορφεστάτην) Sic *Med. Ask. Arch. Rem. Vind.* [*F. Pa. Pc.*] margo *Steph. Eustath.* p. 1441, 10. [ad *Od.* β'. p. 89, 40. ed. Bas. ubi ait, meliores *Herodoti* codices hoc dare.] Vide *Gronov.* ad c. 133. ἀμορφοτάτην Edd. — ἀμορφωτάτην *Pb. Pd.* Ex *Gronovii* Nota ad l. c. nil aliud disces, nisi quod ibi σπουδαιέστατα et hîc ἀμορφεστάτην dederit *Mediceus* codex. *Ibid.* ἢ εἴ τις) Deest ἢ *Pb. Pd.* Tum in αὐτέων nunc, ubi de *foeminis* agitur, consentit cod. *F.* αὐτῶν quidem habet *Pa.* et *Pd.* αὐτῆς *Pb.* *l.* 19. ἔμπηρος) ἔμπειρος *Ald.* idemque paulo post ἐμπείρους. Wess. — Sic et *Pd.* Caeteri verum tenent. *Ibid.* ἔῃ) ἢ *Ask.* ἦν *Arch.* Wess. — In *F.* est εἴ, et ab eadem manu superscriptum ἢ. Sed ἔῃ cum editis tenent *Parisini* omnes, tum *Med.* aliique, e quibus nulla discrepantia enotata est. Sic vero c. 181, 5. ἔῃσι vidimus communi codicum fere omnium consensu probatum. *Ibid.* θέλοι *Med. Ask. Arch.* [*F. Pa.* nescio an et *Pc.*] *Aldus* et alii θέλει. *l.* 20. λαβὼν) βαλὼν *Med.* [quod tamen probare non sustinuit *Gron.*] et *Pass.* sicut et *Aldus*, male. Wess. — Merito correxit *Steph.* et verum tenent nostri mssti. *l.* 21. ὑπισταμένῳ *Vind. Rem. Med. Ask. Arch.* [*F. Pa.*] Ceteri ἐπισταμένῳ. — Sic *Pc. Pb. Pd.* cum editis ante *Gron.* *Ibid.* προσεκέετο dedit nobis cod. *F.* Vulgo προσέκειτο. *l.* 23 *seq.*

ἐκδοῦναι *etc.*) Quinque voces desunt *Arch.* — et *Pb. Pd.* *l.* 25. ἐγγυητέω) Sic *F. Pa. Pb. Pc. Pd.* ἐγγυήτεω ex *Ask. Arch.* et *Pass.* adnotavit Wess. ἐγγυητέων edd. omnes. *Ibid.* ἀπαγαγέσθαι) ἀπάγεσθαι *Pass.* — Sic vero et *F.* et *Pa.* *l.* 27. ἦ μὴν) In ista formula Ionas ac praesertim *Herodotum* μὲν pro communi μὴν usurpasse satis notum est, et multis exemplis probavit *Koen.* ad *Corinth.* p. 222. seq. Quo minus *Reizium* improbo, quod μὲν h. l. pro μὴν posuerit; quum praesertim suspicari liceat, ionicam loquendi formam, cuius ignari adhuc fuissent librarii, consulto ab iilis fuisse mutatam, et in operis progressu demum ab eisdem conservatam. At quum haud dubiis documentis compertum habeamus, ne ipsum quidem Herodotum in ionicarum formarum usu satis fuisse constantem, in communi librorum omnium consensu tenendam hoc loco (iterumque cap. 212 extr.) vulgatam scripturam putavi, quam ipse etiam *Reizius* posteriori loco intactam reliquit. μὴν utrobique tenuit *Borh.* utrobique in μὲν mutavit *Schaef.* *Ibid.* οὕτω ἂν ἄγεσθαι) ἀπάγεσθαι cum *Gron.* edens Wessel. adnotavit: „ἀπαγ. *Med.* ἂν ἄγεσθαι *Ask. Pass.* ἀγάγεσθαι *Vind.* ἀνάγεσθαι *Edd.*" — Iam ἀνάγεσθαι habent quidem *Pb.* et *Pd.* sed exserte ἂν ἄγεσθαι *F. Pa. Pc.* quod Nostro restitui. Suspicor autem, scripturam ἀπάγεσθαι quam ex cod. *Med.* enotatam ad hunc locum retulit *Gronovius*, non huc spectasse, sed ad verbum ἀπαγαγέσθαι quod paulo ante legitur: similiter enim et alibi animadvertisse mihi videor, ad alienum locum a *Gronovio* in editione *Herodoti* relatas nonnumquam esse lectiones, quas plurimis ante annis Florentiae e Mediceo codice ad suum exemplum editionis Iungermanni adscripserat. *l.* 28. ἐκέετο) Ionicam hanc verbi formam dedit nobis cod. *F.* pro vulgata ἔκειτο. *l.* 30. μέν νυν. Perperam μέν νιν *Pa. Pc.* *l.* 31. νῦν γε) Abest γε *Pb. Pd.* *Ibid.* διετέλεσε ora *Steph.* et *Remig.* [*F. Pa. Pc.*] διετέλεσσε *Med. Ask* [quod adscivit *Gron.*] Vulgo διετέλεε. — διετέλεεν *Pb. Pd.* *l.* 31. δέ τι ἐξευρήκασι) δ' ἐπεξευρήκασι *F.* et caret τι. *l.* 34. οἰκοφορήθ.) Perperam εἰκοφορήθ. *F.* *Ibid.* βίου σπανίζων. Abest βίου *Arch.*

CAP. CXCVII. Lin. 3. ἐκφορέουσι) ἐκφέρουσι *Arch.* — et *Pd. Pd. l.* 5. νούσου) νόσου *F. Pa. Pc. Ibid.* τοιοῦτο scripsi cum eisdem *F. Pa. Pc.* Vulgo τοιοῦτον. *Ibid.* ὁκοῖον ἔχει) Sic *Arch* et *Pass.* — quod cum *Schaef.* et *Borh.* praetuli vulgato ὁκοῖαν ἂν ἔχοι, quod quidem habet *F.* cum aliis. ὁκοῖον ἂν ἔχῃ *Pc. Pb. l.* 7. ἅσσα) ἅττα *Arch. l.* 8. Duo verba ὁμοίην νοῦσον desunt *Pc. l.* 9. τὸν κάμνοντα omittit *Arch.* — et *Pb. Pd. l.* 9. οὔ σφι *Arch.* — ut *Med. Ask.* [et nostri mss. omnes.] Vulgo οὔπω. *l.* 10. ἔχει *Pass.* — Sic recte etiam *F. Pa. Pb.* quod recepi pro vulgato ἔχῃ.

CAP. CXCVIII. Lin. 3. περὶ) *Med. Arch. Ask.* [et nostri omnes.] πυρὶ vulgo. *l.* 5. καὶ ἀμφότεροι) Copula venit ex *Med. Ask.* [Habet vero eamdem *F.*] Aliis abest. *l.* 6. ταὐτὰ δὲ ταῦτα) Sic bene *Edd.* ταῦτα δὲ ταῦτα *F.* et *Pb. l.* 7. ποιεῦσι *Med. Ask.* [*F.*] ποιέουσι ceteri. — Sic *Paris.* quatuor.

CAP. CXCIX. Quae hoc cap. continentur, desunt *Vind. Arch.* et *Vallae.* — Desunt item nostris *Pb.* et *Pd. Lin.* 3. ζόῃ) ζώῃ *F. Pc.* male. *l.* 5. ἐν καμάρῃσι) Sumsit hinc *Pollux* X. 32. *l.* 6. ἑστᾶσι) ἱστᾶσι *F. Pa.* male. *l.* 7. ὄπισθεν ἕπεται πολλή.) Placuit haec verborum series, quam dedit cod. *F.* eamdemque ex *Ask.* laudavit Wess. — Vulgo ἕπεται πολλὴ ὄπισθεν. *l.* 11. ὁδῶν) Sic *Ask.* — et *F. Pa. Pc.* adoptavitque hoc *Reiz.* et *Borh.* pro vulgato ὁδὸν, quod cum *Wess.* tenuit *Wittenb.* et *Schaef.* Mihi alienum ab hoc loco utrumque videtur, suspicorque ὁδῶν olim ex scholio in contextum irrepsisse, et deinde ab aliis in ὁδὸν esse mutatum. *l.* 14. ἤ τίς οἱ) Sic accentus pingunt *F. Pa. Pc,* ut ed. *Ald.* et *Steph.* ἤ τις οἱ ed. *Wess.* ἤ τίς οἱ ed. *R. Sch.* et *B. l.* 18. ἀπώσηται) ἀπώσεται malis cum *Matthiae* Gram. Graec. p. 728. et *Werfero* Act. Philol. Monac. T. I. p. 228. Sed vulgatum tenent libri omnes. *l.* 23. ἐπαμμέναι) Sic *Med. Ask. Pass.* [*F.* et *Paris.*] In *Ald.* et *Rem.* ἐπαγμέναι. — Sic et in ed. *Steph. l.* 24. ἀπαλλάσσονται *Ask. Pass.* [et *F.*] Vulgo ἀπαλλάττονται. — quod est in *Pa. Pc. l.* 25. αὐτέων in foem. gen. tenet *F.* cum aliis omnibus. *l.* 26. τριέτεα καὶ τετραέτεα) τριετέα καὶ τετραετέα *F.*

CAP. CC. Lin. 2. κατεστέασι *Ald. Rem.* et *Edd.* [nempe editi ante *Gron.* e quibus hoc revocavit *Wess.*] κατεστᾶσι *Med. Ask.* — Sic et *F. Pa. Pb. Pd.* Ex *Pc.* citatur κατεστεᾶσι. *Ibid.* εἰσὶ δ' αὐτέων πατριαὶ τρεῖς) *Strabo*, Τρεῖς δ' εἰσὶ Φρατρίαι ex hoc loco, lib. XVI. p. 1082. *B.* [p. 746 ed. Cas.] sed verbis mutatis. Wess. — αὐτῶν hic rursus, non αὐτέων, praeferunt *F.* et *Paris.* omnes: et sic iterum paulo post. In πατριαὶ nil dissentiunt libri. *l.* 4. μοῦνον) μόνον *F.* *l.* 4. αὐήνωσι) ἀνήμωσι *Arch.* *l.* 5. ὅλμον) ὄλμον *F. Pa. Pb.* *Ibid.* σᾶσι explicat *Etymolog.* p. 710, 42. Wess. *l.* 7. μάζαν) μᾶζαν *Pc.*

CAP. CCI. Lin. 2. Μασσαγέτας) Μασαγ. *Arch.* — et *Pb.* *Ibid.* ὑπ' ἑωυτῷ) *Med. Ask.* Ceteri ὑπ' ἑωυτόν. — Sic *Pb. Pd.* Vitiose ὑπεωυτὸ *F.* *l.* 3. λέγεται εἶναι) εἶναι λέγεται *F.* *l.* 4. ἠῶ τε) ἠὼ τε *F.* (sic) quod valet ἠώ τε. conf. *Var. Lect* c. 204, 3. *l.* 6. λέγουσι) Deest hoc verbum cod. *F.*

CAP. CCII. Lin. 3. συχνὰς caret *F.* *Ib.* αὐτῇσι) αὐτοῖσι *Arch.* *l.* 9. εἵλας) ὕλας *Arch.* — Sic *Pd.* ἴλας *Pa. Pc.* εἵλας dedit *F.* quod recepi cum *Schaef.* pro εἴλας, quod erat in aliis edd. *l.* 11. καταγιζομένου *Med. Ask Pass.* [*F. Pa. Pc.*] In aliis καταγιαζομ. *l.* 16. Ματιηνῶν *Med. Ask. Rem.* cum *Steph.* ora [quibus adsentiuntur, ni fallor *Paris.*] Ματιονῶν *Arch. Vind.* Vulgo Μαντιηνῶν, prave [Sic *F.* ut supra.] Vide *Eustath.* in Dionys. v. 739. Wess. *l.* 17. τε post ἐξηκ. abest *Pb. Pd.* *l.* 19. τεσσαράκοντα tenent h. l. mss. omnes cum editis ante *Schaef.* qui τεσσεράκ posuit, quod tenuit *Borh.* *l.* 20 κατοικῆσθαι *Med. Ask.* [quod recepi, consentiente cod. *F.*] κατοικεῖσθαι *Ald. Vind. Arch. Paris. B. C. Remig.* — Habent hoc *Parisini* (quod sciam) *omnes*, tenuitque *Wess.* et reliqui post eum editores. *l.* 21. ἰχθῦς) ἰχθεῖς *Arch.* et supra quoque. *l.* 22. Φωκέων) Φωκίων *Arch.* *l.* 23. Κασπίην) Κασπίων *ed. Wess.* operarum errore. *l.* 24. ἐπ' ἑωυτῆς) ἐπ' αὐτῆς *Pb. Pd.* *l.* 25. συμμίσγ *F.* cum aliis. ξυμμίσγ. *Pa. Pc.* *l.* 26. πᾶσαν *Arch. Vind. Rem.* tres *Paris.* [immo quatuor *Paris.* et *F*] *Ald* et *Edd* πᾶσα *Med. Ask.* De *Caspio mari*, ex Nostri praescripto, *Eustath.* in

Dionys. vs. 721. et vs. 48. WESS. *Ibid.* στηλέων) στηλῶν *Pb. Pd.* *l.* 28. τυγχάνει ἐοῦσα) ἐοῦσα τυγχάνει *F. Pa.*

CAP. CCIII. Lin. 5. Καύκασος) Καυκάσιος *Pb. Pd.* et sic paulo post iterum. *l.* 6. ἐὼν) ἐὸν *Pb. Pd.* *Ibid.* οὐρέων recepi ex *F.* Alii vulgo ὀρέων. *Ead. l.* μέγιστον et ὑψηλότατον *Med. Ask. Vind Arch. Rem.* ora *Steph.* [*F.* et *Paris.*] Vulgo μέγιστος et ὑψηλότατος. — Nempe sic ed. *Ald.* et *Steph.* *l.* 8. Καύκασος) Καυκάσιος *Arch.* — De *Pb.* et *Pd.* paulo ante dictum. *Ibid.* ἀπ' ὕλης ἀγρίης) Sic *Med Ask.* [*F. Pa. Pc.*] Reliqui ἐξ ὕλης. *Gronovium* vide. WESS — ἐξ ὕλης *Pb. Pd.* Dein ὀρίης *Pd.* et in ora ἀγρίης. *l.* 11. ζῶα) ζῶια *Pass.* (id est, ζῷα) et sic lib. II. c. 4. etc. WESS. *l.* 13. ἐνυφανθέντα) ἐνυφαθέντα *Arch.* — ἐνύφανθ. *F.* cum aspero spiritu in media voce, prisco more. *l.* 14. μίξιν δὲ recte dedere *F. Pa. Pc.* Vulgo μίξιν τε. *Ibid.* ἐμφανέα) ἐκφανέα *F.*

CAP. CCIV. Lin. 3. Καύκασος) Καυκάσιος *Arch.* — et *Pd.* ut supra. Tum ἀπείργει *Ask* — et *Pa. Pd.* Recte vero ἀπέργει *F.* *Ibid.* ἠῶ τε) ἠώ τε *Pb. Pd.* ἠώ τὲ *F.* qui particulam τε accentu signare consuevit, quem oblitus erat adponere ad c. 201, 4. *l.* 4. ἐκδέκεται *Ald. Med. Ask.* [*F. Paris.*] Vulgo ἐκδέχεται. *l.* 5. τοῦ ὦν δὴ πεδίου) τοῦ ὦν δὴ τὸ πεδίον *F* vitiose. *l.* 6. Μασσαγέται) Μασαγ. *Arch.* — et *Pb. Pd.* *l.* 7. ἔσχε) ἔσκε male *Arch.* Simile delictum in Edd. semel iterumque alibi. WESS. — ἔχει erat primum in *F.* sed ab eadem manu deleta vocalis iota, ut sit ἔχε. *l.* 9. τὸ δοκέειν) τῷ δοκέειν *Pa. Pc.* τὸ tenet *F.* cum aliis. *l.* 10. δεύτερα) Sic *Med. Ask.* [*F.* et *Pc.*] In *Paris. B. Arch. Vind. Ald.* est δεύτερον. WESS. — Alibi πρῶτα μὲν, δεύτερα δὲ, ut III. 80, 29. VIII. 106, 6 seq. At πρῶτον hîc tenent libri omnes: amat autem Herodotus variare orationis formas. *Ibid.* πολέμους) πολεμίους *Pb.* Videtur hoc etiam ex *Arch.* citare voluisse *Wess.* sed per operarum errorem omissa est codicis nota. *Ead. l.* γενομένη ex *Med.* et *Ask.* recepit *Wess.* et praefert hoc etiam *F.* cum aliis. γινομένη citatur ex nostro *Pc.* et sic videtur etiam fuisse in *Arch.* γεγενημένη edd. ante *Gron.* *l.* 11. στρατεύεσθαι Κῦρος) στρατεύεσθαι ὁ Κῦρος edens WESS. adnotavit: „στρατεύειν ὁ Κῦρος *Arch.*

Articulum alii non habent." — Placuit nobis Κῦρος absque articulo, quem cum aliis ignorant *F. Pa. Pb.* στρατεύειν non male *Arch.* cf. I. 77, 14. VI. 7, 2.

CAP. CCV. Lin. 1. Μασσαγ.) Μασαγ. *Arch.* et ad hunc modum semper. — Sic et *Pb. Pd.* *l.* 2. βασίλεια recte mss. et edd. omnes: unus *Borh.* suo arbitratu βασιληΐη edidit, quem quidem errorem ipse in *Corrigendis* retractavit. ἡ βασίλεια, *regina* est; ἡ βασιληΐη, *regnum.* *Ibid.* Τόμυρις) *Suidas* Τόμυρις et Τώμυρις, ex h. l. Wess. *Ead. l.* ταύτην) ταύτῃ *Arch.* *l.* 4. συνιεῖσα *Med. Ask.* bene. [Sic et *F. Pa. Pc.*] In aliis συνεῖσα. *Ibid.* οὐκ αὐτὴν) οὐ κατ' αὐτὴν *Arch.* *l.* 6. προεχώρεε *Ask. Med.* [*F.*] et *Suidas* in Μνωμένη. Vulgo προσεχώρεε, quod et in Grammatici Τόμυρις. *l.* 7. 'Αράξεα) 'Αράξην *Arch. Vind.* [*Pb.*] *Suidas* vulgatum probat. Wess. *l.* 8. στρατιήην *Arch. Ask. Pass.* [*F. Pa. Pc.*] *Suidas* στρατείαν, sed sibi non constans. *Med.* et *Aldus* στρατίην cum Edd. Wess. — στρατιὴν *Pb. Pd.* *l.* 10. πύργους) πλείστους πύργους (sic) citatur ex *Pd.*

CAP. CCVI. Lin. 4. εἴ τοι) εἴ τι *Pb.* *Ibid.* τελεύμενα *Aldus* et ora *Steph.* [sic et *Pd.*] ταῦτά τε λεγόμενα *Arch.* [et *Pb.*] Ceteri cum *Edd.* τελεόμενα, non magnâ differentiâ. Wess. — Sic τελεόμ. *F. Pa. Pc.* *l.* 6. ὀρέων) ὀρέων male *F.* οὐρέων malebat *Wess.* sine caussâ. *l.* 7. τῇσίδε) τῇσιδε *Pa.* τῇσι δὲ *F.* τησίδε ed. *Borh.* *Ibid.* χρέεσθαι) χρῆσθαι *Ask. Arch.* — et *F. Pa. Pc. Pd.* *Ead. l.* πάντα μᾶλλον) πάντως μᾶλλον cum omnibus aliis edens Wess. adnotavit: „πάντων μᾶλλον margo *Steph.* πάντα *Arch.*" — Iam πάντων habet *Pb.* quod quidem non magis convenire huic loco videtur, quam πάντως, quod habent alii libri. Itaque πάντα recepi, quod praeter *Arch.* tuetur etiam *Valla*, sic vertens, *omnia males quam* etc. *Galeus* vero ad hunc locum adnotans „Cod. *Arch.* et *reliqui* πάντα." haud adparet quid spectarit, quandoquidem praeter *Arch.* non nisi ex *uno* codice *Etonensi* excerpta quaedam illi praesto fuere. *l.* 8. σὺ δὲ εἰ) Ex *Pc. Pd.* hoc recepi. Vulgo σὺ δὲ ἦν alii omnes. *l.* 9. προθυμέαι) προθυμέεαι edens Wess. adnotavit: „Sic *Paris. A.* In ceteris προθύμεαι." — Iam προθυμέεαι quidem (ni fallunt nostra excerpta)

habent *Pa.* et *Pc.* nec id male. προθύμεαι vero vitiosa scriptura, quae ex *Steph.* ed. 2. in ed. *Iungerm. Gal.* et *Gron.* propagata erat. προθυμέαι vero recte dederat ed. *Ald.* et *Steph. prima*, cum *F. Pb. Pd.* quae verbi forma, familiaris Nostro, idem valet ac προθυμέεαι. conf. I. 39, 7. et Var. Lect. ad I. 180, 5. Quum ἢν vulgo pro εἰ praecessisset, προθυμέηαι in coniunct. hic posuit *Schaef.* reluctantibus libris omnibus. *l.* 10. ἄφες) Communem hanc verbi formam tenent veteres libri omnes: ἄπες ed. *Schaef.* conf. I. 77, 18. *l.* 12. βούλεαι ἐσδέξασθαι) βούλεε εἰσδέξ. *Arch.* — εἰσδέξ. etiam *F.* *l.* 14. ποίεε *Ald. Arch. Vind. Paris.* [et *F.*] ποίει *Med. Ask.* — et *Pa.* *Ibid.* συνεκάλεσε) συνεκάλεε non male *Arch.* — Sic et *F.* sed alii omnes aoristum tenent; ne hi quidem male, licet mox sequatur imperfectum. *l.* 17. ὁκότερα ποιέοι) Sic ed. *Wess.* et seqq. ubi adnotavit Wess: „Sic *Remig.* et *Paris. A.* [scil. noster *Pc.* cum *Pb. Pd.*] In aliis ποιέει aut ποιέῃ." — Nempe ποιέει, mendose Editi ante *Wess.* quod ex ποιέοι ortum videtur. ποιέῃ vero *F.* et *Pa.* nec id male: quod et in *Pass.* legi monuit idem *Wess.* in *Addendis.* *Ibid.* συνεξέπιπτον) συνέπιπτον *Pc.*

CAP CCVII. Lin. 3. προκειμ. γνώμη *Arch. Vind. Med. Ask. Pass. Rem. Steph.* ora [sic. et *F.* et *Paris.*] Editis γνώμη deest. *l.* 4. ὅτι ἐπεὶ *Med. Ask. Arch.* [*F. Paris.*] ὅτι Editis aberat *l.* 6. ἐόντα ἀχάριτα) Sic *Arch. Med. Ask.* [puto et *Pa. Pc.*] In aliis ἀχάριστα. — Sic *Pb.* Praeterea vero *edd.* et *mssti omnes* habent τὰ ἐόντα, uno *Pd.* excepto, in quo παθήματα ἀχάριστα ἔοντα. Articulum istum, quum et alienus ab hoc loco et ex terminatione vocab. praeced. παθήματα temere irrepsisse mihi visus esset, delevi cum *Schaef.* et *Borh* quem si servatum volueris, fuerit sententia huiusmodi: *mihi vero ea quae passus sum, ipsa tristia mea fata, documenta exstitere.* Denique, de scripturâ nostri codicis *F.* quid statuendum sit, iudicet eruditus lector, quae sic habet, τὰ δέ μοι παθήματα τὰ ἐόντα ἄριστα μαθήματα ἐγεγόνεε. Ad verbum γεγόνεε, quod habent edd. omnes, nil adnotavit *Wess.* Habet autem ἐγεγόνεε *F.* ut modo dixi; γέγονεν vero *Pb.*

et *Pd.* *l.* 11. ὡς κύκλος *etc.* Habet *Stobaeus* Serm. CIII. p. 563. Wess. *l.* 13. αἰεὶ scripsi cum *F.* et *Pd.* Vulgo ἀεί. *l.* 13 *seq.* ὧν ἐγὼ γνώμην ἔχω) Sic *Arch.* Pronomen deerat editis. Wess. — Cum *Arch.* faciunt *Pb. Pd.* ἐγὼ deest *F. Pa. Pc.* sed iidem *F.* et *Pa.* ita scribunt, ἤδη ὧν ἔχω γνώμην, quod verum fortasse. *l.* 14. τὰ ἔμπαλιν) τὸ ἔμπαλιν *Arch.* *l.* 16. ὅδε τοι) ὅδε τις ora *Steph.* Wess. — ὅδέ τι *Pd.* *Ibid.* ἐσσωθεὶς) ἑσσωθεὶς *F. Pb. Pd.* et sic constanter (si recte memini) verbum istud leni spiritu notant; quod alibi adnotare neglexi. *l.* 19. ἐλῶσι) Citat *Thomas M.* in Ἐλάω. Wess. — Perperam ἑλῶσι *F. Pb.* iidemque paulo post ἑλᾷς, pro ἐλᾷς. *l.* 22. ἀντιουμένους) Sic *Med. Ask.* [et *F. Pa.*] ἐναντιουμένους *Ald.* et *Edd.* [ante *Gron.*] cum *Arch.* — Et revocavit hoc *Wess.* ex vett. edd. me quidem non improbante. Sed quum pro *simplici* verbo, quod et alibi frequentat Noster, stet probatorum codicum ingens numerus, (nam et alii codices, a *Wesselingio* non nominati, cum Gronoviano exemplo consentire videntur) istud cum *Gron.* reposui. *l.* 23. ἰθὺ scripsi cum *F.* quod et ex coniect. repositum voluerat *Reisk.* Alii vulgo ἰθύς. Cum *F.* ni fallor, facit *Pe.* *Ibid.* Τομύριος *Med. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] Τομύριδος *Edd.* — et *Pb.* nescio an et *Pd.* *l.* 24. αἰσχρὸν καὶ *Med. Ask. Arch.* [*F.* et *Paris.*] Alii αἰσχρόν τε καὶ. — Nempe sic *edd.* ante *Gron.* *Ibid.* Κῦρόν γε) τὸν Κῦρόν γε cum aliis omnibus edens Wess. adnotavit: „Κῦρόν γε *Pass.* sine priore articulo; commode, si velis.“ — Ego vero hoc ipsum praetuli cum ms. *F.* De delendo articulo monuerat etiam *Reiskius.* Perperam τε pro γε habet *Pb.* *l.* 25. τῆς χώρης) Sic *Med. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] τῆς μάχης *Paris. C.* [*Pb. Pd.*] *Arch. Rem. Vind. Valla* et *Edd.* *l.* 26. διαβάντας *Med. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] διαβάντα plerique alii. *Ibid.* προελθεῖν) προσελθεῖν *Vind.* — Sic primum erat in *F.* sed statim a prima manu litera σ ut delenda notata. *l.* 28. περιγενέσθαι) Sic *Ask.* et *Med.* [item *F. Pa. Pc.* quos secutus sum.] περιγίνεσθαι *Ald. Arch. Rem. Vind. Edd.* [quod ex editis ante *Gron.* revocavit *Wess.* et tenuere post eum alii.] *l.* 31. ἀφειδέως) ἀφειδέων *Pa. Pc.* male. *l.* 32. τῷ ἡμετέρῳ)

Desunt duo verba *Pb.* *l.* 33. καὶ κρητῆρας) Abest copula *Arch.* — et *Pb. Pd.* *l.* 35. ὑπολειπομένους) ὑπολιπομ. *F.* *Ibid.* φλαυρότατον) Habet *Suid.* in voce. WESS. — φαυρότερον prave *F.* *l.* 36. ἐπὶ τὸν ποτ.) Caret ἐπὶ *F.* *l.* 39. ἀποδέξις) ἀπόδειξις *Pc.*

CAP. CCVIII. Lin. 1. Γνῶμαι μὲν αὗται συνέστασαν.) ἄλλαι, pro αὗται, *Pass.* Tum συνέσταξαν *Arch.* — Alii omnes vulgatum tenent, recte. *l.* 2. τὴν Κροίσου) τοῦ Κροίσου *Pass.* — Male; ni forsan τὴν τοῦ Κρ. habet. *l.* 3. Τομύρι) Τόμυριν *Arch.* — sic et *Pd.* Τόμυρι ex superioribus editionibus tenuit *Wess.* et alii. Unus *Schaef.* recte Τομύρι edidit, qui est dativus contractus ex Τομύρϊ, a genit. Τομύριος quem cap. praec. vidimus. Eodem autem modo Τομύρι perspicue h. l. scriptum in *F. Pa. Pc.* *l.* 4. ἐξαναχώρεε cum edd. et aliis msstis *F.* ἀνεχώρεε *Pa. Pc.* *Ibid.* κατὰ) καθὰ *Arch.* *l.* 5. Κροῖσον) Κροίσου *Arch.* *l.* 8. μὴ ὀρθωθῇ) Deſit negans vox in eodem *Arch.*

CAP. CCIX. Lin. 1. Ἀράξεα) Ἀράξην *Arch.* — et *Pd.* *Ibid.* νυκτὸς ἐπελθ. *etc.*) In *Rem.* εὕδων νυκτὸς ἐπελθούσης ἐν τῶν Μασσ. *l.* 2. ἐν τῶν Μασσ. τῇ χώρῃ) ἐν τῇ Μασσ. χώρῃ *Pd.* *l.* 3. ἐν τῷ ὕπνῳ) Tria haec non legit *Arch.* *l.* 6. Ὑστάσπεϊ δὲ τῷ Ἀρσάμεος) Ὑστάσπῃ τοῦ Ἀρσάμεος *Pass.* Ἀρσάκεος ora *Steph.* Ἀρσάμενος *Arch. Valla.* WESS. — Ἀρσάμενος habet etiam *Ald.* et *Pb.* Ἀρσάμεος in contextu primus posuit *Steph.* cuius e coniect. puto fluxit Ἀρσάκεος quod in ora adscripsit. Tuentur autem Ἀρσάμεος cum *Pass.* et aliis nostri libri *F. Pa. Pc.* Suo arbitrio *Borh.* terminationem mutans, Ἀρσάμεω edidit. *l.* 7. τῶν παίδων) Abest τῶν *Pc.* *l.* 8. τότε abest *Pb.* Et mox κου post εἴκοσι caret *F.* *Ibid.* μάλιστα ἔτεα) ἔτεα μάλιστα *Arch.* *l.* 10. δὴ ἐξεγέρθη) Caret δὴ *Pd.* In *F.* est ἐξηγέρθη, sed super tertiâ literâ ab eadem manu superscriptum ε. *l.* 14. ἀτρεκέως ταῦτα) ταῦτα ἀτρεκέως *Ask. Arch.* — Sic et noster *F.* *l.* 15. κήδονται) κηδέανται *Pass.* vitiose WESS. — Videndum vero ne κηδέαται habeat, debueritve certe, ille codex. Sic sane κηδέαται habet noster *F.* notabili exemplo ionicae terminationis εαται etiam pro ονται, contra grammaticorum praescriptum, positae; nam, pro ανται, ηνται, εινται, et ενται a Ionibus εαται usurpari, satis in vulgus notum. Nec vero est hoc ἅπαξ

λεγόμενον: similiter enim idem noster codex II. 47, 8. ἀγέαται scribit pro vulgato ἄγονται, et II. 67. 1. ἀπαγέαται, pro ἀπάγονται. *l.* 21. οὐδεμίη *Ald. Vind. Arch. Rem.* οὐδεμία *Med. Ask.* — sic et constanter *F. Pa. Ibid.* κοινὸν) ἐκεῖνον *F. Pa. Pc.* *Ead. l.* σὺ τοίνυν) σύ νυν *Med. Ask.* [*F.*] In *Paris. A. B* et aliis vulgatum. *l.* 22. πορευεο) πορεύευ *Pb. Pd.* *l.* 24. καταστήσης tenet *F.* cum aliis; sed καταστήσεις *Pa. Pc.*

CAP. CCX. Lin. 1. Κῦρος μὲν) Ὁ μὲν Κῦρος *Arch. Ibid.* Δαρεῖόν οἱ ἐπιβουλ.) οἱ Δαρεῖον ἐπιβ. *Arch. Ask.* — Sic et *F.* Δαρεῖον ἐπιβουλεύειν οἱ *Pc.* *l* 2. τῷ δὲ ὁ δαίμων) τῷδε ὁ δαίμ. edens Wess. adnotavit: „Sic *Ald. Arch. Vind. Rem.* In *Med.* et *Ask.* τῷδε οἱ ὁ δαίμ.“ — Et sic τῷδε unâ voce expressum est quidem in ed. *Gron.* sed commodius τῷ δέ οἱ ὁ δαίμ. scribitur in *F. Pa. Pc.* quod tamen non placet. Nempe, qui ita scripserunt, hi τῷ intellexerant *ea re, illo insomnio;* itaque dativum personae οἱ adiecerunt. At τῷ ex Herodoti usu ad *Cyrum* refertur, quare alteri dativo non erat locus, quem recte *Wess.* delevit: sed τῷ δὲ duabus vocibus scriptum oportuit, quod recte a *Reiz. Schaef.* et *Borh.* factum; nec aliud in animo habuerant *Ald.* et *Steph.* sic scribentes τῷ δ' ὁ δαίμ. *Ibid.* τελευτήσειν) τελευτῆσαι *Arch.* *l.* 3. περιχωρέοι) περιχωρέσει *F.* περιχωρήσει malebam. *l.* 4. ἀμείβεται δὴ ὧν) ἀμείβεται ὧν δὴ edens Wess. adnotavit: „Sic *Paris. A. Rem. Vind. Ald.* ἀμείβεταί οἱ *Arch. Med. Ask.*“ — Importunum dativum οἱ, quem *Gron.* ex *Med.* adsciverat, merito repudiavit *Wess.* Agnoscunt tamen eumdem nostri *Pa.* et *F.* quorum ille sic habet, ἀμείβεταί οἱ ὦν, omissa δὴ particula; cod. *F.* vero ἀμείβεταί οἱ δὴ ὦν. *Pb.* vero, omisso dativo οἱ, ἀμείβεται δὴ ὦν, quem secutus sum: sic enim et alibi δὴ ὦν potius, quam ὦν δὴ, dicere amat Noster, velut I. 58, 7. 59, 1. 75, 1. *Ibid.* τοῖσδε) Sic *Ask. Arch.* — et *F. Pb. Pd.* quod praetuli vulgato τοιοῖσδε, pro quo τοιοισίδε invitis libris edidit *Borh.* *l.* 6. ἐπιβουλεύσει *Med.* ora *Steph. Ask.* [*F. Pa.*] ἐπιβουλεύσει *Paris. A.* [scil. noster *Pc.*] ἐπιβουλεύει *Arch.* ἐπιβουλεύοι *Ald.* — et *Pb. Pd.* *l.* 8. ἀντὶ δὲ ἄρχεσθαι) ἀντὶ δὲ τοῦ ἄρχεσθαι scribi iussit *Reisk.* et nuper etiam *Schaef.*

ad *Gregor. Cor.* p. 39 seq. Sed Grammaticorum praeceptis ita adstringere Herodoteum sermonem vetat veterum librorum auctoritas, quorum nullus hîc articulum istum agnoscit conf. VI. 32, 5. et VII. 170, 16. ibique Var. Lect. *l.* 9. ἀπαγγέλλει) ἀπαγγέλλοι cum superioribus edens Wess. adnotavit: „ἀπαγγέλλει in *Paris. B. C.*“ — Atqui hoc ipsum, quod requirebat etiam sermonis indoles, dedit nobis et ms. *F.* et *Pa. Pb. Pc.* *l.* 11. τοῦτο) Sic *Paris. B. C.* [nostri *Pa.* et *Pb.*] et *Arch.* — Sic vero et *F.* quod merito *Reizius* praetulit scripturae τούτῳ, quam cum superioribus tenebat ed. *Wess.* In *Pc.* prorsus exsulat hoc pronomen; nec id ita male. *l.* 12. Ἀράξεα) Ἀράξην *Med. Ask. Arch.* Melius Ἀράξεα *Edd.* ut saepe antea. Wess. — Tenui quidem vulgatum; at intelligo nihil impedisse *Herodotum* quo minus pro suo more variaret orationis formam: ac sane Ἀράξην h. l. cum aliis praeferunt etiam *Paris. quatuor* et *F.*

CAP. CCXI. Lin. 3. ἀπελάσαντος) ἐπελεύσαντος *Arch. Vind. Ald.* — et *Pb.* Ex melioribus libris correxit *Steph.* *l.* 5. ἐπελθοῦσα) ἀπελθ. *Arch. Vind.* *l.* 6. ἐφόνευε) ἐφόνεε *F.* *Ibid.* ἀλεξομένους) Citat *Pollux* IX. 66. et *Suidas* in Ἀλεξόμενος, ubi ἐπιληφθέντας. Wess. — Sed περιληφθέντας habent apud *Suidam* editt. *Med. Ven.* et *Bas.* *l.* 8. δαίνυντο) ἐδαίνυντο *Ask.* δαίνυντο *Arch.* In *Edd.* ἐδαίνυντο. Wess. — ἐδαίνυντο habent et *F. Pa. Pc.* Nec invitus vero tenui id quod ex *Arch.* adscivit *Wess.* cum quo faciunt *Pb. Pd.* *l.* 10. δ' ἔτι) δέ τοι *Ask.* *l.* 11. βασιλείης scripsi cum *F. Pa. Pc.* Puto et in aliis codd. hoc repertum iri, si diligenter excutiantur. Vulgo quidem h. l. βασιληίης, et sic iterum haud multo post. Vide ad c. 205, 2. *Ibid.* Τομύρις *Med. Ask.* ora *Steph.* [*F. Pa. Pc.*] Τομύριδος *Edd.* — et *Pb. Pd.* Et sic rursus cap. 213. conf. c. 208, 3. et 207, 23.

CAP. CCXII. Lin. 5. ἐμπιπλάμενοι) ἐμπιμπλ. *Pf.* *l.* 6. οὕτω) οὕτως h. l. *F.* et *Pa. b. c. d.* *l.* 7. ἐπαναπλώειν) ἐπαναπνέειν *Vind. Ald. Arch.* ἀναπλώειν *Eustath.* p. 1156. 3. 1241, 5. 1857, 37. [ad Iliad. σ'. p. 1212, 12. Iliad. υ'. p. 1330, 28. Odyss. τ'. p. 685, 16. ed. Bas.] Adde *Athen.* princ. lib. XIV. Wess. — ἐπαναπνέειν cum *Ald.* habent

Pb. Pd. ἐπαναπλέειν *Athen.* et mss. nostri *F. Pa. Pc.* cum aliis: et hoc primus apud Nostrum edidit *Steph.* tenueruntque *Gron. Wess. Schaef.* et *Borh.* ἐπαναπλεῖν est in *Pf.* Equidem *Reizium* probavi, qui *Eustathii* vestigiis insistens ἐπαναπλώειν edidit, quod etiam *Valk.* et *Wess.* in Notis commendaverant. Quum enim tribus in locis ῥῆσιν illam Herodoteam citans *Eustathius* constanter ionicâ verbi formâ utatur, quam et alibi frequentatam Nostro et subinde a librariis in communem mutatam novimus, non dubitandum videtur quin istâ formâ scriptum h. l. verbum in vetustioribus Herodoti codicibus exstiterit. *l.* 8. παιδός) τοῦ παιδός solus *Pb.* *Ibid.* τοῦ ἐμοῦ) τοῦ μοῦ *Arch.* *l.* 9. εὖ πρήξειν.) Abest εὖ *Pf.* *l.* 10. ὑπόλαβε) *Thomas M.* in voce. WESS. *l.* 11. ἄπιθι) ἄπελθε *Rem.* *l.* 12. τριτημορίδι) τρίτην μερίδα *Arch.* *Ibid.* εἰ δὲ μὴ ταῦτα σὺ ποιήσεις) Sic *Paris. B. C.* et *Edd.* εἰ δὲ ταῦτα σὺ μὴ ποιήσεις *Arch.* εἰ δὲ ταῦτα οὐ σὺ ποιήσεις *Pass.* εἰ δὲ ταῦτα οὐ ποιήσεις *Med.* et *Ask.* — Postremam hanc scripturam cum *Gron.* secutus est *Wess.* et tenuere *Reiz.* et *Borh.* Equidem cum *Schaef.* primam illam, quam dabant editi ante Gronovium, praetuli, in quam consentiunt nostri libri *F. Pa. Pc.* itemque *Pb. Pd.* nisi quod in his ποιήσῃς pro ποιήσεις scribitur. *l.* 13. ἐπόμνυμί τοι) σοι pro τοι scribit *Pf.* *l.* 14. ἦ μὴν σὲ ἐγώ) Citat *Etymol.* p. 416. 48. WESS. — Vulgo μήν σε enclitice: placuit autem σὲ accentu notatum in *Pb. Pd.* Pro ἦ μὴν, ex Ionum more ἦ μὲν utique malles: sed in vulgatum non solum consentiunt libri omnes, verum etiam *Etymologus* haec ipsa Herodoti verba ex h. l. proferens. Vide *Var. Lect.* ad I. 196, 27.

CAP. CCXIII. Lin. 1 *seq.* Κῦρος μέν νυν τῶν ἐπέων οὐδένα τουτέων ἀνενειχθέντων ἐποιέετο λόγον) Sic *Med. Ask. Arch.* ἐπέων τουτέων ἀνεν. οὐδ. ἐπ. λόγον *Aldus, Paris. Rem.* τούτων in prioribus. Κῦρος μὲν τῶν ἐπέων *Pass.* Haec WESS. — In nostris *F.* et *Paris. quatuor,* omissis vocibus νυν et τῶν, sic legitur: Κῦρος μὲν ἐπέων οὐδένα τούτων ἀνεν. ἐπ. λόγον. *l.* 3. βασιλείης rursus dedere *F. Pa. Pc.* pro vulgato βασιληίης. Vide c. 205, 2. et 211, 11. *Ibid.* Τομύριος stabiliunt *Med. Ask.* ora *Steph.*

[*F. Pa. Pc.*] Τομύριδος *Ald.* et alii. — conf. c. 211, 11.

CAP. CCXIV. Lin. 2. ὥς οἱ ὁ Κῦρος οὐκ ἐσήκουσε) ὡς ὁ Κῦρ. *Ald. Arch. Pass. Herv.* ed. *Genev.* 1618. Alii ὥς οἱ ὁ Κυρ. Haec WESS. — cui quidem, quum ὡς ὁ Κυρ. editum voluisset, non paruere operae; sed pro ὡς, tam in contextu, quam in Var. Lectionis, ὣς cum accentu posuere. Iam ὡς ὁ Κ. habet quidem *Ald.* et ed. *Steph. pr.* cum nostris *Pb. Pd.* nescio an et *Pc.* ex quo nil adnotatum. Sed ὥς οἱ ὁ Κυρ. ed. *Steph.* 2. *Iungerm.* et *Gal.* quod etiam *Gron.* tenuit, nihil ex *Med.* mutans: et hoc ipsum etiam exhibet noster *Pa.* Denique dativum οἱ agnoscit quoque noster ms. *F.* sed omisso ὁ articulo, ὡς οἱ Κῦρος. Et abesse quidem articulus poterat, qui tamen h. l. adiectus placuit: pronomen οἱ vero, quod nos cum *Schaef.* restituimus auctori, in aliis libris sive casu intercidit, sive consulto fortasse praetermissum erat ab his qui verbum ἐσακούειν cum dativo casu construi non posse putassent. At eodem modo constructum hoc verbum lib. VI. c. 86 extr. legitur, ὥς οἱ οὐδὲ τοῦτο ἐσήκουον οἱ Ἀθηναῖοι, ubi solus cod. *Arch.* (prorsus uti h. l.) pronomen οἱ praetermisit. *Ibid.* πᾶσαν praeterit *Arch.* — et *Pd.* *l.* 3. συνέβαλε) συνέβαλλε *Pd.* *l.* 5. καὶ δὴ καὶ πυνθάνομαι) Sic *Arch. Vind. Rem. Paris. C.* [immo *Paris. omnes*, et *F.*] *Ald.* et *Edd.* καὶ post δὴ abest *Med.* et *Ask.* — Et delevit *Schaef.* cum *Gron.* *l.* 6. γενόμενον) γινόμενον *Pd.* *l.* 7. ἐς ἀλλήλους) ἐπ' ἀλλ. *Remig.* — Sic et *Pa. Pc.* Vulgatum cum aliis tenet *F.* *l.* 8. ἐξετετόξευτο) Imitatur haec *Zosimus* II. 18. ἐξετοξεύετο *Ald. Vind.* — et *Pb. Pd.* Vulgatum, quod primus *Steph.* edidit, tenent *F. Pa. Pc.* cum aliis. *l.* 10. συνεστάναι) συνεστᾶναι *Pc. Pb. Pd.* et sic *Ald.* *l.* 11. περιεγενέατο) περιεγένοντο *Pb. Pd.* *l.* 12. στρατιῆς αὐτοῦ ταύτῃ) Sic *Arch. Pass.* αὐτοῦ στρατίης [immo στρατιῆς] ταύτῃ *Ald.* et alii. αὐτῷ margo *Steph.* — αὐτοῦ ταύτῃ recte iungunt *F.* et *Parisini* (quod sciam) *omnes*. αὐτοῦ quum parum commode ante στρατιῆς positum intelligeret *Stephanus*, in αὐτῷ mutavit in *ed. prima;* in *ed.* 2. vero, revocato αὐτοῦ, in *ora* αὐτῷ posuit. *Gronovius* αὐτοῦ ante στρατιῆς ex codicis *Med.* praescripto tenens, iunctas qui-

dem intelligi debere particulas αὐτοῦ ταύτῃ censuit, sed transpositionem verborum amasse *Herodotum*, similem ei quam cap. 213, l. 1 seq. vidimus. *l.* 15. ἐδίζητο) ἐδίζετο cum aliis edens WESS. monuit in *Addendis*: „ἐδίζητο *Pass.* ex *Herodoti* consuetudine." — Sic vero et *F.* et *Pa.* recte: quod etiam ante nos auctori restituit *Schaef.* *l.* 16. ἐνακῆπτε) ἐνακῆκε *Paris.* tres [immo *quatuor Par.*] *Arch. Vind. Rem. Valla*, et *Edd.* [ante *Gron.*] cum *Ald.* ἐναπῆπτε *Med. Ask.* ora *Steph.* — Sic vero et noster cod. *F.* et *Pf.* quod recepi cum *Gron.* Eamdem scripturam, tamquam a *Guil. Budaeo* ex Herodoto adnotatam, in *Thesaurum* suum T. I. pag. 496. retulit *Stephanus*. Obiter moneo, in ms. *F.* etiam secundam verbi syllabam spiritu notatam esse hoc modo, ἐνἀπῆπτε, ut solet ille subinde in verbis compositis; quemadmodum in eodem ἐνὐφανθέντα scriptum vidimus c. 203, 13. *l.* 18. ἐπέλεγε) εἶτ' ἔλεγε *Prisc.* p. 1189. WESS. *ead. l.* 18 *seq.* ἐμὲ ζῶσάν τε νικῶσάν σε μάχῃ) Sic *Rem. Ask. Med.* et Fragm. cod. *Paris. Arch. Vind.* sed μάχῃ hi duo negligunt. Vulgo erat ἐμεῦ ζώσης τε καὶ νικώσης ἐς μάχην. Spectavit haec *Aelian.* de Animal. VII. 11. WESS. — Ut cum *Gron.* edidit *Wess.*, sic habent *Pa. Pc.* et *F.* nisi quod in *F.* ζώουσαν scribitur, quod recipiendum putavi: atque etiam *Pb.* et *Pd.* in priori ῥήσεως parte nil mutant, tantum in fine ἐς μάχην pro σε μάχῃ scribentes. *l.* 19. παῖδα τὸν ἐμὸν ἑλὼν δόλῳ) Placet series verborum quam exhibet *Pf.* δόλῳ παῖδα τὸν ἐμὸν ἑλών. *l.* 22. ὅδε μοι) ὅδε μὲν *Arch.*

CAP. CCXV. Lin. 1. Σκυθικῇ) Περσικῇ *Rem.* et margo *Steph.* — Sic et *Pc.* male. *l.* 4. σαγάρις) σαγγάρεις *Ald. Arch.* WESS. — σαγάρεις, inde a *Steph.* editum, tenuit *Wess.* cum aliis; et sic mox iterum *lin.* 6. ἄρδεις καὶ σαγάρεις. Sed, sicut de genuinâ *Herodoti* scripturâ ἄρδις (ionicâ formâ ex ἄρδιας contractâ) praeter *Glossas* Herodoteas diserte etiam *Suidas* monuit; sic non modo eamdem scripturam ἄρδις, verum etiam eâdem ratione formatum nomen σαγάρις servarunt nobis codices *F. Pa. Pc.* quos secutus sum. Et in *F.* quidem priori loco (*l.* 4.) σάγαρις scribitur;

quo etiam magis constat vocalem ι non ει vetustiores libros hîc habuisse: idem vero cod. *F.* deinde (*l.* 6.) in σαγάρις cum *Pa.* et *Pc.* consentit. *Schaeferus* ἄρδις quidem ex *Suida* et *Glossis* adoptavit, σαγάρεις vero et hîc et paulo post tenuit. *l.* 5. χρέωνται) Vulgatam hanc verbi formam, ut frequenter alibi, sic et hîc tenet noster cod. *F.* cum aliis. Lubens vero χρέονται recepturus eram, quemadmodum h. l. in codice *Paris. A.* scribi (qui est idem nobis *Pa.*) *Larcherus* monuit: ac pulcre quidem novi, in progressu operis frequenter eâ scripturâ uti hunc codicem; sed h. l. nescio quo pacto accidit, ut, quum ter eodem hoc capite et mox rursus bis cap. seq. verbum χρέωνται occurrat, in excerptis ex *Pa.* et *Pc.* ad me a diligentissimo *Georgiade* transmissis, ad *l.* 5. ubi primum illud legitur, χρῶνται adnotetur, deinde vero nihil amplius. *l.* 6. ἄρδις) De hac vocabuli scripturâ modo dictum: illud porro hîc notandum, pro ἄρδις vel ἄρδεις in *Vind. Arch. Valla*, (ut monuit *Wess.*) φαρέτρας scribi; sic vero etiam in *Pb.* et *Pd.* scilicet interpretamentum (et hoc ipsum quidem falsum) ex scholio in contextum inlatum. *l.* 8. ἵππων) ἱππέων *F.* *l.* 12. οὐδὲ γὰρ οὐδέ σφι) Sic *F.* cum aliis. Duo priora verba absunt *Pa.* In *Pc.* est οὐδὲ γάρ σφι. *Ibid.* χαλκὸς καὶ ὁ χρυσὸς) χρυσὸς καὶ χαλκὸς *Arch. Ask.* — χρυσὸς καὶ ὁ χαλκὸς *F. Pa.* Sic et *Valla.*

CAP. CCXVI. Lin. 2. ταύτῃσι δὲ) ταύτῃ δὲ *Arch.* — Caeteri nil mutant. *Ib.* ἐπίκοινα) Distractis vocibus ἐπὶ κοινὰ cum superioribus edens Wess. adnotavit: „ἐπίκοινα *Ask.* haud fortasse prave. Vulgato patrocinatur *Procopius* Bell. Pers. I. 5." — Habent autem ἐπίκοινα etiam nostri *F. Pa. Pc.* quod praetuli cum *Schaef.* *l.* 3. χρέωνται) χρέονται h. l. citatur ex *Pb.* Caeterum vide notata ad cap. praec. *l.* 5. τὸν φαρετρεῶνα) τῶν φαρετρέων *Arch.* male. Wess. — In *Pd.* est πρὸ τῆς ἀμ. τὸν φαρ. ἀποκρ. *l.* 7. οὖρος) Sic *Arch.* rectissime. οὖρος alii. Vide supra c. 172. et 206. Wess. — οὖρος quidem expressum est in ed. *Wess.* errore etiam in ed. *Reiz.* propagato; sed οὖρος scriptum voluisse virum doctissimum satis constat. Conf. eiusdem Notas

ad I. 206. οὖρος habet noster *Pd.* οὖρος *F. Pa. Pb. Pc.* *Ib.* ἡλικίης σφι) ἡλικίη σφι *F.* et *Pb.* Ferri posset ἡλικίῃ, sed in vulgato adquiescendum. *Ib.* προκέεται scripsi cum ms. *F.* Vulgo πρόκειται. *l.* 10. ἅμα αὐτῷ) σὺν αὐτῷ *Arch.* *l.* 12. κατασιτέονται) Sic *Vind. Arch. Med.* ora *Steph. Rem.* [*F.* et *Paris.*] Vulgo κάρτα σιτέονται. *l.* 13. τυθῆναι) τιθεῖναι *Arch.* Vide *Strabonem* haec *Nostri* aemulantem lib. XI. p. 780 seq. Wess. — *Strab.* p. 513. ed. Cas. *l.* 16. θεῶν δὲ) θεὸν δὲ *Pb.* cum quo facit hactenus *Strabo* l. c. sic scribens, θεὸν δὲ ἥλιον μόνον ἡγοῦνται. Mox σεύονται, pro σέβονται, *Pd.* *l.* 17. ἵππους) ἵπποισι *Arch.*

VARIETAS LECTIONIS
IN HERODOTI LIBRO II.

CAP. I. Lin. 2. Κασσανδάνης) Κασανδ. *F.* Moxque *idem* Φαρνάπεω. *l.* 4. μέγα πένθος ἐποίησατο) Sic *Ask. Arch.* — *F. Pa. Pc.* quos secutus sum. Vulgo πένθος μέγα ἐπ. ed. *Wess.* cum aliis. τε post αὐτὸς abest *Pc.* *l.* 5. πένθος ποιέεσθαι) Hic iterum μέγα πένθος cum aliis edens WESS. adnotavit: „Abest μέγα *Arch. Ask. Pass.* et potest abesse." — Abest autem etiam nostris codd. *F. Pb. Pd.* et *Vallae*, delevique cum *Schaef.* Pro ποιέεσθαι, est ποιήσασθαι in *Pc.* nec id incommode. *l.* 7. πατρωΐους) πατρώους *Ask.* — Sic et *Pc.* sed πατρῴους *Pa.* et πατρώιους *F.* quod item valet πατρῴους.

CAP. II. Lin. 1. Ψαμμίτιχον) Ψαμμήτιχον cum aliis edens WESS. haec adnotavit: „Ψαμμινήτιχον *Vind. Arch.* iunctâ utrâque vocis scripturâ. *Aldus, Rem.* et *Paris.* Ψαμμήτιχον. *Medic.* et *Ask.* Ψαμμήτιχος" — Equidem cum *Schaef.* scripturam Ψαμμίτ. adoptavi, quam communi consensu lib. I. cap. 105, 2. dederunt edd. et mssti, et hoc libro constanter servant *F. Pa. Pb. Pf.* quam eamdem denique et ipse *Wess.* inde a cap. 151. huius libri adoptavit. *l.* 3. ἐπειδὴ δὲ) Sic *Med. Ask.* margo *Steph.* [et *F. Pa. Pb.*] In *Aldo* et plerisque ἐπεὶ δέ. Tum Ψαμμινήτιχος *Ask. Vind.* et mox iterum. WESS. — Puto *Arch.* et *Vind.* nominare voluerat, ut paulo ante, iterumque infra *l.* 25. *l.* 6. Ψαμμ. δὲ *Med. Arch. Ask.* [*F. Pa. Pb. Pd.*] *Aldus* et alii γάρ. — Sic *Pc.* *l.* 7. τούτου abest *Pf.* *l.* 9. διδοῖ *Arch. Paris. C.* [noster *Pb.* cum *Pd.*] *Vind. Rem. Ald.* δίδωσι *Med. Ask. Rem.* et margo *Steph.* — Sic *F. Pa. Pc. Pf.* In *Rem.* videtur utraque scriptura reperta fuisse. *l.* 11. μηδένα ἀντίον) Sic *Arch. Pass. Remig. Paris. B.* [immo *Paris. omnes*] et *Valla.* μηδὲν

ἀντίον *Med.* μηδ' ἐναντίον *Ask.* — In *F.* primum fere ita fuerat ut in *Med.* sed correctum μηδένα ab eadem puto manu. — *Mediceum* fideliter expressit *Gron.* Mox, pro αὐτέων, constans sibi *F.* αὐτῶν habet. Tum idem μηδεμίαν, suo more, non μηδεμίην. Sic vero et *Pf.* in quo ἐναντίον αὐτῶν οὐδεμίαν, et abest οὐδένα. *Ibid.* ἰέναι) Sic perspicue ms. *F.* ut ed. *Schaef.* et *Borh.* ante quos ἱέναι edd. omnes. *l.* 12. ἐπαγινέειν *Paris. A. C.* [nostri *Paris. omnes*] *Remig. Vind. Ald.* et *Edd.* ἐπαγινέην *Arch.* ἐπάγειν ora *Steph. Med. Ask.* cum fragm. *Paris.* — Sic et noster *F.* *l.* 13. σφι) Sic *Med. Ask.* — item *F. Pa.* quod a *Gron.* iam receptum revocavi cum *Schaef.* et *Borh.* σφιν *Pf.* σφίσι ed. *Wess.* et *Reiz.* cum *Ald.* et *Steph.* *Ibid.* πλήσαντα *Paris.* tres, [immo, quatuor.] *Arch. Vind. Remig. Aldus* cum *Edd.* πλήσαντας *Med. Ask. Pass.* — Sic et primum fuerat in *F.* sed iam olim deleta litera ς in fine. *Ead. l.* τοῦ γάλακτος) Articulum non habet *Pass.* — Abest etiam *F. Pa. Pf.* Commode tamen agnoscunt eumdem alii, scil. τοῦ γάλακτος τῶν αἰγῶν. *Ibid.* τἄλλα) τἆλλα *F.* sicut *Ald.* *l.* 14. ἐποίεέ τε) ἐποιέετο edens Wess. monuit: „Sic *Paris. C. Arch. Vind. Remig. Ald.* quod restitui. ἐποίεέ τε *Med. Ask.*" — At unice profecto verum hoc erat, quod et nostri codd. *F.* et *Pa.* agnoscunt, quodque etiam ex coniect. reponere licuerat, si veteres libri non obtulissent: et perspecte iam ante nos hoc ipsum reposuit *Schaef.* ἐποίεε absque τε habet *Pf.* in quo mox dein Ψαμμίτιχος absque artic. *l.* 15. ἀπαλλαχθέντων) ἀπαλλαγέντων *F.* quod, quamvis mollius, alteri tamen non praeferendum. Vide *Valkenar.* ad Phoen. vs. 979. et *Porson.* ad Phoen. vs. 986. *l.* 16. κνυζημάτων) Habet *Suid.* in voce. Wess. — Habent et *Glossae Herodot.* et *Gregor.* Dial. ion. §. 113. *l.* 17. διέτης) τριέτης [immo τριετὴς] *Suid.* in Βεκκεσέληνος Wess. — Quae ibi *Suidas* habet, ex alio auctore ducta sunt, non ex ipso *Herodoto*. In *F.* διετὴς a pr. m. In *Pf.* est ὡς δὲ pro ὡς γάρ. Dein adiectus alius accentus super ε. *l.* 18. ἀνοίγοντι τὴν θύρ.) Sic *Med. Ask.* Ceteri ἀνοίγοντί τε τὴν θύρ. uti *Aldus;* neque illi male. Wess. — Recte vero τε ignorant *F.* et *Paris.* cum *Med.* et

Ask. *l.* 19. ἐσιόντι) εἰσιόντι cum aliis edens Wess. monuit: „ἐσιόντι *Pass.* rectius.“ — Atqui sic etiam *Ald.* et *Steph.* ed. 1. cum ms. *F.* et *Pf.* Denique sic ed. *Schaef.* et *Borh.* ἐπιόντι *Pb. Pd.* *l.* 20. βεκὸς) Sic *Med. Tzetzes* Chil. IV. 801. *Suid. Hesych.* In *Ask.* et ora *Steph.* κεκὸς, et mox iterum. βεκκὸς ceteri. Wess. — βέκκος penacute edebatur ante *Gron.* et sic ms *Pb. Pd.* et vulgo apud *Suid.* ubi quidem βέκος simplici κ literâ habet ed. princ. Mediol. βεκὸς cum *Med.* scribunt *F.* et *Pa. Pc.* Mox perperam ἐφώνευον *F.* *l.* 21. πολλάκι) πολλάκις *F. Pa. Pf.* *l.* 22. ἐπιμελομένῳ) Sic *Ask.* — et *F. Pa. Pc. Pf.* quod recepi pro vulgato ἐπιμελουμένῳ. *l.* 24. τὴν ἐκείνου) Absunt duo verba *Pf.* *l.* 25. Ψαμμίτιχος) Ψαμμιήτιχος *Arch. Vind.* uti supra et mox. — Ψαμμήτιχος ed. *Wess.* cum aliis. Praecedentem articulum ignorat *Pf.* *Ibid.* βεκός τί καλέουσι) βεκὸς τὶ ed. *Wess.* cum *Steph.* et *Gron.* βεκός τι ed. *R. Sch.* et *B.* et sic ms. *F.* et *Pf.* Placuit vero *Aldus*, τί acute scribens. Scilicet non hoc solum quaesivit Psammitichus, *quinam homines* hoc vocabulo uterentur? verum etiam *quid esset* quod eo vocabulo significarent? In *Pf.* pro καλέουσι est λέγουσι, quod non displicet. *l.* 26. Φρύγας) τοὺς Φρύγας *Pf.* *l.* 28. πρεσβυτέρους) πρώτους *Vind. Arch. Eton.* — Sic et *Pb. Pd.* *l.* 29. εἶναι ἑωυτῶν) ἑωυτῶν εἶναι *Pf.*

CAP. III. Lin. 2. ἐν Μέμφι) Ἡφαίστου τοῦ ἐν Μέμφι *Med. Ask.* ora *Steph.* [et *F.*] Articulum insertum alii non norunt, nec necessarius est. Wess. — Videtur irrepsisse ex terminatione praecedentis vocabuli. *l.* 5. *et* 6. παίδων) Utrobique παιδίων cum aliis edens Wess. monuit: „παίδων *Ask. Pass.* et ora *Steph.* statimque denuo.“ — Recepi hoc, consentientibus *F. Pa. Pc.* *l.* 7. ἄλλα) ἄλλων *Pd.* *l.* 9. αὐτέων τουτέων) Sic *Med. Arch. Ask.* αὐτέων deest aliis et *Aldo.* Wess. — Immo τουτέων (non αὐτέων) deest *Aldo*, atque etiam *Pb. Pd.* αὐτῶν τούτων habet *F.* *l.* 11. λογιώτατοι *Medic. Ask. Rem.* ora *Steph. Paris. A. B.* [nostri *Pa. Pc.* et *F.*] λογιμώτατοι *Arch. Vind. Paris. C.* [noster *Pb.* cum *Pd.*] *Ald.* et *Eustath.* in Dionys. vs. 232. Quae sequuntur, sunt in *Athenagorae* Legat. c. 24. non

sine vitiis. Wess. *l.* 13. Pro αὐτέων constanter αὐτῶν habet *F.* Monuit etiam Wess. „αὐτέων *Ald.* Ceteri αὐτῶν." -- Nempe *l.* 14. περὶ αὐτῶν et *l.* 15. ἐπιμνησθῶ αὐτῶν habent ed. *Steph.* et *Gron.* ubi αὐτέων ex ed. *Ald.* revocavit idem *Wess.* Equidem, quod iam aliàs significavi, in masc. et neutro genere ubique αὐτῶν repositum malebam, sed in re minuta, atque etiam haud utique explorata, nolui nimis sedulus videri, aut praeter necessitatem novator. *l.* 16. ἐξαναγκαζόμενος) Sic *Med. Ask. Rem.* ora *Steph.* [et *F. Pa. Pb. Pc.*] Ceteri ἀναγκαζ. — Sic ex nostris solus *Pd.*

CAP. IV. Lin. 2. Αἰγυπτίους) Perperam Αἰγυπτίων *Pd.* *l.* 3. δυώδεκα μέρεα) δυοδεκαμόρεα *Arch.* *l.* 4. ἄστρων *Med. Ask.* [*F. Pa.*] ἀστέρων *Paris.* tres [nostri *Pc. Pb. Pd.*] *Arch. Vind. Rem. Ald.* *l.* 5. τοσῷδε σοφωτ.) τὸ σῶμα σοφ. *Arch. Vind.* *Ib.* ἐμοὶ δοκέειν *Med. Ask. Rem. Paris. A. C.* [nostri *Paris.* quatuor, et *F.*] In aliis ὡς ἐμοὶ δοκέει, ut *Ald.* Vide IV. 168. Wess. *l.* 12. παρὰ σφέων) παρά σφεων *F.* Moxque idem ἀπονεῖμαί σφεας. *l.* 15. καὶ τουτέων *Arch. Vind. Remig. Paris. Ald.* καὶ τούτων *Med. Ask.* — et *F.* Abest καὶ *Pd.* *l.* 16. πρῶτον Αἰγύπτου ἀνθρώπων) Sic *Med. Ask.* [et *Pb.*] πρῶτον Αἰγύπτου ἄνθρωπον *Rem.* [et *F. Pa. Pc.*] Ceteri, ut *Aldus*, πρῶτον ἀνθρώπων, omisso vocab. Αἰγύπτου, quod habet quidem ora *Steph.* — Cum *Aldo* facit unus noster *Pd.* *l.* 17. Μῆνα *Ald. Arch. Vind. Rem. Paris. C.* [noster *Pb.* cum *Pd.*] et *Valla.* Μεῖνα *Ask. Med.* — Μίνα *F. Pa.* Μῖνα *Pc.* *l.* 19. ὑπερέχον) ὑπερέχων *Arch. Ibid.* Μοίριος *Med. Ask.* [*Pa. Pc.* Nescio an et *Pb. Pd.*] Μύριος *Ald. Rem. Vind. Paris. C.* et *Valla.* — Mendosum Μύριος habet etiam ms. *F.* quae scriptura in nostris quidem excerptis ex nullo nostrorum *Parisiensium* enotata est.

CAP. V. Lin. 2. δῆλα γὰρ δὴ) Sic *Par. B.* [noster *Pa.* cum *Pb.* et *Pd.*] *Vind. Arch. Remig. Ald.* uti IX. 11. δὴ negligunt *Med. Ask.* — et *F.* δῆλα δὴ γὰρ est in *Pc.* *l.* 4. ἐπίκτητός τε) Abest τε *Pb.* *Ibid.* δῶρον τοῦ ποταμοῦ) Citat *Arrian.* Ἀναβ. V. 6. Saepe *Strabo* lib. I. p. 53. et 61. *etc.* Wess. — *Strab.* p. 30. et 36. ed. Cas. *l.* 5. ἔτι τῆς) ἐστὶ τῆς *Ask.* ἐπὶ τῆς *Rem.* *l.* 7. οὐδὲν ἔτι τοιόνδε

ἔλεγον) Abest τοιόνδε *Arch.* *Vind.* — et *Pb.* *Pd.* Et in *Pd.* quidem est οὐδὲν ἐπέλεγον. *Ib.* ἕτερον τοιοῦτο) τοιοῦτον *Ald.* *Arch.* *Vind.* *Remig.* Vid. I. 107. [I. 207. puto volueram.] τοιόνδε *Med.* *Ask.* — Cum *Med.* et *Ask.* facit *F.* Nec male hoc, quemadmodum I. 207, 11. Sed varietatis caussa commodius videtur istud, quod ex edd. vett. revocavit *Wess.* quod et *Parisini* nostri tenent, nisi quod τοιοῦτο (non τοιοῦτον) dederit *Pa.* quod receptum volueram. *l.* 10. καταπειρητηρίην) κατὰ πειρητ. *Ald.* *Ask.* — Sic et *Paris.* quatuor, sed *F.* cum aliis verum tenet. *Ibid.* πηλόν τε) πηλῶν τε *Arch.* — et *Pd.* *l.* 11. ἐν ἕνδεκα ὀργυιῇσι) ὀργυίῃσι scriptum erat in ed. *Ald.* operarum errore, per insequentes omnes edd. propagato, donec a *Schaef.* correctus est. In *F.* est ὀργυῇσι h. l. sed cap. 6, 7. recte ὀργυιῇσι, ubi rursus vulgo ὀργυίῃσι. De *numero* autem *orgyarum* miratus sum nihil a Wessel. in Var. Lect. adnotatum, nisi quod καὶ ἕνδεκα habeat *Pass.* Noster quidem cod. *F.* et *Pc.* perspicue ἐν δέκα praeferunt: quod habet etiam *Pa.* sed ita ut inter ἐν et δέκα nonnihil spatii intersit, quod literas εν capere possit. *Ibid.* τοσοῦτο scriptum malim cum *F.* et *Pa.* pro vulgato τοσοῦτον.

CAP. VI. Lin. 1. Αὐτῆς δὲ τῆς Αἰγύπτου ἐστὶ μῆκος) In ed. *Gron.* *Wess.* *Reiz.* et *Borh.* legebatur Αὖτις δὲ αὐτῆς Αἰγ. ἐστὶ μῆκος, ubi monuit Wess. „Αὖτις δὲ αὐτῆς *Med.* *Ask.* et *Rem.* qui αὐτῆς ἐστι Αἰγ. In *Vind.* *Ask.* *Paris.* *C.* *Ald.* Αὐτῆς δὲ τῆς Αἰγύπτου ἐπὶ μῆκος, sine αὖτις.“ — Qua ex varietate scripturae facile conficiebatur ea, quam cum *Schaefero* exhibui. Cum *Med.* faciunt nostri *Pa.* *Pc.* Pro *Aldo* stant *Pb.* *Pd.* nisi quod in *Pb.* est Αὖτις δὲ τῆς. Cum *Rem.* consentit *F.* ita scribens, Αὖτις δὲ αὐτῆς ἐστι Αἰγύπτου, sed prima vox Αὖτις a sec. manu est: a prima fuerat Αὐτῆς. *l.* 2. σχοῖνοι) Habet *Suidas* in voce, ubi *Küster* male. Wess. — Pertinet *Suidae* glossa ad lin. 10 seq. huius cap. Quod autem apud eum μέτρον γεωργικὸν scribitur, pro eo in *Zonarae* et *Photii* Lexicis et apud *Etymol.* p. 740, 39. commodius est μέτρον γεωμετρικόν. *l.* 4. Πλινθινήτεω) Sic *Med.* *Ask.* *Pass.* [et *F.* in quo abest artic. τοῦ ante hanc voc.] Πλινθινήτεω *Paris.* *A.* *B.* *Arch.* *Vind.* *Ald.* —

In nostris excerptis ex *codd. Paris.* non adnotata haec scriptura. *Ib.* Σερβωνίδος) Σελβωνίδος *Ald. Vind. Arch.* — et *Pb.* Correxit *Stephanus.* *l.* 5. τείνει *Arch. Vind. Ald. Paris.* tres, [immo quatuor.] *Valla, Remig.* Deest verbum *Med. Ask.* — Deerat etiam cod. *F.* sed inter lineas adiectum ab antiqua manu. *Ib.* ταύτης ὧν ἄπο) ταύτης ὧν ἀπὸ οἱ ἐξήκ. ed. *Wess.* et *Gron.* ubi monuit Wess: „ταύτης ὧν οἱ ἐξ. plerique cum *Aldo.* ἀπὸ est ex *Rem. Ask. Med.*" — Et ἀπὸ tenuere *Schaef.* et *Borh.* sed ἄπο retracto accentu recte ed. *Reiz.* et sic nostri mss. *F.* et *Pa.* Deest vocula *Pb.* Ex *Pc.* et *Pd.* nil notatum. *l.* 6. γεωπεῖναι) γεωπῖναι *Arch.* [et *F.* et sic mox iterum.] Aemulatur haec *Max. Tyr.* Dissert. XXXIX. p. 459. leviter lapsus. Vide *Ruhnken.* ad *Timaei* Lexicon. pag. 49. [p. 68. ed. sec.] Wess. *l.* 7. ὀργυιῆσι) ὀργυῆσι *Ask.* — Vide paulo ante, c. 5, 11. *Ibid.* ἧσσον) ἔσσον ed. *Schaef.* praeter librorum auctoritatem. *l.* 9. λίην abest *Pc.* *Ibid.* μὲν ante παρασάγγ. deest *Pa.* et deerat *F.* sed in hoc adiectum a prima (ut videtur) manu. *l.* 11. μέτρον ἐὸν) ἐὸν non male *Arch. Ask.* — Sic et *F.* et *Pb.*

CAP. VII. Lin. 1. Ἐνθεῦτεν μὲν) Sic *Med. Ask.* [et nostri codd. omnes.] Abest μὲν *Ald.* et aliis. *l.* 2. μεσόγαιαν) μετόγειαν *Arch.* qui ita saepe. *l.* 3. εὔυδρος) In vulgatum ἄνυδρος tenaciter consentiunt libri omnes. εὔυδρος correxi cum *Larch.* coll. IV. 47. ubi quidem duo codd. ἔνυδρος exhibent, quemadmodum hic corrigit *Hennicke.* *l.* 4. ἐς τὴν Ἡλιούπ.) Abest τὴν *F. Pc.* *Ibid.* ἄνω ἰόντι) ἄνω ἀνιόντι *Arch.* non male. — Sic *Pd.* *l.* 5. Ἀθηνέων *Ask. Pass.* Ceteri Ἀθηναίων. — Hoc etiam *F.* habet, et mox iterum; quod merito correxit *Wess.* Ex nostris *Paris.* nil notatum; ut videantur hi utrobique verum tenere *Ib.* δυώδεκα) δώδεκα *Arch.* *l.* 6. Πίσαν) Sic *Arch. Valla.* [*F. Pa.*] et mox iterum. Πίσσαν *Ald. Paris.* duo et *Rem.* Πεῖσαν bis *Med.* et *Ask.* *l.* 7. σμικρόν τι τὸ διάφορον *Medic. Ask. Rem.* ora *Steph.* [et *Pa. Pc.*] σμικρόν τι διαφέρον *Ald. Arch. Vind. Paris. C* [noster *Pb.*] — In *Pd.* est σμικρόν τι διάφορον. In *F.* σμικρὸν τὸ διάφορον. *l.* 8. οὐδῶν) ὀδῶν *Arch.* [et *F. Pa.*] οὐδῶν *Ask.* — οὐδῶν erat in ed.

Ald. ὐδῶν primus dedit *Steph.* et tenuere edd. omnes, praeter *Schaef.* qui ὁδῶν scripsit. Nec vero eliminandam putavi insolentiorem quidem nominis formam, quam tamen plures codices h. l. iterumque III. 126, 13. agnoscunt. Quod continuo sequitur τουτέων, id nunc, ubi foeminini generis est, tenet *F.* cum aliis. *l.* 9. ἴσας) Veteris scripturae ἀπίσας, quae olim hîc obtinuisse videtur, nullum hodie vestigium nec in *Wesselingii* codicibus, nec in nostris, superest. *Ibid.* μῆκος εἶναι) Sic *Ask. Rem. Med.* margo *Steph.* [et *F. Pa. Pc.*] μῆκος vulgo desideratur. Wess. *l.* 10. Ἀθηνέων *Pass. Ask.* Alii omnes Ἀθηναίων, *Valla* fortasse excepto, quem editor *Genev.* 1618. expressit. Wess. — Vide paulo ante, ad l. 5. *Ibid.* καταδεῖ) Perperam κατὰ δὴ *Pd.* cum *Aldo.* *l.* 11. ὡς μὴ εἶναι *Ald. Vind. Arch. Paris.* [nempe *Pa. Pb. Pd.*] *Rem.* Abest ὡς *Med. Ask.* — et *F. Pc.* ne sic quidem male.

CAP. VIII. Lin. 3 *seq.* πρὸς μεσαμβρίης τε καὶ νότου) Sic *Med. Ask. Rem.* [et *F. Pa. Pb. Pc.*] In marg. *Steph.* est ἐς μεσαμβρίης. *Ald.* et ceteri πρὸς μεσαμβρίην τ. κ. νότον. — Sic e nostris solus *Pd.* *l.* 5. ἐν τῷ αἱ λιθοτομίαι ἔνεισι) Sic *Med.* et *Ask.* [quod equidem post *Gron.* restitui, consentientibus mss. *F. Pa. Pc.*] ἐν τῷ καὶ λιθ. *Ald. Vind. Arch. Paris. B. C. Rem.* — quod ex ed. *Ald.* et *Steph.* revocavit *Wess.* et tenuere *Reiz. Schaef.* et *Borh.* Et habet quidem hanc scripturam noster cod. *Pd.* cum *Pb.* qui est *Wesselingii Paris. C.* quod autem pro eâdem scripturâ etiam *Paris. B.* (qui noster *Pa.*) testis invocatur, deceptus est vir doctus Excerptis parum diligenter confectis. *l.* 6. Μέμφι) Μέμφη *Arch.* solito sibi more. — Sic hoc quidem loco etiam *F.* qui aliâs in hoc genere satis adcuratus. *l.* 8. μακρότατον *Med. Ask. Rem.* ora *Steph.* [*F. Pa. Pb. Pc.*] μακρότερον *Ald.* et alii. — Sic *Pd.* contra Nostri morem. *l.* 9. τῆς ὁδοῦ) Desunt duae voces *Arch.* — Equidem ὁδοῦ absque τῆς requirebam, sed articulum tenent libri nostri cum aliis. *Ib.* ἀπὸ ἠοῦς) Sic *Rem.* margo *Steph. Ask. Med.* et mox ἠῶ. Vulgo ἕω utrobique. — ἀπὸ ἕω habet noster *Pd.* Caeteri nil mutant, nisi quod ἠοὺς pravo accentu scribitur in

F. et dein πρὸς τὴν ἠῶ, non ἠῶ. *l.* 10. τέρματα) τέλματα *Arch.* *l.* 11. τοιοῦτο ἐστί.) Sic *F. Pa.* Vulgo τοιοῦτόν ἐστι. *l.* 12. ἄλλο πέτρινον τείνει) ἄλλο ὑπερτείνει *Rem. Paris. A. B.* margo *Steph.* etiam in ora *Pass.* ex glossa. — Sic *Pa. Pc.* et *F.* *l.* 13. κατειλυμένον *Med. Ask.* [et *F. Pb. Pd.*] κατειλημμένον *Rem. Arch. Vind. Paris. A. B.* cum *Ald.* — Nempe sic nostri *Pa. Pc.* cum editis ante *Gron.* *Ibid.* τεταμένον τὸν αὐτὸν τρόπον) τεταμμένον *Arch.* cui *Aldus* consentit, sed τεταμένον et *Vind.* tum *Paris. A. B. Med.* et *Ask.* κατειλυμένον absque τεταμμένον. Haec Wess. — non satis perspicue. Nempe τεταμένον τὸν αὐτ. τρ. dederat ed. *Ald.* et *Steph.* consentiente nostro *Pb.* (qui est *Wesselingii Paris. C.*) pro quo ipse *Wess.* nescio qua caussa commotus vitiosam scripturam τεταμμένος ex *Arch.* et *Vind.* adoptavit, quibus adsentiuntur nostri *Pc.* (*Wesselingii Paris. A.*) et *Pd.* Quem errorem quum intactum *Reizius* reliquisset, nos cum *Schaef.* et *Borh.* τεταμένον correximus. Alius praeterea error, operarum culpâ, editionem *Wess.* hîc occupaverat, quod τὸν articulus ante αὐτὸν τρόπον erat omissus, quem e superioribus editt. restituit *Reiz.* Iam verbum illud τεταμένον, quod in mss. *Ask.* et *Med.* adeoque etiam in *ed. Gron.* praetermissum, deest illud quidem etiam nostris codd. *F.* et *Pa.* (*Wesselingii Paris. B.*) sed in his illius loco est κατὰ praepositio, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον. *l.* 14. τὸν καὶ τοῦ Ἀραβίου) Sic *Med.* et *Ask.* — Nempe perperam deerat ille articulus ed. *Ald.* et *Steph.* et msstis *Arch. Vind.* et *Pd.* quem cum *Med.* et *Ask.* adiectum dedere caeteri *Paris.* et *F.* *l.* 16. πολλὸν χωρίον) Sic *Ask. Pass. Paris. B.* [*Pa. Pc.* et *F.*] πολλῶν χωρίων vulgo. *l.* 17. In τεσσέρων consentiunt libri omnes. *Ibid.* στεινή ἐστι) ἐστὶ στεινὴ *F.* *l.* 18. τῶν δὲ οὐρέων *Ald. Vind. Arch. Paris. C.* δὲ omittunt *Med. Ask.* et alii. — Agnoscunt nostri quidem omnes. *l.* 19. γῆ) γῆς *Arch.* — et *Pd.* *Ibid.* εἶναι abest *Arch.* *l.* 20. πλεῖους) πλέους *F. Pa.* *Ibid.* οὔρεος) In *F.* primum ὄρεος fuerat, sed statim correctum οὔρεος eâdem manu. *l.* 21. καλεύμενον) καλεόμενον *Ask.* et *Eton.* probante *Wasse* in *Thucyd.* IV. 36. citra caussam. Wess. — καλεόμ. habent etiam *F.* et *Pa.*

quod vulgato non deterius. *Ibid.* τὸ δὲ ἐνθ. exserte scripsi cum *F.* Vulgo τὸ δ' ἐνθ. *l.* 22. μέν νυν) μὲν ὦν *Ald. Arch. Vind.* — et *Pd.* μέν νυν ex *Med.* primum receperat *Gron.* cui adsentiuntur nostri libri.

CAP. IX. Lin. 4. συντιθέμενοι scripsi cum *F.* et *Pa.* Vulgo συντεθειμένοι. Tum articulum οἱ ante στάδιοι, qui abest vulgo, adieci praeeunte eodem ms. *F.* *l.* 7 *seq.* δέ τι ἀπὸ θαλάσσης ἐς μεσόγαιαν μέχρι Θηβ. ἐστὶ) Sic *Remig. Ask.* et *Medic.* In *Steph.* ora ἐς μεσόγαιαν μ. Θ. ἐστὶ. Praeterea Θηβέων *Rem. Pass.* Vulgo δὲ τῇ ἀπ. θαλ. μέχρι Θηβαίων μεσόγαιά ἐστι. Θηβαίων omnes [scil. praeter *Rem.* et *Pass.*] et mox iterum. Haec Wess. — In scripturam ex *Med.* receptam consentiunt nostri *F. Pa. Pc.* δέ τι, pro vitioso δὲ τῇ habent etiam *Pb Pd.* qui in reliquis scripturam olim vulgatam tenent. Θηβαίων cum aliis habet *F.* hoc loco, sed paulo post idem recte ἀπὸ Θηβέων. *l.* 10. χίλιοι καὶ ὀκτακόσιοι *Med. Rem. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] εἴκοσι καὶ ὀκτ. *Ald.* et ceteri. — Sic et *Valla* et *Pb.* In *Pd.* est εἴ καὶ ὀκτ. Scilicet ex loco paulo superiori huc tractum εἴκοσι erat a scribis minus attentis.

CAP. X. Lin. 1. Restituimus auctori duo verba τῆς χώρης, quae quum in ed. *Wess.* temere praetermissa essent, peraeque desiderantur in editt. *R. Sch.* et *B.* Agnoscunt autem illa mss. omnes cum edd. ante *Wess.* *l.* 2. ἐδόκεε δὲ καὶ) Nude ἐδόκεε καὶ cum *Gron.* edens Wess. monuit: „Sic *Med. Ask.* ἐδόκ. δὲ καὶ alii.“ Omissa quidem statim erat δὲ partic. etiam in codd. *F.* et *Pa.* sed in utroque mox adiecta ab antiqua et a prima quidem (ut videtur) manu: et *Herodoti* stylo utique convenire mihi visa est. *l.* 4. μεταξὺ ἐφαίνετο) μεταξύ γ' ἐφαίνετο *Ald.* [et *Steph.*] γε φαίν. *Arch.* Negligit γε *Med.* et *Ask.* — Nec in nostrorum codicum ullo comparet ea partic. *l.* 5. ὥσπερ γε τὰ περὶ Ἴλιον) ὥσπερ τά τε π. Ἴλ. *Ald.* et *Edd.* Ex *Med.* vulgatum et *Ask.* — Cum *Med.* facit *F.* et *Pa. Pb. Pc.* *Aldo* unus *Pd.* patrocinatur. *l.* 7. ὥστε εἶναι *Rem. Ask. Med.* margo *Steph.* [*F. Pa. Pb. Pc.*] Ceteri ὡς. — Sic *Pd.* Collatis vero codicum lectionibus *lin.* 5. et 7. vide ne genuina auctoris scriptura huiusmodi fuerit,

ὥσπερ τά τε περὶ *etc.* ac deinde ὥς γε εἶναι *etc.* *l.* 9. πεντασταδίων *Medic. Ask.* [*F. Pa. Pc. Pd.*] ἑπτασταδίων *Ald. Arch. Par. A B. Vind. Rem.* — Sic noster *Pb.* et recentior manus in *F.* inter lineas. De Wesselingii codd. *Par. A.* et *B.* (qui sunt nostri *Pc.* et *Pa.*) contra dicunt nostra Excerpta. *l.* 10. συμβληθῆναι ἐστὶ) Deest ἐστὶ *Vind.* — Et delevit *Schaef.* Agnoscunt autem verbum libri nostri omnes. Enclitice quidem vulgo ἐστι scribitur, et sic etiam in *F.* Accentu tamen notavi in fine periodi, quod aliâs in probatis codicibus observatum memini. *l.* 12. μεγάθεα *Med. Ask. Vind.* [*F. Pa. Pb. Pc.*] μεγαθέει *Arch.* Vulgo μεγάθεες. — μεγάθεοι *Pd.* qui nempe (quemadmodum et *Arch.* et *Ald.*) μεγάθεϊ debuisse videtur: et hoc ipsum μεγάθεϊ edidit *Schaef.* nullâ quidem cogente ratione. Vide I. 202, 3. III. 102, 8. 107, 10. *l.* 13. φράσαι ἔχω) φράσων ἔχω *Arch.* *l.* 15. ἐξιεὶς *Med. Rem. Ask.* ora *Steph.* [*F. Pa. Pb. Pc.*] ἐξιὼν *Ald. Vind. Arch.* [*Pd.*] et *Eustath.* in *Dionys.* vs. 431. qui ἐς θάλασσαν, sicut *Ask. Rem. Pass.* sine articulo, et bene. Wess. — Scilicet ἐς τὴν θάλ. dederant *Ald. Steph.* et *Gron.* cum articulo, quem cum aliis libris ignorant nostri. *Ibid.* τὰς ἡμίσεας) Sic *edd.* et ms. *F.* cum aliis, recte in Ionico scriptore. τὰς ἡμισέας *Pa.*

CAP. XI. Lin. 2. ἰσέχων) ἰσ̓έχων *F.* quem et alibi subinde spiritum in media voce signantem vidimus. *l.* 3. καλεομένης θαλάσσης) Sic *Rem. Med. Ask. Pass.* margo *Steph.* [et nostri omnes.] Vulgo θαλάσσης h. l. abest. *l.* 4. στεινὸς scriptum volueram cum *F. Pa.* στενὸς vulgo. *l.* 5. πλόου, ἀρξαμένῳ) πλοίου ἀρξαμένου *Ask. Rem.* — Mendosum πλοίου habent etiam *F.* et *Pa.* *l.* 6. εὐρέην *Arch.* εὐρείην ceteri. — Sic quidem nostri *F.* et *Pa.* sed alii ionicam servant formam. *l.* 8. ῥηχίη) ῥιχίη male *F.* et in orâ ab aliâ manu, antiquâ tamen, ῥιχίη αὐχμός. *l.* 10. καὶ τὴν Αἴγυπτον *Med. Ask. Rem.* [*F. Pd.*] καὶ ἐπὶ τὴν Αἴγ. *Ald. Vindob. Arch.* — et *Pa. Pb. Pc.* *Ib.* γενέσθαι κου) Sic *Med. Ask. Rem.* [*F. Pa. Pb. Pc.*] Abest κου *Ald. Vind. Arch.* — et *Pd.* *l.* 11. ἰσέχοντα) ἐσχέοντα cum *Gron.* edens Wess. ait: „Sic *Medic. Ask.* ora *Steph.* ἔχοντα *Ald.* ἰσέχοντα *Rem.*" — In

ἰσχέοντα nil mutant *Pa. Pb. Pc.* εἰσχέοντα habet *F.* ἔχοντα *Pd.* cum *Aldo*, quod ferri poterat; sed haud dubie verum erat ἐσέχοντα, (coll. vs. 2.) quod iam ante nos a *Schaef.* receptum est. *Ibid.* ἐπὶ Αἰθιοπίης) ἐπὶ Αἰθιοπίην *Arch.* et mox idem Συρίην, pro Συρίης. — Nostri nil mutant. *l.* 12. Verba ista, τὸν ἔρχομαι λέξων, agnoscunt quidem libri hodie (quod sciam) omnes: sunt autem aliena ab hoc loco, videnturque utique, simul cum vocabulo Ἀράβιον, ex scholio (coll. *l.* 4. huius cap.) olim huc imperite invecta: itaque uncis circumdedi. *l.* 13. συντετραίνοντας *Med. Ask.* [et *F.*] συμπεραίνοντας *Paris.* tres [immo quatuor,] *Arch. Ald. Vind. Rem.* — Hoc etiam in *F.* ab alia manu inter lineas adnotatum. *l.* 15. εἰ ὦν δὴ ἐθελήσει) εἰ ὦν ἐθελήσει edens Wess. adnotavit: „εἰ ὦν δὴ ἐθελήσειε *Ald. Rem.* et alii." — Scil. δὴ praeeunte *Med.* abiecerat *Gron.* quem secutus est *Wess.* et post eum alii. Et deerat statim quidem haec particula etiam codd. *F.* et *Pa.* sed in utroque dein adiecta est ab antiqua manu; et agnoscunt eamdem *Pb.* et *Pd.* nec vidi quid impediret quo minus restitueretur auctori. Quod autem ἐθελήσειε tamquam ex *Aldo* citat *Wess.*, ea quidem scriptura nusquam (quod sciam) reperitur: ἐθελήσει tenent omnes, sicut deinde κωλύει. *l.* 17. ἐκχωσθῆναι) Sic *Med. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] χωρισθῆναι *Rem.* χωσθῆναι vulgo. — Sic *Pd.* *l.* 18. καὶ μυρίων) *Med. Rem. Ask.* [*F. Pa. Pb. Pc.*] Alii καὶ non edunt. — Nempe pro γε καὶ est una vocula τε in ed. *Ald.* et *Steph.* et sic in ms. *Pd.* *l.* 19. κοῦ γε δὴ) *Wess.* et ante eum omnes ita habent, χωσθῆναι ἄν κου γε δὴ nec aliud quid ex msstis adfertur, nec in verbis quidquam mutat noster cod. *F.* sed perincommode interpungit post χωσθῆναι. At, post χωσθῆναι ἄν esse interpungendum, consentiunt fere viri docti: deinde vero corrigunt ἤ κού γε δὴ *Reiz.* et *Borh.* cum *Valk.* κῶς γε δὴ *Larch.* κῇ γε δὴ *Schaef.* Nobis lenissimum remedium placuit, quod *Reiskius* proposuit, κοῦ cum accentu circumflexo scribens: alia tamen exempla requiro, quibus κοῦ vel ποῦ pro κῶς vel πῶς dictum reperiatur. *l.* 20. ἢ ἐμὲ) οἶμαι *Arch.* *Ib.* οὐκ ἄν χωσθείη *Ald. Arch. Vind. Paris. C.* [*Pa.* cum *Pb.* et *Pd.*]

οὐκ ἀναχωσθείη *Med. Ask.* [*Pc.* et *F.*] ἀναχωρισθείη *Rem.* Sequor *Aldum.* Wess. — Nempe secus ac *Gron.* qui *Medicei* sui scripturam praetulerat.

CAP. XII. Lin. 2. οὕτω κάρτα δοκέω) οὗτος καταδοκέω *Arch.* Wess. — οὕτω καταδοκέω erat in ed. *Ald.* quod ex melioribus libris correxit *Steph.* *l.* 4. κογχύλιά τε *etc.*) Attigit *Eustath.* in *Hom.* p. 1509, 32. — ad *Odyss.* δ' p. 186, 42 seq. ed. Bas. *Ib.* οὔρεσι scripsi cum ms. *F.* Vulgo ὄρεσι. *l.* 6. ψάμμον) βάμμον *Arch.* *Ibid.* τὸ ὑπὲρ) Caret τὸ *Pd.* *l.* 9. οὐ μὴν) Sic *Pass.* Reliqui οὐ μέν. Wess. — Nempe οὐ μὲν dabant quidem *Edd.* ante *Wess.* et nil ex *Med.* mutaverat *Gron.* sed in οὐ μὴν consentit *F.* nec ex *Parisinis* nostris aliud quid adfertur. *l.* 10. Σύριοι) Sic omnes. Vide *Gron.* II. 104. Wess. *Ibid.* μελάγγαιον) μελάγγεον *Ald. Arch.* *Vind.* — Correxit *Gron.* ex *Med.* cui suffragantur nostri mss. *l.* 12. κατενηνειγμένην) Sic *Medic.* [et *Paris.*] κατενενειγμένην *Ald.* κατενηνεγμένην *Ask.* — κατενενηγμένην *F.* *l.* 13. ἴδμεν) ἴσμεν *Ask.* — et *F.* *Ibid.* ὑποψαμμοτέρην) ὑποψαμμότερον *Pb.* *l.* 15. ὑπόπετρον) ὑπόπτερον *F.*

CAP. XIII. Lin. 2. Μοίριος *Med. Ask.* perpetuo. In reliquis Μύριος plerumque semper. — In *F.* Μοίριος, et super οι est υ ab alia manu. *l.* 4. ἄρδεσκε *Medic.* *Ask. Pass.* [et libri nostri.] Vulgo ἀρδέεσκε. *Ib.* Μοίρι *Remig.* Sed Μύρι *Med. Ask. Paris. A.* Ceteri Μύρις et τετελευτηκὼς cum *Aldo.* — Μοίρη *F.* Μύρις *Pd.* *l.* 5. εἰνακόσια est in *Ask. Rem. Pass.* [et consentiunt nostri.] Alii ἐννακόσια. — Sic ed. *Gron.* cum superioribus. *Ibid.* ταῦτα ἐγὼ) ἐγὼ ταῦτα *F.* *l.* 6. ἢν μὴ) εἰ μὴ vulgo omnes, ubi adnotavit Wess. „ἢν μὴ *Arch.*“ — Atqui hoc verum erat, quod reposuit *Schaef.* et reponendum monuit *Werf.* p. 100. *l.* 7. τὸ ἐλάχιστον, ut edidit *Borh.*, sic habet *F.* Vulgo τοὐλάχ. *l.* 8. δοκέουσί τέ μοι) Sic *Med. Ask.* [*F.* et *Pa. Pb. Pc.*] Alii δέ μοι. — In *Pd.* δοκέουσί μοι δέ. *l.* 9. τῆς λίμνης) Abest h. l. τῆς *F. Pa.* *l.* 11 *seq.* ἐπιδιδοῖ ἐς ὕψος, καὶ τὸ ὁμοῖην ἀποδιδοῖ ἐς αὔξησιν, μὴ κατακλύζ.) Sex verba, ἐς ὕψος usque ἀποδιδοῖ, non habet *Ask.* Wess. — Idque commodissimum videri poterat, nisi ista verba tenerent alii libri omnes; qui nil variant, nisi quod ὅμοιον vulgo

scribatur, pro quo ὅμοιον ex *F.* reposui. Mutavit autem *Schaef.* ex coniect. hoc modo: καὶ μὴ τὸ ὅμοιον ἀποδιδοῖ ἐς αὔξησιν κατακλύζοντος αὐτὴν etc. *Reiskius* coniectaverat, καὶ ὁ ποταμὸς τὸ ὅμοιον οὐκ ἀποδιδοῖ etc. *l.* 13. τὸν ἐπίλοιπον Αἰγύπτιοι) Duo priora verba absunt *Arch.* sed οἱ Αἰγ. Wess. — Hinc articulum adscivit *Reiz.* et tenuere *Sch.* et *Borh.* quem ego exsulare iussi, nulli alii codici probatum. Etiam vocab. Αἰγύπτιοι hîc abest *Pc.* quod quidem, haud incommode e superiori oratione repetitum, exhibent alii omnes. *l.* 14. πυθόμενοι *Rem. Ask. Med.* ora *Steph.* [nostrique codd. omnes] πυνθανόμενοι *Ald.* et alii. *l.* 18. πεινήσειν) πονήσειν *Ald.* margo *Steph.* et *Paris. C.* — Ex nullo nostrorum *Paris.* enotata haec scriptura. *l.* 19. ἐθελήσει) ἐθελήσοι *Ald.* [et *Pc.*] ἐθέλησῃ σφιν *Arch.* — θελήσει *F.* qui mox σφίσι pro σφι. Vulgatum ἐθελήσει cum *Steph.* tenent alii. *l.* 20. αἱρεθήσονται) ἀναιρεθ. *Arch.* *l.* 21. οὐδεμίη) Constanter οὐδεμία *F.* *l.* 22. μοῦνον) μούνου *Paris. C.* Ex *Parisinis* nostris nil enotatum. Vulgatum tenet *F.*

CAP. XIV. Lin. 2. ὀρθῶς ἔχοντα *etc.*) Desunt haec *Arch.* et *Vind.* usque ad ὡς ἔχει, culpâ scribae. Wess. *l.* 3. θέλοι) ἐθελήσει edens Wess. adnotavit: „θέλει *Rem.* ἐθελήσει *Arch.* quem ducem habeo. ἐθελήσοι *Ald.* θέλοι *Med. Ask.*" — In θέλοι consentiunt *F.* et *Pa.* quod hîc commodius est et receptum volebam. ἐθέλοι habet *Pc.* ἐθελήσει *Pb. Pd.* *Ibid.* ὡς καὶ πρότερον) Sic bene alii; καὶ ὡς πρότ. *F.* In ed. *Wess.* est καὶ δὲ πρότ. operarum errore. *l.* 5. αὐξανομένη) αὐξομένη *Arch.* *Ibid.* παροιχομένου *Arch. Rem.* ora *Steph. Med. Ask. Vind.* [*F. Pa. Pc. Pd.*] παρῳχημένου vulgo. — Sic *Pd.* *l.* 7. μήτε γε ὕσεταί σφι ἡ χώρη, μήτε *etc.*) Sic *Rem. Ask. Med. Pass.* egregie. Vide *Gronov.* Vulgo μήτε γεύσεται σφι ἡ χώρη τὰ ἀπὸ Διός, μήτε. Wess. — ὕεται pro ὕσεται habet *F.* ὕσεται tenent *Pa. Pb. Pc.* Mendosum γεύσεται habet *Pd.* cum isto adsumento τὰ ἀπὸ τοῦ Διός, quod merito explosit *Gron.* *l.* 8. ἐς τὰς) Sic *Med. Rem. Ask.* [et libri nostri.] Alii ἐς τὰς ignorant. *l.* 9. ἀπονητότατα) ἀπονητότατοι *F.* *l.* 10. ἐκ γῆς *Rem. Med. Ask.* ora *Steph. Vind.* [*F.* et *Paris.*] ἐκ τῆς *Arch.* Vulgo ἐκτὸς τῶν τε. *Ibid.* ἁπάντων) πάντων *Ask.* — et *F.* *l.* 11.

καὶ τῶν λοιπῶν) Abest τῶν *F.* qui dein ἀναῤῥηγνῦντες, circumflexo accentu pro acuto. *l.* 12. οὔτε σκάλλοντες desunt *Arch.* *l.* 13. ὧλλοι ἄνθρωποι) ὧλλοι sine ἄνθρωποι *Arch.* οἱ ἄλλοι ἄνθρ. *Rem.* et *Med.* [item ***F.*** et ***Pa.*** οἱ aliis abest. *l.* 14. ἐπελθὼν *Vind.* *Rem.* ora *Steph.* *Ask.* *Arch.* *Med.* [***F. Paris.***] ἐπανελθὼν alii. — Nempe sic *Edd.* ante *Gron.* *l.* 15. ἀπολείπῃ) ἀπολίπῃ ***F. Pa. Pc.*** *l.* 17. ὗς) βοῦς ex virorum doctorum coniect. edidit *Borh.* refragantibus quidem libris omnibus: et sic mox bis βουσὶ pro ὑσί. *Ibid.* καταπατήσῃ τῇσι ὑσὶ) Sic *Med.* *Rem.* *Ask.* margo *Steph.* [***F.*** et ***Paris.***) καταπατήσει ὑσὶ *Vind.* *Arch.* καταπατηθῇ τοῖσι ὑσί *Ald.* *l.* 18. ἄμητον) τὸν ἀμητὸν *Ald.* et nonnulli: [in his ***Pd.***] Articulum ignorant *Med.* *Ask.* *Arch.* ***Pass.*** — et ***F. Pa. Pb. Pc.*** Pro ἀμητὸν vero, quod acute vulgo edebatur, ἄμητον rectius scriptum dedere ***F. Pa. Pc.*** Monent etiam Grammatici, *Suidas* et *Etymologus*, ἄμητον dici *metendi tempus*, ἀμητὸν vero *fruges demessas.* cf. IV. 18. *Ibid.* τῇσι rursus iidem qui paulo ante. Alii τοῖσι.

CAP. XV. *Lin.* 1. τῇσι Ἰώνων *Rem.* *Ask.* *Med.* [et nostri omnes] τισὶν *Arch.* Alii τοῖσι. — At τοῖσι nonnisi operarum errore in ed. *Steph* irrepserat, nam et *Aldus* recte τῇσι habet. *Ibid.* τὰ περὶ Αἴγυπτον) περὶ Αἰγύπτου absque τὰ edens Wess. haec adnotavit: „τὰ περὶ Αἴγ. *Rem.* *Ask.* *Med.* et ora *Steph.* Αἴγυπτον *Ask.* *Aldus* et alii τὰ damnant, sicut et ego.“ — περὶ Αἰγύπτου videtur esse in nostris ***Pb. Pd.*** ut apud *Aldum*, et sic ed. *R.* *Sch.* et *Borh.* cum *Wess.* περὶ Αἴγυπτον in ***Pc.*** τὰ περὶ Αἰγύπτου ed. *Gron.* Plane vero τὰ περὶ Αἴγυπτον, ut *Ask.* sic dedere mss. ***F.*** et ***Pa.*** quae mihi verissima auctoris scriptura visa est. *l.* 3. Περσέος ionico more dedere iidem ***F.*** et ***Pa.*** Vulgo Περσέως. *Ibid.* καλεομένης *Arch.* *Med.* *Vind.* *Ask.* margo *Steph.* [***F. Paris.***] Vulgo καλεομένην. *l.* 4. αὐτῆς *Rem.* *Ask.* ora *Steph.* [***F. Pa. Pc.***] Alii αὐτήν. — Sic ***Pb.*** cum *Med.* et *Gron.* rursusque ed. *Schaef.* nec id male. *Ibid.* Ταριχηΐων) Sic *Arch.* [unde hoc adscivit *Wess.* et tenuere alii, sed minusculâ literâ initiali scribentes.] In aliis ταριχειῶν. — Ταριχίων ***F. Pa. Pc.*** *l.* 5. τῇ δὴ oppor-

tunc dedere *F.* et *Pa.* Vulgo τῇδε, quod in τῇ δὲ mutavit *Schaef.* *Ibid.* τεσσεράκοντα) τεσσαρ. *F.* *l.* 6. μεσόγαιαν. μεσόγεαν *Arch.* passim. Tum τείνειν αὐτὴν *Ald. Vind. Arch. Rem. Paris. C.* [noster *Pa.*] τείνειν αὐτῶν *Med. Ask.* — et *F. Pc.* quod spreto altero recepit *Gron.* *l.* 7. Κερκασώρου) Κερκασώ πόλιος *F.* *l.* 14. μηδεμίη) μὴ δὲ μία *F.* *l.* 15. περιειργάζοντο *Rem.* ora *Steph.* [*F. Pa. Pb. Pc.*] περιηργάζοντο *Med.* Vulgo περιεργάζονται. — Sic *Pd.* *l.* 16. ἔδει) ἔδεε ed. *Borh.* commode, si suffragarentur libri veteres. *Ibid.* διάπειραν) ἄπειραν *Vind. Arch.* *l.* 17. πρώτην) πρῶτον *Arch.* Mox ἀπήσουσι *Med. Arch. Ask.* [et nostri codd.] Vulgo ἀπύσουσι. *l.* 21. αὐτέων *Ald. Rem. Vind.* [nescio an *Paris.*] αὐτῶν *Med. Arch.* [*F.*] et sic mox iterum c. 16, 1. *Ibid.* γενέσθαι) γίνεσθαι *F.* *l.* 23. ἐκαλέετο) ἐκαλέοντο *Rem.* ora *Steph.* — et *Pc.* Sed *F.* et *Pa.* cum *Med.* et aliis singularem tenent.

CAP. XVI. Lin. 1. ὀρθῶς περὶ αὐτέων) περὶ αὐτῶν ὀρθῶς *F.* *l.* 3. ἡ τῶν Ἰώνων γνώμη) ἡ γνώμη τῶν Ἰώνων *Ask.* [et *F.*] γνώμη τῶν Ἰώνων, absque ἡ, *Arch.* — et *Pa. Pc.* *l.* 5. εἶναι γῆν πᾶσαν *Med. Ask.* [*F. Paris.*] In *Arch.* εἶναι deest. Ceteri εἶναι τὴν γῆν. — Sic *Ald.* et *Steph.* *l.* 6 γὰρ δή σφεας δεῖ) γάρ σφέας δεῖ edens Wessel. monuit: „Sic *Med.* δὴ εἰ ora *Steph.* [puto δὴ δεῖ voluerat *Steph.*] In *Ald. Ask. Arch.* σφέας δή." — Ad scripturam a *Wess.* cum *Gron.* vulgatam nihil ex *Pa. Pc.* adnotatum. In *Pb. Pd.* est δὴ σφέας. Nobis placuit *F.* δὴ et δεῖ ita iungens, ut edidimus. *l.* 7. μή τι γέ ἐστι) *Wess.* cum aliis μή τέ γε edens, scripturam μή τι γε ex solo ms. *Rem.* adnotavit. Habet autem eamdem et *Aldus* (nam primus *Steph.* μή τέ γε edidit) et mss. *F. Pb. Pd.* eamque veram iudicavi. *l.* 9. οὐρίζων τῆς Λιβύης) τῆς Λιβύης *Rem.* Ceteri τῇ Λιβύῃ. Wess. — τῇ Λιβύῃ cum *Ald.* et *Med.* habet etiam noster *F.* Cum *Rem.* vero, ni fallunt nostra excerpta, consentiunt *Parisini* omnes. Caeterum notum est, in vetustioribus codicibus saepe persimiles inter se esse literam ς in fine vocum et vocalem iota in fine adscriptam pro subscriptâ.

CAP. XVII. Lin. 2. ὧδε καὶ) ὧδέ κῃ requirebam, quod et *Reiskio* in mentem venisse video: sed nil

variant libri, et facile patior vulgatum. *l.* 3. ταύτην τὴν) Abest ταύτην *Arch.* *l.* 6. εἴδαμεν *Med. Arch. Ask.* [et nostri codd.] εἴδαμεν *Ald.* Vulgo εἶδα μέν. Mox ἐὸν deest *Arch. Vind.* — et *Pd.* *l.* 7. οὔρεος) ὄρεος *F.* *l.* 10 *seq.* τὰ μὲν γὰρ) Undecim verba non habet *Arch.* — Quatuor ista, τά τε τῆς Ἀσίης, desunt *F.* *l.* 12. ἐκ τῶν *Med. Ask.* [*F. Pb.*] ἀπὸ *Eustath.* in *Dionys.* vs. 226. *Ald.* et plures. — Sic *Pa. Pc. Pd.* *l.* 13. μέσην) μέσον *Arch.* *l.* 16. πρὸς ἠῶ) πρὸς ἠὼ *F.* ut alibi. *Ibid.* τὸ καλέεται) Articulum τὸ *Ald.* et ceteri non norunt: habet *Med.* et *Ask.* — Habet etiam *F.* et *Pb.* Qui vero eum non agnoscunt (in quibus sunt nostri *Pa. Pc. Pd.*) hi paulo ante ἣ μὲν, non ἡ μὲν, scribunt. *l.* 17. ἑτέρη τῶν ὁδῶν) ἄλλων pro ὁδῶν *Arch.* — ὅλων *Pb.* Post istud vocab. deerant in *F.* quatuordecim verba, a recentiori manu orae inferiori codicis adscripta. *l.* 22. ταύτῃ) ταύτην *Med. Ask. Pass.* [nescio an noster *Pd.*] In reliquis ταύτῃ, excepto *Paris. A.* Haec Wess. — Atqui ex nostro *Pc.* (qui est *Paris. A. Wess.*) diserte haec scriptura ταύτῃ enotata est; eamdemque praeferunt *F. Pa.* et *Pb.* quam ego unice veram indicavi. Vulgo ταύτην edd. omnes. *Ibid.* οὐνομαστήν) ὀνομαστ. *F.* *l.* 26. τῷ μὲν) τὸ μὲν *Arch.* et mox τὸ δέ. *Ibid.* αὐτέων) αὐτῶν *F.* *l.* 28. Ἰθαγενέα) Ἰθαιγενέα *Arch.*

CAP. XVIII. Lin. 1. δέ μοι) δέ μου *Arch. Ald. Vind.* [*Pc.*] Ex *Med.* et *Ask.* vulgatum. — Consentiunt *F.* et alii *Paris.* *l.* 2. ὅτην τινὰ ἐγὼ *Paris. tres* [immo *quatuor*] *Arch. Vind. Rem. Ald.* τινὰ omittit *Med.* cum *Ask.* — et *F.* *l.* 4. τῆς ἐμεωυτοῦ γνώμης ὕστερον) Veterem scripturam, in quam cum olim editis consentiunt mssti omnes, τῇσι ἐμεωυτοῦ γνώμῃσι, tenens Wess. adnotavit in Var. Lect. „Corrigebat *Reiskius* τῇ ἐμεωϋτοῦ γνώμῃ σύνεργον ὃν παρ' Αἰγυπτίων ἐπυθ." — Nos cum *Reiz. Schaef.* et *Borh.* leniorem *Valkenarii* emendationem recepimus. *l.* 5 *seqq.* οἱ γὰρ δὴ *etc.*) Excerpsit *Origenes* contr. Celsum, V. 34. p. 603. *l.* 6. πρόσουρα Λιβύῃ) Λιβύης *Rem.* — Nostri nil mutant. *l.* 8. καὶ ἀχθόμενοι) καὶ οὐκ ἀχθόμενοι *Ask. Pass.* et in margine *Paris. B.* — Sic et noster F. male. *Ibid.* τῇ περὶ τὰ ἱρὰ θρησκίῃ) θρησκίῃ *Arch.* sed τῇ περὶ τούτων

θρησκ. Vulgo θρησκείη. — θρησκείῃ habet etiam *F.* Ad θρησκίῃ vero, quod ex *Arch.* recepit *Wess.*, nil notatum e codd. *Paris.* *l.* 9. ἔργεσθαι) εἴργεσθαι ed. *Wess.* cum *Gron.* Et sic ms. *F.* et *Pc.* Monuit h. l. Wess: „ἔργεσθαι *Ald.* et alii, etiam in nupera *Origenis* editione, olim tamen εἴργεσθαι, ut *Med. Ask.*" — Herodoteam verbi formam merito restituit *Reiz.* *l.* 11. οὐκ ὁμολογέειν) Sic *Origen. Med. Ask.* [et *F.*] Alii οὐδὲν ὁμολ. — Sic *Pa. Pc. Pb.* quod ex editt. vett revocarunt *Schaef.* et *Borh.*

CAP. XIX. Lin. 3. χώρου) χωρίου cum *Gron.* edens Wess. monuit. „Sic ora *Steph. Med. Ask.* [sic quidem et *F.*] χώρου tres *Paris.* [*Pa. Pb. Pc.*] *Arch. Vind. Rem. Ald.* — quod, ut praestans alteri, revocavi. *Ibid.* ἐνιαχῆ) ἐνιαχῇ *F.* *l.* 4. ἑκατέρωθι) ἑτέρωθι *Arch.* *Ibid.* πλεῦν) πλέον *F.* *l.* 8. παρ' αὐτέων) Sibi constans noster cod. *F.* παρ' αὐτῶν praefert, et infra (*l.* 13.) τούτων ὧν non τουτέων ὧν: sed *l.* 11. in foem. gen. servat τουτέων τῶν ἡμερέων. *l.* 9. θερινέων *Med. Ask.* [*F.* et *Par.*] In aliis θερινῶν. — Sed mox dein θερινέων tenent omnes. *l.* 10. πελάσας *Arch. Vind. Rem.* [*F.*] *Paris. B. C.* [immo *Paris. omnes.*] *Ald.* ceterique editi. πέλας *Med. Ask. Arch.* quod alteri praeferre sustinuit *Gron.* *l.* 13. μέχρι οὗ bene editur inde a *Steph. ed.* 2. Antea μέχρις οὗ, quod est in *F.* et sic vulgo omnes I. 181, 12. Ex *Paris.* aut aliis mss. nihil h. l. notatum. *l.* 17. λελεγμένα *Med. Ask.* [et *F.*] λεγόμενα *Arch. Vind. Paris. tres, Pass. Ald.* — Et revocavit hoc *Wess.* tenueruntque alii editores. Ego prius istud unice verum iudicavi. cf. c. 21. Pervulgatam alioquin novimus formulam τοῦτο δὴ τὸ λεγόμενον, sed longe diverso sensu usurpatam. *l.* 18. ποταμῶν πάντων scripsi cum *F.* Vulgo πάντων ποταμῶν.

CAP. XX. Lin. 4. οὐδ' ἀξιῶ) οὐκ ἀξιῶ *F.* Mox idem μόνον, pro μοῦνον. *l.* 5. ἐτησίας) ἐτησίους *Arch.* et saepe eâ formâ. Adtigit haec *Aristides* in Aegyptio sermone p. 331. Wess. *l.* 8. οὔκων sive οὐκ ὦν bene libri omnes, quod praeter caussam in οὔκω mutavit *Schaef.* eumque secutus *Borh.* Cf. III. 137, 14. 138, 15. *l.* 9. χρῆν) χρῆναι *Ask.* *l.* 10. τοῖσι) τῇσι *F.* *l.* 11. κατὰ τὰ αὐτὰ) Sic

Med. [item *F.* et *Paris.*] κατὰ αὐτὰ *Ask.* Ceteri cum *Aldo* κατὰ ταὐτὰ, levi discrimine. Wess. *l.* 14. τοιοῦτο volebam cum *F.* et *Pa.* non τοιοῦτον, ut vulgo.

CAP. XXI. Lin. 1. ἀνεπιστημονεστέρη) ἀνεπιστημοτέρη *Arch.* *l.* 3. θωυμασιωτέρη) θωμασιωτέρη *Med. Ask.* [nec hoc male.] *Aldus, Arch. Vind. Paris. C.* vulgatum malunt. Wess. — θωϋμ. suo more edidit *Wess.* cum aliis. Puncta diaeretica ignorare nostros codd. *F. Pa. Pc.* iam aliâs monui. Sic igitur et hîc θωυμ. scribit *F.* qui quidem alibi subinde etiam nudâ formâ θωμ. utitur.

CAP. XXII. Lin. 1. πολλὸν) πολλῷ *Rem.* *l.* 3. ἀπὸ τηκομένης) ἀποτηκομένης *Ask.* *l.* 5. ῥέοι ἂν) ῥέει ἂν *Arch.* — et *F.* male. *l.* 6. τόπων ῥέων) Deest ῥέων *Ask. Pass.* qui ψυχρότερα cum *Med.* In *Paris. A. B.* ἀπὸ θερμοτάτων ῥέων et ψυχρότατα, uti *Ald. Arch. Vind.* Haec Wess. haud satis perspicua. — Scilicet τόπων agnoscunt *Ask. Pass.* et noster *F.* sed ῥέων iidem non habent. Contra *Aldus* et alii (in quibus *Paris.* nostri omnes) ῥέων agnoscunt, sed τόπων omittunt. Primus duo verba simul edidit *Gron.* quasi utrumque in *Med.* reperisset, et tenuere post eum alii editores. ψυχρότερα commode tuetur *F.* ψυχρότατα ex nostro *Pa.* (non ex aliis *Paris.*) enotatum est. *Ibid.* In suspectis ac defectis fortasse verbis, τῶν τὰ πολλά, nil variant libri. *l.* 7. ἀνδρί γε) Sic *Med. Ask.* [et *F.*] Encliticam plerique spernunt. Wess. — Deest ea quidem codd. *Pa. Pc.* *l.* 8. οὐδὲ εἰκὸς) οὐδὲν εἰκὸς *F.* οὐδὲ οἰκὸς ed. *Reiz.* et *Borh.* commode, sed nullo nunc patrocinante vetere libro. *l.* 10. χωρέων) Vulgo χωρίων. χωρέων receptum volueram ex *F.* qui cum hoc nomine, utpote foem. generis, nunc scripturam τουτέων tuetur. vide ad c. 19, 7. *l.* 11. ἀκρύσταλλος) ἀκρύσταλος *Arch.* *l.* 13. ὕετο ἂν) Sic exserte *F.* ὕετ' ἂν vulgo. ὕεν *Pb.* ut *Arch.* de quo monuit *Wess.* *l.* 14. τρίτα δὲ) Sic *Arch. Med. Ask.* [*F.* et *Paris.*] τρίτον *Edd.* *l.* 15. ἰκτῖνοι) ἴκτινοι *F.* *l.* 17. γινόμενον scripsi cum *F.* et *Pa.* γενόμενον vulgo omnes. γιγνόμενον *Pc.* quod et ex *Rem.* citavit *Wess.* *Ibid.* φοιτέωσι ex eodem *F.* adscivi, pro vulgato φοιτῶσι. *Ead. l.* χειμασίην *Rem.* ora *Steph. Arch. Pass. Vind. Ask.* [*F. Pa. Pc. Pd.*] Vulgo χειμαδίην. — quod habet solus *Pb.* *l.* 18. εἰ καὶ ὅσονῶν)

Sic *Med. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] In aliis καὶ tantum. WESS. — Abiecit h. l. εἰ *Reiz.* sed reposuit *Schaef.* non probante *Borh.* *l.* 20. ἦν ἂν τούτων οὐδὲν) Sic *Med. Pass. Ask. Rem.* ora *Steph.* ἄν τι τοιοῦτον vulgo. — Sic *Pd.* ἄν τι τούτων *Pc.* quae scriptura in ora *Steph.* indicatur. ἦν τούτων οὐδὲν *F.* absque ἂν. Cum *Med.* faciunt *Pa. Pb.*

CAP. XXIII. Lin. 5. τὸ οὔνομα) Sic cum *Schaef.* rescripsi, ut ante *Wess.* editum erat, consentientibus nostris libris. τοὔνομα *ed. Wess. R.* et *B.* ex *Ask.* et *Arch.* *Ibid.* εὑρόντα) εὑρόντας *F.* *Ead. l.* ἐς τὴν ποίησιν) τὴν damnant *Ask. Arch.* — Ignorant etiam. *F. Pa. Pc.*

CAP. XXIV. Lin. 1. Εἰ δὲ δεῖ) Ἤδη δὲ *Arch.* *l.* 2. αὐτὸν *Med. Arch. Ask.* [*F.* et *Paris.* omnes] αὐτέων *Ald.* etc. *Ibid.* γνώμην ἀποδέξασθαι) Ex veterum librorum consensu restituimus auctori vocabulum, quod typothetae culpa in *ed. Wess.* praetermissum, ab aliis editoribus adhuc neglectum erat. *l.* 3. διότι) δι᾽ ὅτι *Pa.* *Ibid.* πληθύεσθαι *Med. Ask.* [*F. Pa.*] πληθύνεσθαι reliqui. — Sic *Pb. Pc. Pd.* *l.* 4. ἀπελαυνόμενος ὁ ἥλιος *etc.*) Citat *Schol. Hermogenis* p. 390. et *Plut.* Plac. Philos IV. 1. WESS. *l.* 5. τῶν χειμώνων) τοῦ χειμῶνος *Pd.* *Ibid.* ἔρχεται τῆς Λιβ. τὰ ἄνω) Sic *Med. Ask. Aristides* T. II. p. 341. [sic et *F. Pa. Pb.* conf. c. 25, 8. et 26, 10 seq.] In plerisque aliis ἐς τὰ ἄνω. *l.* 7. τῆς γὰρ ἂν) Sic *Ask. Pass.* [*F. Pa. Pb.*] Abest ἂν *Med.* et aliis. — Sic nostris *Pc. Pd.* et editis ante *Wess.* *Ibid.* ἀγχοτάτω ἦ *Med. Pass.* [*F. Pb. Pc.*] Ceteri ἀγχοτάτω γε, absque ἦ. — Sic noster *Pd.* cum ed. *Ald.* et *Steph.* sed ἀγχοτάτω γε ἦ *Pa.* *Ead. l.* κατὰ ἥν τινα scripsi cum *F.* Vulgo κατ᾽ ἥν τινα. *l.* 8. οἰκὸς primus hîc edidit *Gron.* et tenuit *Wess.* nihil in *Var. Lect.* monens. Habent autem εἰκὸς editt. *Ald.* et *Steph.* cum nostris *F.* et *Pd.* *Ibid.* διψῆν τε) δίψην τε *Arch.*

CAP. XXV. Lin. 4. ἐόντες non est in *Med.* et *Ask.* [nec in *F.*] sed habent hoc verbum *Ald. Paris.* tres, [nostri quatuor] cum *Arch. Vind. Rem.* *l.* 5. ἀλεεινῆς in *Pass.* explicatur θερμῆς. *Ibid.* οὐκ ἐόντων ἀνέμων ψυχρῶν) Sic *Arch.* [et noster *Pb.*] Ceteri καὶ ἀνέμων. — Sic cum aliis prave *F. Pa. Pc. Pd.* et sic ed. *Ald.* *Steph.* et *Gron.* ignorantes verba οὐκ ἐόντων. *l.* 6. ἔωθε

scripsi cum *F.* Vulgo ἐώθεε. *l.* 8. ἀπωθέει) ἀπωθεῖ *F.* *l.* 10. οἰκότως *Med. Ask.* [*F.* et *Paris.*] Vulgo εἰκότως, et sic mox [*l.* 23.] iterum. — ubi quidem εἰκότως etiam tenet *F.* *l.* 12. δοκέει δέ μοι) δοκέω δὲ *Arch.* *l.* 14. ὑπολείπεσθαι *Arch. Pass. Vind.* et ora *Steph.* [*F. Pa. Pb. Pd.*] Alii ἀπολείπεσθαι. — ut noster *Pc.* *l.* 17. οἱ μὲν) Deſit οἱ *Arch.* *Ibid.* ὀμβρίου ὕδατος) ὀμβ. τοῦ ὑδ. *Arch. Vind.* et *Paris. A. B.* — Ex nostris *Pa. Pc.* hoc non adnotatum. *l.* 18. αὐτοῖσι, ἅτε) αὐτὸς, διά τε *Rem.* *l.* 22. ἑλκόμενος δὲ) Caret δὲ *F.* *l.* 23. πολλῷ *Arch. Rem. Ask. Med.* [*F Paris.*] In aliis πολλὸν, nullo discrimine. *l.* 24. πάντων τῶν ὑδ.) Abest τῶν *Arch.* *l.* 26. τούτων *Med. Arch. Pass.* [*F. Paris.*] Alii τούτου.

CAP. XXVI. Lin. 2. ὡυτὸς) ἑωυτὸς *Arch.* ὁ αὐτὸς *Ask. Pass.* — et *F. Pa.* In ed. *Ald. Steph.* et *Gron.* erat ὠὐτὸς leni spiritu: ὡὐτὸς primus edidit *Wess.* *l.* 3. τὸν ταύτῃ *Rem. Med. Ask.* ora *Steph* [*F. Paris.*] In *Arch.* et *Vind.* αὐτῇ. *Aldus* ξηρὸν ταύτῃ tantum. *Ibid.* δικαιῶν · δικαίων *Arch.* et fortasse *Valla.* Wess. — In *Pd.* sic scribitur, δικαιῶν τὴν Λιβύην τῆς διόδου. οὕτω τῆς Λιβ. *Ibid.* αὐτοῦ) αὐτῷ *Med. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] Alii omnes αὐτοῦ, excepto *Arch.* cui abest. Wess. — Abesse hoc pronomen etiam *Pd.* modo vidimus. *Pb.* αὐτοῦ tuetur, sed dein caret οὕτω. *l.* 5. τῇ μὲν νῦν) τῇ μὲν οὖν *F.* *l.* 7. ἡ στάσις) In *F.* qui paulo ante in hoc vocab. consentiebat cum aliis, nunc ἡ σύστασις scribitur, nec incommode, variandae orationis causſâ. *Ibid.* ὁ νότος) Abest artic. *F.* Tum pro νῦν ἕστηκε, est συνέστηκε, ne id quidem male, quod etiam ex *Arch.* adnotavit *Wess.* *l.* 8. ταύτῃ δὲ) ταύτῃ δὴ *Arch.* *Ibid.* οὕτω εἶχε scripsi cum *F.* Vulgo οὕτως εἶχε. *l.* 11. τῆς Λιβύης *Arch. Med. Ask. Pass.* [*F. Paris.*] Alii τὰ Λιβύης. *Ibid.* διεξιόντα δ' ἄν μιν) Sic *Med. Ask.* [*F. Pa. Pb. Pc.*] διεξιόντα δέ μιν *Ald.* [et *Steph.*] διεξιὼν δ' ἄν ἡμῖν *Arch.* — et *Pd.*

CAP. XXVII. Lin. 2. οὐκ ἀποπνέει, τήνδε) Sic *Med. Ask. Pass.* [*F. Pa. Pb. Pc.*] In aliis ἀποπνέει ἀπὸ τοῦ Νείλου, τήνδε. — Sic *Pd.* cum *Edd.* ante *Gron.*

CAP. XXVIII. Lin. 1. καὶ ὡς ἀρχὴν) καὶ τὴν ἀρχὴν *Paris. C.* [noster *Pb.*] et *Arch.* *l.* 4 *seq.* ἐν Σάϊ *etc.*

Habet hinc *Pollux* IV. 19. spectavit et *Aristides* T. II. p. 343. Wess. *l.* 6. δ' ἐμοί γε *Med. Ask. Arch. Pass.* Alii γε negligunt — In *F.* sic scribitur δέ μοι γε. Ex *Paris.* nil notatum. *l.* 8. ἀπιγμένα) ἀπηγημένα *Arch.* *l.* 8. *et seqq.* μεταξὺ Συήνης τε *etc.* Perstringit haec inprudenter *Strabo* XVII. p. 1174. Wess. — *Strab.* p. 818 seq. ed. Cas. *l.* 10. Κρῶφι, τῷ δὲ, Μῶφι) Κρωφὶ et Μωφὶ *Arch.* — Χρωφὶ et Μωφὶ *Pb. Pd* *l.* 12. τουτέων ῥέειν) τουτέων *Arch.* conflatis duabus vocibus, inperite. Wess. — τούτων ῥέειν *F.* constans sibi. *l.* 14. ἐπὶ Αἰθ. ex *F.* Vulgo ἐπ' Αἰθ. *l.* 16. Ψαμμίτιχον) Ψαμμιήτιχον *Arch.* suo more. Wess. — Ψαμμήτιχον cum *Gron.* et aliis ed. *Wess. Reiz.* et *Borh.* Ψαμμίτιχον dedit *F.* et sic ed. *Sch.* *l.* 17. ὀργυιέων) ὀργυιέων *Ask.* cum *Arch.* *Ibid.* κάλων) κάλων *Ask.* — et *Pd* Reliqui recte ionicam tenent formam *l.* 18 ἐξικέσθαι) ἐξικνέεσθαι *Pb. Pd.* *l.* 19. οὕτω) οὕτως *Arch.* *l.* 20. διὰ δίνας τινὰς) κατανοέειν δίνας τινὰς *ed. Wess.* ignorans διὰ cum aliis omnibus edd. et msstis. Deinde rursus edd omnes sic habent; οἷα δὲ ἐμβαλόντος τοῦ ὕδ. ubi in *Var. Lect* adnotavit Wess: „οἷα δὲ omnes, exceptis *Med. Ask.* in quo et ἐμβάλλοντος." — Scilicet οἷα ἐμβαλόντος, *absque* δὲ, dabat *Med.* atque inde ed. *Gron.* In cod. *Ask* vero scribitur οἷα ἐμβάλλοντος: eodemque modo in nostro *F.* quam equidem antiquam veramque iudicavi scripturam, sed ita ut paulo superius ante δίνας praepositio διὰ, esset adiicienda: quae nimirum vocula, quum olim intercidisset, impeditae orationi succurrendum dein nonnulli putarunt particulâ δὲ post οἷα insertâ. (Nam, quod οἷα δὴ legebat *Vigerus* de Idiotism. III. 8, 13. satis quidem commodum hoc erat, sed in nullo nec edito nec scripto libro repertum.) Iam qui δὲ interponunt, eorum alii post ἀπέφαινε interpungunt, ut *Ald. Gron. Wess.* et posteriores editores: *Stephanus* vero sic verba distinxit, ἀπέφαινε (ὡς ἐμὲ κατανοέειν) δίνας τινὰς, quae sane commodior ratio videri debebat. Deinde παλιῤῥοίην οἷα nullâ interpositâ distinctione iungunt *Gron.* et *Wess.* sed post παλιῤῥοίην interpungunt orationem *Ald.* et *Steph.* rursusque *Reiz. Schaef.* et *Borh.* *Reiskius* pro οἷα ἐμβαλ. quod et *Gron.* dabat, δι' ἃ ἐμβ.

legendum coniectaverat. *l.* 23. καταπειρητηρίην *Med. Ask.* [*F. Pc.*] Alii καταπειρατ. Praecedens κατιεμένην non habet *Arch.* Tum *idem* ἐς βυθὸν legit cum *Pass.* et *Ask.* male. — καταπειρατηρ. edidit *Steph.* κατὰ πειρατης. *Ald.* κατὰ πειρητηρ. habent *Pa. Pb. Pd.* βυσσὸν et κατιεμένην recte tenent *F.* et *Paris.* cum edd.

CAP. XXIX. Lin. 4. ἀπὸ τούτου *Med. Ask. Arch.* [*F. Paris.*] In aliis ἀπὸ τοῦδε, exiguâ differentiâ. Haec adtigit *Aristides* T. II. p. 344. *l.* 6. δεῖ) Sic *Paris. C.* cum *Laurentio.* δὴ alii omnes. WESS. — Habet quidem δὴ *F.* cum aliis: sed δεῖ, ni fallunt excerpta nostra, agnoscunt *Paris.* omnes. *Ibid.* διαδήσαντας) διαδήσαντες *Arch.* [et *F.*] διαδήσαντα *Ald.* et alii. [sic *Pa. Pc.*] Melius *Med.* et *Pass.* — scilicet e quibus διαδήσαντας recepit *Wess.* cum *Gron.* nescio an consentientibus *Pb. Pd.* *l.* 8. οἴχεται *Med. Ask.* [*F.* puto et *Pd.*] οἴξεται *Arch.* [*Pa. Pc. Pb.*] Vulgo ἵξεται. *l.* 9. τέσσερας) τέσσαρας *F.* *l.* 11. τούτῳ τῷ τρόπῳ) τούτῳ τρόπῳ *Ask.* — et *F.* *l.* 12. ἀπίξεαι *Ald. Arch. Rem. Paris. C.* [et *F.* nec ex ullo nostrorum *Paris.* aliud adfertur.] In alio ἀπίξηαι. ἀπίξαι *Med.* [quod suo more adoptavit *Gron.*] male. *l.* 13. Ταχομψῷ) *Steph.* in V. et Χόμψω. WESS. — Immo Χομψῷ scribitur quod *Steph. Byzant.* hac voce, ubi citat *Herodot. lib. II.* Apud eumdem vero sub lit. T. scribitur Ταχεμψώ. Vide ibi Interpp. Apud *Herod.* nil variant libri, nisi quod Ταγχοψῷ habet *Pd.* *l.* 14. τὰ ἀπὸ Ἐλεφ.) τὰ non est in *Arch.* *l.* 17. τὴν διεκπλώσας *etc.*) τὴν δὴ ἐκπ. ἐκ τοῦ Ν. ῥέεθρον ἥξεις, τὸ ἐκδιδ. ἐς τὴν λίμνην *Arch.* — Alii nil mutant. *l.* 20. τεσσεράκ.) τεσσαράκ. *F.* et sic mox iterum. *l.* 21. πολλαί εἰσι) Loco horum verborum rursus habet ἀνέχουσι *Pc.* *l.* 24. ἐμβὰς) ἐσβὰς *Ask. Pass.* — et *F.* Vulgatum tuetur *Longinus*, hunc locum citans περὶ Ὕψους, sect. 26. ubi mox perperam δυ' ἡμέρας, pro δυώδεκα ἡμ. *l.* 24. ἵξεαι *Ald. Rem. Vind.* [*Pb. Pd.* et *Longin.* l. c.] ἥξεις *Med. Ask. Arch.* [*Pa. Pc.*] citra necessitatem. — ἥξει *F.* *l.* 25. ἐς πόλιν *etc.* Spectavit haec *Steph.* in Μερόη. WESS. *l.* 27. ἐν ταύτῃ) ἐν αὐτῇ *F.* *l.* 29. κατέστηκε) κατεστήκεε *F.* *l.* 30. θεσπισμάτων) θεσπίσματος *Arch.* quod recepit *Schaef.* Alii libri nostrique vulgatum tenent.

CAP. XXX. *Lin.* 3. τὴν Αἰθιόπων *Ask. Med. Pass.* τῶν Αἰθ. *Paris. A. B. Ald. Arch.* [et *F.*] levi differentiâ Wess. — E nostris *Paris.* hoc non adnotatum. *l.* 4. Ἀσμάχ.) Sic *Ald. Paris.* tres, [immo quatuor,] *Arch. Vind. Rem.* Ἀσχὰμ *Med. Pass. Ask.* ora *Steph.* [Ἀχὰμ *F.*] *Stephanus Byz.* in Αὐτόμολοι citat Ἀσμάχην. — Nempe sic scripti libri apud *Steph. Byz.* pro quo Ἀσμὰχ ex Herodoteis libris reposuit *Berkelius.* *l.* 5. τὴν Ἑλλήνων) τὴν τῶν Ἑλλ. *Arch.* *l.* 6. χειρὸς) χερὸς *Steph. Byz.* — Vulgatum tenent *F.* et *Paris.* cum aliis. *l.* 7. τέσσερες) τέσσαρες *F.* *l.* 8. τούτους deest *Arch.* *l.* 9. Ψαμμιτίχου) Sic Ψαμμιτ. constanter scripsi cum *F.* et ed. *Schaef.* Alii vulgo ψαμμητ. et sic deinde. *Ibid.* βασιλέος ionico more dedit *Arch.* — Scilicet alii vulgo βασιλέως, a quibus tamen dissentire videntur *Paris.* In *F.* terminatio haud perspicue expressa. *Ead. l.* κατίστασαν) κατέστησαν *F.* *l.* 10. πόλι *Arch.* Vulgo πόλει. — Sic *F.* Ex *Paris.* nil notatum. *l.* 11. Ἀραβίων τέ καί) Ἀραβίων καὶ edens Wess. monuit: „Sic *Med. Ask.* In plerisque aliis Ἀραβίων τε καί." — Recepi cum *Schaef.* particulam, quam alii quidem libri nostri ignorant, sed exhibet *Pc.* cum *Ald.* *Ibid.* Σύρων *Arch. Valla.* [et, ni fallor, *Pa. Pb. Pd.*] Ἀσσυρίων vulgo. Sic *F.* et *Pc.* qui Συρίων fortasse debuerant. *l.* 12. Μαρέῃ) Μαραίῃ *F.* *l.* 14. γὰρ ἐν Ἐλεφαντίνῃ) γὰρ Ἐλεφαντίνην *Arch.* — et *Pb.* *l.* 18. τοῦ Ψαμμιτ.) Abest τοῦ *Pf.* *l.* 22. τῶν δέ τινα) Sic Fragm. *Paris.* In reliquis τὸν δέ. Haec Wess. qui quae *Fragmenta Paris.* h. l. et passim alibi laudat, sunt illa eadem quae in eo codice exhibentur quem nos notâ *Pf.* insignivimus. Scriptura vero τὸν δέ τινα h. l. ex solo nostro *Pa.* enotata est, ut videantur reliqui *tres Paris.* τῶν δὲ agnoscere; et habet etiam τῶν δὲ noster *F.* *l.* 25. σφέας αὐτοὺς) σφέας ἑωϋτοὺς cum *Gron.* edens Wess. ait: „Sic *Arch. Ask. Med. Pass.* Alii σφέας αὐτοὺς, quod non improbum. Vide *Gronov.* I. 73." — Posterius hoc recepit *Reiz.* et tenui equidem cum *Schaef.* et *Borh.* quamquam ex solo e nostris cod. *Pa.* enotatum; nam et *F.* σφέας ἑωυτοὺς habet, eique adsentiri videntur *Pb. Pc. Pd.* Lubens vero nudum ἑωυτοὺς accepturus eram, si darent libri.

CAP. XXXI. Lin. 1. τεσσέρων) Rursus τεσσάρων *F.* *l.* 3. τοσοῦτοι) οὗτοι cum superioribus edens Wess. adnotavit: „τοσούτῳ *Vind. Arch.*" — Hinc ex coniecturâ perquam probabili, quae iam a *Reiskio* erat proposita, τοσοῦτοι correxerunt *Schaef.* et *Borh.* quos secutus sum. *l.* 5. ἡλίου δυσμέων) ἡλίου non est in *Arch.* — Nec in *Pb. Pd.* Pro praeced. ἑσπέρης est ἑσπερίης in *F.* *l.* 7. ἐρῆμος) Vulgo ἔρημος, et sic rursus cap. seq. ἔρημα, ἔρημος, ἔρημον. In *F.* hîc et c. 32, 14. nullo accentu notata vox est, deinde vero acutus in antepenultimâ uti vulgo. Nos cum *Schaef.* ubique penultimam circumfleximus. Vide I. 117, 18.

CAP. XXXII. Lin. 1. τάδε μὲν *Arch. Vind. Paris.* tres, [item quartus] *Rem. Ald.* τὰ μὲν *Med. Ask.* — et *F.* *l.* 2. ἐλθεῖν τε) Caret τε *F.* *l.* 3. ἐς λόγους Ἐτεάρχῳ *Ald. Arch. Paris. A. B.* [et reliqui *Paris.*] *Vind. Rem. Valla.* Post λόγους inserunt περὶ τοῦ Νείλου *Med. Ask.* — Sic quidem et *F.* male, nam eadem verba paulo post repetunt iidem, ubi illa ponunt reliqui. *l.* 6. Νασαμῶνας) Νασάμωνας antepenacute constanter quum hoc cap. tum IV. 172. scribit *F.* et sic plerumque (ni forsan et hi ubique) *Pa.* et *Pc.* Circumflexum in penult. cum aliis non solum tenent *Steph. Byz.* h. v. et *Eustath.* ad *Dionys.* vs. 209. verum etiam de accentu diserte monuit *Eustath.* l. c. *l.* 8. πρὸς ἠῶ χώρην) προσηχώρην *Arch.* πρὸς ἕω χώρην *Ask.* — et *F.* *l.* 13. καὶ δὴ καὶ) Posterior καὶ abest *F.* *l.* 15 *seq.* τῶν τὰ μακρότατα) Sic *Med. Ask.* [*F. Pa. Pb. Pd.*] Alii τῶν μακρότατα. [sic *Pc.*] μακροτάτων *Arch.* *l.* 16. βορηίην) βορίην *Arch.* *l.* 17. Σολόεντος) Σολέοντος *Ask.* *Ibid.* ἣ τελευτᾷ τὰ τῆς Λιβύης) Sic ex virorum doctorum coniect. edidit *Reiz.* eumque secuti *Schaef.* et *Borh.* Vulgo olim edd. et mssti ἣ τελευτᾷ τῆς Λιβύης, absque varietate nisi quod τελευταὶ ex *Ask.* adnotavit *Wess.* sed ille fortasse iota ad latus scriptum habuit τελευτᾶι, sicut *F.* quod τελευτᾷ valebat. Coniectare vero etiam licuerat ἣ τελευταίη τῆς Λιβύης. *l.* 20. δὲ ὑπὲρ scripsi cum *F.* Vulgo δ' ὑπέρ. *Ibid.* ἐπὶ θάλασσαν *Ald. Arch. Paris. A. B.* [*Paris. quatuor.*] *Vind. Rem.* ὑπὲρ θάλασσαν *Med. Ask. Pass.* [et *F.*] *l.* 24. ἐπεὶ ὦν) εἶπον ὦν ed.

Reiz. ex coniecturâ, quam repudiarunt *Schaef.* et *Borh.* *l.* 25. ὕδατί τε *Med. Ask. Pass.* [*F. Pa. Pc.*] Vulgo ὕδατί γε. — Sic *Pb. Pd.* *Ibid.* ἐξηρτυμένους) ἐξηρτημ. *F.* male. *l.* 32. δέ σφι) δέ σφισι *F.* *l.* 35. Νασαμῶνας) Νασσάμωνας *F.* h. l. et c. 33, 3. cum dupl. sibilante, et mox Νασσαμώνων. *l.* 36. ἄγειν τε δὴ) *Ask. Med. Pass.* [*F. Paris.*] Aliis δὴ abest. *l.* 37. ἅπαντας) Sic solus *Med.* — Scilicet πάντας edd. ante *Gron.* et sic *F.* reposuitque hoc *Reiz.* Rursus vero ἅπαντας ed. *Schaef.* et *Borh.* ut ed. *Gron.* et *Wess.* quam ad scripturam ex nostris mss. *Par.* nihil varietatis enotatum.

CAP. XXXIII. Lin. 2. δεδηλώσθω) δηλούσθω *Arch.* δεδηλούσθω *Pb.* *l.* 4. ὡς οἱ Κυρηναῖοι ἔλεγον) οἱ abest *Ask.* [et *F.*] Quatuor verba ὡς οἱ Κυρ. ἔλεγ. omittit *Arch.* *l.* 5. πάντας) ἅπαντας h. l. *F.* *l.* 7. τὸν Νεῖλον) Abest τὸν *F.* et *Pa.* *Ibid.* οὕτω αἱρέει) Sic *Arch. Ask.* [et *F.*] quod adoptavi cum *Schaef.* Vulgo οὕτως αἱρ. *l.* 8. καὶ μέσην τάμνων) Pro τάμνων est τέμνει in *Arch.* — Particulam καὶ agnoscunt mss. et edd. omnes, exceptâ ed. *Reiz.* et *Borh.* qui casu an consulto eam omiserint nescio, certe praeter idoneam caussam. *l.* 11. Ἴστρος τε γὰρ *etc.* Adtigit *Eustath.* in *Dionys.* vs. 298. Wess. *l.* 12. Πυρήνης *Arch. Valla, Ask.* [*F.* puto et *Pc.*] Πυῤῥήνης alii. — Sic *Pa.* Πειρήνης *Pb. Pd.* *l.* 14. Κυνήσιοισι) De *Cynesiis* sive *Cynetis* vide ad lib. IV. 49. Wess. *l.* 15 *seq.* τελευτᾷ δὲ ὁ Ἴστ. ἐς θάλ. ῥέων τὴν τοῦ Εὐξείνου πόντου διὰ πάσης Εὐρώπης· τῇ Ἴστρ.) Sic communi consensu mssti omnes editique, donec *Reiz.* et *Borh.* coniecturam *Valkenarii* secuti, quatuor verba (primum ῥέων, et dein διὰ πάσης Εὐρώπης) abiecerunt. *l.* 17. τῇ Ἰστρίην οἱ Μιλησ.) Ἰστριηνοὶ cum superioribus edens Wess. monuit: „Ἰστρίην οἱ *Ask.* non absurde. τὴν δὶ [δὲ puto voluerat] Ἰστρίην οἱ Μιλησ. *Arch.*" — Atqui Ἰστρίην οἱ cum *Ask.* et *Arch.* habet etiam noster *F.* et sic *Valla* legerat: quare merito hoc receperunt *Reiz. Schaef.* et *Borh.*

CAP. XXXIV. Lin. 1. ῥέει γὰρ) Nulla ex aliis adnotata varietas; solus *F.* γὰρ omittit, sed super ῥέει scriptae a sec. manu literae ων indicant ῥέων corrigi posse. *Ibid.* οἰκευμένης) Sic *Arch.* [e quo recepit

Wess.] Ceteri οἰκεομένης. — Sic *F.* et *Pa.* Alii *Paris.* videntur cum *Arch.* consentire. *l.* 3 *seq.* γάρ ἐστι καὶ ἐρῆμος) γὰρ καὶ ἔρημος ἐστὶ *F.* De scripturâ ἐρῆμος dixi ad cap. 31, 7. *l.* 6. ἡ δὲ Αἴγυπτος) Tres voces desunt *F.* In eodemque (*l.* 8 *seq.*) desiderantur quinque verba, πέντε ἡμ. ἰθ. ὁδ. εὐζ. *l.* 10. ἀντίον κέεται) Sic *Rem. Vind. Med. Ask. Pass.* margo *Steph.* [*F. Paris.*] ἀντίη *Ald. Arch.*

CAP. XXXV. Lin. 2. πλεῖστα θωυμάσια ἔχει ἢ ἄλλη) Wesseling. πλέω θωϋμάσια edens, monuit in *Var. Lect.* „Sic *Ald. Vindob. Arch. Rem. Paris. A. B.* πλεῖστα θωμάσια *Med. Ask. Pass.*" — Iam sive θωμάσια cum his scribas, sive θωυμάσια, quod cum nostro cod. *F.* tenui, perinde est; utramque formam ionica dialectus agnoscit. Superlativus autem πλεῖστα, quem pro comparativo πλείω non sine insigni vi quadam positum dedere tres probatissimi libri, quibus quartus accedit noster codex *F.*, sperni me iudice non debuit; quem ego, a *Gronovio* olim receptum, tum ab aliis rursus sua sede eiectum, postliminio reducendum putavi. *l.* 6. ἀλλοίην) ἄλλην *F.* *l.* 10. ὑφαίνουσι δὲ) Sic *Med. Arch. Ask.* [*F. Paris.*] In aliis δὲ non reperitur. *l.* 14. εὐμαρέη) Sic *Ask. Pass. Arch. Suid.* h. v. Vide IV. 113. Wess. — Sic vero et *F.* et *Pa.* Et recepi hoc cum *Schaef.* pro εὐμαρίη, quod ex superioribus editis tenuerat *Wess.* *l.* 15 *seqq.* ἐσθίουσι δὲ *etc.* Exscripsit *Stobaeus* Serm. XLI. pag. 247. Wess. *Ibid.* τῇσι ὁδοῖσι) τοῖσι ὁδ. *F.* in quo et alibi passim ὁδὸς tamquam masculini generis occurrit. Confer Var. Lect. lib. VII. 114, 3. *Ibid.* ἐπιλέγοντες) λέγοντες *Pf.* *l.* 17. ἱρᾶται) ἱρά τε *Arch.* *l.* 18 *et* 20. οὐδεμίη) Constanter οὐδεμία *F.* *l.* 20 *seq.* τῇσι δὲ θυγατρ. *etc.* Octo verba desiderantur in *F.*

CAP. XXXVI. Lin. 2. κομέουσι) κομόωσι *Arch.* *Ib.* ξυρεῦνται) ξηρῶνται *Arch.* ξυρῶνται *Ask. Pass.* ξυροῦνται *Med.* Olim ξηρεῦνται, errore librariorum. Wess. — ξυρεῦνται, ut edidit *Wess.* sic est in *F.* et *Paris.* et sic recte in ed. *Ald.* et *Steph.* 1. expressum. Vitiosum ξηροῦνται, typothetae culpâ, primum in ed. *Steph.* 2. irrepserat, atque inde in alias derivatum. *l.* 8. πυρέων *Ald. Vind. Parisini, Rem.* πυρῶν *Ask. Med. Arch.* — et *F.* *Ibid.*

κριθέων) κριθῶν *Arch.* *l.* 9. ὦλλοι *Med. Ask. Paris. B.* [et alii *Paris.*] ἄλλοι *Arch.* et *Vind.* et sic iterum paulo inferius. — ὦ ̓́λλοι utrobique ed. *Ald.* et *Steph.* ὦλλοι h. l. *F.* sed mox dein ὦλλοι. *l.* 10. ζόην) ζώην *F.* male. *l.* 11. τὰς ζειὰς *etc.* „Excerpsit *Erotianus* in Μετεξέτεροι, et *Galenus* in *Hippocr.* p. 312. *T.* IV, in *Basil.* et *Charterii* edito mire vitiosus, sed facili auxilio curandus. ζειὰς *Arch.* quomodo *Erot.* et *Galenus.*" Haec Wess. qui ζεὰς edidit cum aliis edd. et msstis. Nos ionicam formam restituimus, quam cum ms. *Arch.* ab *Erotiano* et *Galeno* servatam esse ipse *Wess.* monuit. Eamdemque veteres Grammatici omnes adnotarunt. *l.* 12. φυρῶσι τὸ μὲν *etc.* Citat *Strabo* XVII. p. 1179. [p. 823 extr. ed. Cas.] *l.* 13. καὶ τὴν κόπρ. ἀναιρ. Quatuor haec non legit *Valla*, et desunt *Arch. Vind.* — et *Pd.* Forsan olim post ἀναιρέονται repetita legebantur verba τῇσι χερσὶ, quo facilius errare potuerunt librarii qui praecedentia praetermiserunt. *l.* 13. τὰ αἰδοῖα) τὰ δὲ αἰδοῖα *Ask.* *l.* 17. κρίκους) κρίσκους idem *Ask.* *l.* 19. λογίζονται ψήφοισι) Deest posterius vocab. *Pc.* *l.* 22. ἐπὶ δεξιὰ ποιέειν) ἐπὶ τὰ δεξιὰ h. l. uti supra cum aliis edens Wess. adnotavit: „Articulum non habet *Arch.*" — Atqui nec habet eumdem *F.* nec *Parisiensium* ullus, nec opus erat ut hîc repeteretur; quare eum delevi cum *Schaef.* In *Pb.* et *Pd.* scribitur ἐπιδέξια, id est *dextre;* et dein ἐπαρίστερα, *sinistre.* *l.* 23. διφασίοισι δὲ) Abest δὲ *F.*

CAP. XXXVII. Lin. 2. τοιοίσιδε edens Wess. adnotavit: „Sic *Med. Ask. Pass.* Reliqui τοίοισδε." — Atqui τοιοισίδε ex *Med.* ediderat *Gron.* et sic rescripsi cum *Schaef.* et *Borh.* In ed. *Ald.* et *Steph.* vero non τοίοισδε scribitur, sed τοιοῖσδε, et sic in *F.* et *Pa.* nec male. *Ib.* ἐκ χαλκέων ποτ. πιν.) Adtigit *Athen.* lib. VI. p. 231. D. *l.* 3. διασμέωντες *Ald. Paris. A.* [Noster *Pc.* cum *Pb. Pd.*] *Rem. Vind.* [*F.*] διασμῶντες *Arch. Med. Ask.* — διασμέοντες *Pa.* *Ib.* ἡμέρην) τὴν ἡμέρην *F.* *Ibid.* οὐκ ὁ μὲν) Sic Ionum more *F.* ut ed. *Sch.* et *Borh.* Caeteri vulgo οὐχ ὁ μέν. *l.* 6. καθαριότητος) Sic *F.* cum aliis. καθαρειότητος *Pa. Pc.* *Ib.* προτιμῶντες) προτιμέωντες *F.* *l.* 7. ξυρεῦνται) ξυρῶνται *Arch. Ask.* *l.* 9. μήτε

ἄλλο *Med. Ask.* [*F. Paris.*] μήτ' ἄλλο *Arch.* μήτι τι ἄλλα *Edd.* nec male. Wess. *Ibid.* ἐγγίνηταί σφι) ἐγγίν. σφίσι *F.* — ἐγγίνηταί σφι θεραπεύοντες *Arch.* *l.* 11. δέ σφι *Ald. Arch. Vind. Remig. Paris. A. B.* [*F.* et *Paris.* omnes.] δέ σφισι *Med. Ask.* levi discrimine. Wess. *l.* 12. λαβεῖν) βαλέειν *Ald. Arch.* — βαλεῖν *Pa. Pc.* Vulgatum cum aliis tenet *F.* *l* 13. ψυχρῷ : χιθρῷ *Arch.* sine ὕδατι, quod et *Med.* et *Ask.* abest, adest *Edd.* Wess. — Scil. ὕδατι ψυχρῷ *edd.* ante *Gron.* sed ὕδατι ignorant *F.* et *Paris.* cum aliis. *l.* 14. θρησκίας) Sic *Arch.* θρησκείας ceteri. Vide supra, c. 18 Wess. — θρησκείας *F. Pa. Pd.* Alii *Paris.* cum *Arch.* videntur facere. *Ibid.* ἐπιτελέουσι μυρίας) Sic scripsi cum *F.* et *Pa.* Vulgo μυρ. ἐπιτελ. *l.* 17. σιτία σφί ἐστι) Accentus sic signat *F.* σιτία σφι ἐστὶ. *Ibid.* πεσσόμενα) πασσόμενα *Arch.* *Ead. l.* κρεῶν βοέων καὶ χηνέων) Sic scripsi cum *F Pa.* et *Valla.* Sic et *Arch.* et *Ask.* de quibus monuit *Wess.* Vulgo χηνέων καὶ βοέων κρεῶν, et sic *ed. Wess.* cum aliis. *l.* 18. ἡμέρης ἑκάστης) Sic *F.* quem sequi placuit. Vulgo ἑκάστης ἡμ. *l.* 20. πάσασθαι) πάσσασθαι *Arch.* *Ibid.* οὔτε τι μάλα) οὔτε μάλα *Arch.* quo modo et codex *Io. Windeti*, quem vide de Vitâ Functor. statu cap. 5. Wess. *l.* 22. πατέονται *Med. Ask.* ora *Steph.* et *Pass.* additâ glossâ γεύονται. Ceteri δατέονται. Wess. — In πατέονται consentiunt *F Pa. Pc.* δατέονται cum *Aldo* habet *Pb.* δατέοντι *Pd.* cum glossâ interlineari γεύονται. *l.* 23. καθαρόν μιν εἶναι) καθαρὸν εἶναί μιν *F.* *l.* 25. ἀρχιέρεως) Sic *Ask. Med. Pass.* Vulgo ἀρχιερεύς. — In ἀρχιέρεως consentit, ni fallor, cod. *Pa.* Sic vero et *F.* in quo quidem ἀρχιέρέως, sed posterior accentus leviter inductus, ut perperam positus. ἀρχιρεὺς *Pa.* ἀρχιερεὺς *Pb. Pd.* *l.* 26. τούτου ὁ παῖς) τούτου παῖς *Arch.* Inserunt alii ὁ. Wess.

CAP. XXXVIII. Lin. 3. ἦν καὶ μίην) ἦν μίαν *F.* absque καί. *l.* 4. ἐπεοῦσαν *Pass.* [*F. Pa. Pc.*] ἐνεοῦσαν *Arch.* neque ille male. [sic *Pb.*] ἐπιοῦσαν reliqui. — Hoc quidem male; quod tamen tenuit *Gron.* *Ibid.* δίζηται *Arch. Ask. Pass.* [*F Paris.*] Alii δίζεται. *l.* 5. ἐπὶ τούτῳ recte dedere nobis *F. Pa. Pc.* Vulgo ἐπὶ τοῦτο. *l.* 10. τουτέων) τούτων *F.* *Ibid.* πάντων deest *Arch.* *l.* 11. εἰλίσσων) εἱλίσσων *Med. Ask. Pass.* [et sic *ed. Wess.*

et seqq. cum *Gron.*] Vulgo ἐλίσσων. — εἰλίσσων scripsi cum *F.* *l.* 13. ἡ ζημίη) καὶ ἡ ζημίη *F.* *l.* 14. μέν νυν τὸ) μέν τοι τὸ *Pd.*

CAP. XXXIX. Lin. 1. ἀγαγόντες) ἀπαγόντος [ἀπάγοντες puto voluerat.] non male *Rem.* *l.* 2. θύωσι) Sic *Pass. Medic. Ask.* [*F.*] et *Paris. duo.* θύσωσι *Ald. Arch. Par. B. Vind.* — Hoc ex *Pa.* et *Pc.* enotatum; videnturque *Pb.* et *Pd.* θύωσι agnoscere, quorum ex posteriore quidem nulla excerpta habuit *Wess.* *l.* 5. ἀποτάμνουσι) ἀποτέμνουσι *Pb.* *Ib.* σῶμα) τὸ σῶμα ed. *Sch.* refragantibus libris omnibus. *Ibid.* μὲν δὴ *Ald. Paris. A. B. Arch. Vind. Rem.* δὴ non agnoscunt *Med. Ask. Pass.* — et *F.* Videturque praeter caussam adiecta fuisse particula. *l.* 6. δείρουσι) δέρουσι *Arch.* *Ibid.* δὲ κείνη *Med. Ask. Pass.* [*F.* et *Paris.*] Alii δ' ἐκείνου. Tum πολλὰ non legit *Arch.* *Ib.* καταρησάμενοι *Arch.* cum marg. *Steph. Ask. Pass.* [*F. Pa. Pc. Pd.*] Alii κατηρασάμενοι. — καταρησόμενοι *Pb.* *l.* 7. ᾖ ἀγορὴ) εἰν ἀγορῇ *Arch.* *l.* 8. σφισι ed. *Wess.* et seqq. cum *Gron.* ex *Med.* et sic *F.* σφι *Ald. Pa. Pc.* *Ibid.* ἐπιδήμιοι) Sic *Med. Pass.* [*F.* puto et *Ask.*] ἐπίδημοι *Paris. A. B. Arch. Ald. Vind. Rem.* — Et tenuit hoc *Wess.* et alii, cum edd. ante *Gron.* *Ibid.* οἱ δὲ dedere *F.* et *Pa.* ut scribendum monuit *Werfer* in Actis Philol. Monac. T. I. p. 88. Vulgo οἶδε. *l.* 10. καταρέονται) καταρέωνται *F.* *l.* 13. ταύτην) ταύτης *F.* *l.* 14. ἐπίσπεισιν) ἐπίπασιν οἴνου ex *Arch.* citat *Galeus;* sed ille mutat nihil. Wess. — Legitur tamen ἐπίπασιν in *Pb.* *l.* 17. οὐδὲ ἄλλου) Duo haec absunt *Arch.* — et *Pb. Pd.*

CAP. XL. Lin. 2. καὶ ἡ καῦσις) Abest καὶ *F.* *l.* 3. δ' ὧν μεγίστην) δ' ὡς μεγίστην *Arch.* *l.* 3. ἥγηνται) ἄγειν τε *F.* Nempe ἄγηνται debuerat, qua formâ doricâ, pro ἥγηνται, idem alibi etiam utitur, ut II. 69. et 72. et ἄγημαι pro ἥγημαι, II. 115. *l.* 4. ἀνάγουσι) ἄγουσι *F.* *Ibid.* ταύτῃ ἔρχομαι ἐρέων) ταύτην vulgo legebatur, ex paradiorthosi, ut mihi videtur. ταύτη habet noster *F.* pro quo ταύτῃ posui, intelligens ταύτῃ τίς (vel οἵη τις) ἐξαίρεσις καὶ καῦσις κατέστηκε. Nec vero sic nunc prorrus persanatum locum spondeam. *l.* 5 *seq.* ἐπεὰν ἀποδείρωσι *etc. usque* ἐξ ὧν εἷλον.) Sic (quemadmodum edi-

dit *Gron.*) scribi in *Med. Ask.* et *Pass.* monuit Wess. hoc uno discrimine, quod hi habeant κοιλίην μὲν ἐκείνην πᾶσαν, ubi noster cod. *F.* caeteroquin illis consentiens, κείνην pro ἐκείνην habet; et sic etiam *Pa.* Unde vera facile eliciebatur scriptura κεινὴν, quam recepi. κεινὴν (i. e. κενὴν) κοιλίαν dicit quem aliâs κενεῶνα dicunt, *alvum, abdomen*, in quo intestina. In eo quidem peccavit idem *F.* quod ἀποδείρουσι pro ἀποδείρωσι scribit. Iam Wess. ita edens, ut in Notâ contextui subiectâ indicavi, ἐπὴν προνηστεύσωσι τῇ Ἴσι *etc.* haec in *Var. Lect.* monuit: „Sic *Paris.* tres, *Arch. Vind. Remig.* sed *Arch.* τῆσι, pro τῇ Ἴσι, cum *Aldo*, qui cum *Edd.* [scil. cum ed. *Steph.* et aliis ante *Gron.*] τὴν βῶν, et ἔξω εἶλον, ceteris minime neglectis.“ — Haec ille; quem secuti sunt *Reiz. Schaef.* et *Borh.* nisi quod *Schaef.* τὸν βῶν, pro τὸν βοῦν, edidit. Mihi ista adsumenta manifestae paradiorthosi (vetustae illi quidem) originem debere visa sunt. Ex *Parisiensibus* insuper haec moneo, in *Pc.* quidem τῆσι scribi, in caeteris τῇ Ἴσι, omnes vero τὸν βοῦν tenere: certe ex eorum nullo τὴν βῶν adfertur in nostris excerptis. *l.* 11. ἀσταφίδος) ἀσταφίδων edens Wess. ait: „Sic *Arch.* bene. ἀσταφίδος vulgo.“ — Ego vero, ut per se non damno pluralem istum, quem etiam *Parisini* nonnulli cum *Arch.* tenent, sic horum scripturam alteri, in quam plures probatique codices (in his noster *F.* et *Pa.*) consentiunt, non praeferendam iudicavi. Est enim ἀσταφὶς sive ἄσταφις (nam utroque accentu scriptum reperitur, et *F.* h. l. ἀστάφιδος habet) collectivum nomen. Sic *Alexis* apud *Athen.* IV. 69. et *Polluc.* VI. 66. ἀσταφίδα κεκομμένην dixit. *l.* 12. θυωμάτων) θωϋμάτων *Arch.* male. Habet *Thom. M.* in voce. Wess. *l.* 13. καταχέοντες) καταχέαντες *Arch.* *l.* 15. ἀποτύψωνται explicat *Hesych.* in voce. Wess.

CAP. XLI. Lin. 1. καθαροὺς βοῦς τοὺς ἔρσενας) Sic *Pass. Med. Ask. Arch.* [*F.* et *Paris.*] et *Athenagor.* Legat. pro Christ. c. 24. καθαροὺς ἔρσενας τῶν βοῶν *Edd.* *l.* 3. Ἴσιος) Ἴσιδος *Athenag.* qui et alia mutavit. Wess. *l.* 4. βουκέρων) βουκερὸν *Arch.* *l.* 6. ὁμοίως deſit *Arch.*. *l.* 11. γεύσεται) χρήσεται *Arch.* — et *Pb.* uti supra dabant om-

nes. *l.* 15. εἵνεκε) εἵνεκεν *Med. Ask. Pass.* [*F.*] εἵνεκα alii. *l.* 17. καλευμένης *Med. Ask. Pass.* Ceteri καλεομένης. — Sic *F. Pa.* *l.* 18. νήσου) χώρης in ora *Steph.* WESS. — In *Pc.* iunguntur νήσου χώρης. *Ibid.* περίμετρον) Sic *Pass. Ask.* et *F.* quod recepi, ut verum et Herodoteum. Sic quidem τὸ περίμετρον scribitur consentientibus libris omnibus, II. 149, 4. Vulgo h. l. περίμετρος, quod primus *Steph.* edidit, quum περίμετροι fuisset in *Aldina.* *l.* 19. ταύτῃ ὦν *Arch. Med. Ask. Pass.* [*F. Paris.*] Alii ταύτῃ δὴ ὦν. *l.* 20. πόλιες *F.* cum aliis. πόλις *Pa.* nec hoc male. *l.* 22. πόλι *Ask.* [unde recepit *Wess.*] πόλει vulgo. — Sic *F.* Ex *Paris.* nil notatum. *Ibid.* Ἀτάρβηχις) Vide *Steph. Byz.* cui Ἀταρβίκις, et Cl. *Jablonskii* Diss. de Remphah, p. 77. WESS. — Nil mutant libri nostri. *l.* 23. ἅγιον abest *Pb.* *Ibid.* πλανέονται) πλανέωνται *F.* *l.* 24. ἄλλοι: ἄνθρωποι videtur legendum: nempe ex ἄνοι compendiosâ scripturâ, imperite ἄλλοι fecerunt. *Ibid.* πόλις *Medic. Ask. Pass.* πόλιας in reliquis. — πόλεις in *F.* *l.* 25. ἕνα χῶρον) ἓν χωρίον *Arch.* — et *Pb.* Mox deinde pro πάντες, πάντα maluit *Gesn.* in Chrestom. pag. 23. *l.* 26. τἄλλα) τἆλλα *F. Pa.* cum *Ald.* *Ibid.* κτήνεα θάπτ. *Arch. Med. Ask. Pass.* [*F. Pa. Pc. Pd.*] Alii κτήνεα ἅπαντα θάπτ. — Sic *Pb.* *l.* 28. οὐδὲ ταῦτα) οὐδὲ ταυτά correxit *Gesn.* l. c. aut nullam aut ineptam sententiam vulgato inesse autumans.

CAP. XLII. Lin. 2. Θηβαιέος *Ald. Arch. Vind. Paris. B.* [et alii *Paris.*] *Remig.* Θηβαίου margo *Steph. Ask. Med. Pass.* — et *F.* Neutrum spernendum; sed hoc fortasse praeferendum, ob potiorum codicum auctoritatem. *Ib.* ἵδρυνται) ἵδρυται *F.* *Ibid.* νομοῦ) νόμου idem *F.* et *Pa.* male. Sic vero iterum paulo inferius. *l.* 3. μέν νυν *Pass. Med. Ask.* [et *F.*] νυν alii praetereunt. — Sic *Pa.* *Ibid.* οἴων) οἰῶν *F.* et sic infra (*l.* 9.) iterum idem. *l.* 5. Ὀσίριος) *Ald. Arch. Paris. A. B. Vind. Rem.* Ὀσίριδος *Pass. Med. Ask.* — et *F.* Utrâvis formâ uti licuit *Herodoto.* *l.* 7. ὅσοι δὲ τοῦ Μενδ.) Sic *Arch.* [*F.* et *Paris.*] Respicit superius Ὅσοι μὲν δή. Vulgo iterum h. l. ὅσοι μὲν δή, aut ὅσοι δὴ absque μὲν, ut *Med.* Quod recepi, in coniecturam

Reiskii incidit. WESS. — Nempe ὅσοι δὲ coniectaverat *Reisk.* *Ibid.* ἔκτηνται) κέκτηνται *Arch.* *l.* 9. διὰ τούτους) διὰ τούτων *Pb.* *l.* 10. τεθῆναι) δοθῆναι *Pd.* *l.* 12. τέλος δὲ *Med. Ask. Arch.* [*F. Paris.*] Ceteri δὲ omittunt, male. Vide *Gron.* WESS. — Nil amplius hîc docet *Gron.* nisi quod moneat, sic et alibi et II. 139. iungi τέλος δέ. *l.* 14. προέχεσθαι *Med. Ask. Rem. Pass.* ora *Steph.* [*F. Pa. Pc.*] προσκεθέσθαι *Ald. Arch. Vind.* — et *Pb. Pd.* προσχέσθαι malebat *Wess.* *l.* 15. νάκος explicatur δέρμα in *Pass.* *Ibid.* οὕτω οἷ scripsi cum *F.* Vulgo οὕτω οἱ. *l.* 16. ἐπιδέξαι) ἐπιδεῖξαι *Pa.* ἀποδέξαι *F.* sed ab alia manu superscr. ἐπι. Monuit WESS. „ἐπιδέξαι *Med. Ask. Pass.* In aliis ἐπιδεῖξαι, contra Ionum morem.“ *Ibid.* τοῦ Διὸς τὤγκαλμα) Placuit haec verborum series, quam dedit *F.* Vulgo τὤγαλμα τοῦ Διός, ubi monuit WESS. „τὸ ἄγαλμα *Arch.*“ *l.* 19. δοκέειν δ' ἐμοὶ) δοκέει δέ μοι *Arch.* — δοκέειν δέ μοι *F.* *l.* 20. τὸ οὔνομα *F.* ut ed. *Borh.* Vulgo τοὔνομα. *l.* 21. Ἀμμοῦν) Ἀμοῦν *Eustath.* in *Dionys.* vs. 211. — Et sic ms. *F.* *Ibid.* καλέουσι) καλοῦσι *F.* *l.* 24. κριὸν ἕνα) Caret κριὸν *F.* *l.* 26. Ἡρακλέος *Ald. Paris. A. B. Vind. Arch. Rem. Ask. Pass.* perpetuo. [Sic et *F.* et *Paris.* omnes.] Ἡρακλέους *Med.* quater. — Vide *Var. Lect.* ad I. 180, 5. *l.* 27. οἱ περὶ) Abest οἱ *F.* *Ibid.* ἅπαντες) πάντες *Arch.*

CAP. XLIII. Lin. 1. ὅτι εἴη) Sic *Med. Ask. Pass.* [et *F.*] ὡς εἴη *Ald. Arch. Vind. Paris. B.* — atque alii *Paris.* idque tenuit *ed. Wess.* cum aliis. *l.* 2. ἑτέρου δὲ πέρι) περὶ hîc scribit *F.* qui paulo ante in πέρι consentiebat. Utrobique περὶ scripsit *Schaef.* *l.* 3. οὐδαμῇ) οὐδαμῆ absque iota *F.* *l.* 4. τὸ οὔνομα) Sic *Ask.* saepe et *Pass.* — Sic et h. l. *F.* quem secutus sum, pro vulgato τοὔνομα: tum idem *F* *lin.* 7. τοὔνομα, quod et ibi posui; ubi vulgo οὔνομα absque artic. denique l. 14. in οὔνομα absque artic. consentiunt omnes. *Ead. l.* 5. τοῦ Ἡρακλέος Αἰγύπτιοι) Αἰγ. τοῦ Ἡρακ. *F.* *l.* 8. ἐν δὲ καὶ τόδε) ἐν δὲ δὴ καὶ τόδε cum aliis edens WESS. monuit: „*Med. Ask. Arch. Pass.* δὴ omittunt: ceteri habent.“ — Abest autem δὴ etiam *F.* et quatuor *Parisiensibus*: quo minus dubitavi delere. *l.* 12. Διοσκούρων) Διοσκόρων *Arch.* retissime ex *Phrynichi* sententiâ: sic et idem VI. 127. WESS. —

Vulgatum tenent alii omnes, et ex professo defendit *Schaef.* ad *Gregor.* Dialect. p. 300. *l.* 15. οὐκ ἥκιστα) Deest οὐκ *F.* male. *l.* 18. ἐμὴ γνώμη αἱρέει) αἱρέειν ed. *Schaef.* et *Borh.* perperam et invitis libris omnibus. ἐμῇ γνώμῃ *F.* male. *Ibid.* τουτέων) τούτων *F.* *Ibid.* καὶ μᾶλλον) Mire lapsus est *Gesnerus*, contra librorum omnium fidem καὶ τἄλλων edens in *Chrestom.* p. 24. consuetâ ellipsi intelligi vocem μᾶλλον existimans. *l.* 20. ἀρχαῖός ἐστι θεὸς Αἰγυπτ.) ἐστὶ Αἰγ. ἀρχ. θεὸς *Arch.* *l.* 23. δυώδεκα) δώδεκα *Arch.*

CAP. XLIV. Lin. 4. ἴδον) εἶδον h. l. *F.* quemadmodum infra *l.* 12. habent omnes. *l.* 6. ἀπέφθου) Sic recte libri omnes; in unâ ed. *Wess.* est ἀπέφτου, operarum errore. *Ibid.* σμαράγδου) μαράγδου *Med. Ask. Pass.* [*F. Pc.* quod non spernendum.] σμαράγδου *Ald.* et ceteri omnes. cf. II. 41, 6. *l.* 8. εἰρόμην) ἠρόμην *F.* suo more. *l.* 10. ἱδρυθῆναι *Pass. Med. Ask. Arch.* ἱδρυνθῆναι *Par. A. B.* [scil. *Pa. Pc.*] *Ald. Remig. Vind.* WESS. — Sic et *F.* cum *Pa. Pc.* Vicissim idem *F.* et *Pa.* habent ἱδρυθῆναι I. 172, 9. ubi alii ἱδρυνθῆναι. Quis ergo nobis sponsor erit, hoc an illud ab *Herodoti* manu esse? *l.* 11. ἀφ' οὗ mss. et edd. omnes, donec ἀπ' οὗ scripsere *Schaef.* et *Borh.* Cf. *Koen.* ad *Gregor.* Dialect. ion. §. 18. *l.* 12. εἶδον h. l. alii omnes. Unus *Arch.* ἴδον, de quo monuit WESS. *l.* 14. ἀπικόμην δὲ καὶ ἐς Θάσον, ἐν τῇ εὗρον) Sic *Med. Pass. Arch. Valla.* [*F. Pa. Pb. Pd.*] Vulgo ἀπικόμενος δὲ καὶ ἐς Θάσ. εὗρον. [Sic et *Pc.* nisi quod in hoc est Θάσσον.] Respicit haec *Eustath.* in *Dionys.* vs. 517. WESS. *l.* 16. καὶ ταῦτα καὶ) Posterior copula est ex *Pass. Med.* et *Ask.* Ceteri non norunt WESS. — Sed agnoscit eamdem *F.* et alii *Paris.* excepto *Pc.* *l.* 19. τὸν Ἡρακλ.) Deſit τὸν *Pass. Arch.* — et *F. Pc.* *l.* 20. Ἑλλήνων) τῶν Ἑλλήνων *Arch.* *l.* 21. Ἡράκλεια) Ἡράκλεα *F.* Ἡρακλήϊα ed. *Borh.* invitis msstis.

CAP. XLV. Lin. 3. αὐτέων) αὐτῶν *F.* *Ib.* τὸν περὶ) Omittit articulum *Arch.* *l.* 7. δὲ αὐτοῦ) δὲ αὐτοὶ *Arch.* — et *Pb.* *l.* 10. ἀπείρως) ἀπείκως *Arch. Vind.* *l.* 11. χωρὶς οἴων) Sic ex *Valkenarii* coniect. scripsi cum *Borh.* cui patrocinatur noster *F.* in quo οἰῶν, quem-

admodum idem c. 42. l. 3. et 9. pro σίων scribit. Vulgo alii omnes χωρὶς ὑῶν. *Ibid.* καὶ ἑστένων) καὶ σέων *Arch.* errans. *l.* 12. ὅσοι ἂν) καὶ ὅσοι ἐὰν *F.* *l.* 13. χηνέων) χηνῶν *F.* *l.* 14. ἐόντα) Sic *Arch.* Reliqui ὄντα, male. WESS. *l.* 17. εὐμένεια) Sic alii omnes praeter *Arch.* et *Vind.* in quibus εὐμενέα, quod in εὐμενέη mutandum censuit *Koen.* ad *Gregor.* Dialect ion. §. 41. quem secuti sunt *Schaef.* et *Borh.* conf. eumdem *Schaef.* ad *Gregor.* p. 521. Sed possit εὐμενέα etiam esse plurale neutr.

CAP. XLVI. Lin. 5. γράφουσί τε δὴ *Med. Arch.* [*Ask.* puto] *Pass.* — et *F. Pb. Pd.* γράφ. δὲ δὴ *Ald. Paris. B.* [*Pa. Pc.*] *Arch. Vind. Rem.* *Ibid.* Duo verba καὶ γλύφουσι desunt *F.* Mox in eodem *F.* ut in *Med.* et *Ask.* (de quibus WESS. monuit) desunt verba καὶ οἱ ἀγαλματοποιοὶ, quae agnoscit *Pass.* cum aliis omnibus. *l.* 6. τὤγαλμα, κατάπερ Ἑλλ.) Sic *Med. Ask. Pass. Vind. Arch.* In ceteris τὤγαλμα adhaeret αἰγοπρόσωπον voci. WESS. — Scil. κατάπερ Ἕλληνες τὤγαλμα edd. ante *Gron.* Sed cum *Med.* et aliis faciunt *F.* et *Paris.* *l.* 7. οὔ τι) Perperam ὅτι *F.* *l.* 10. πάντας τοὺς) πάντες τοὺς ed. *Hervag.* WESS. — Sed πάντας tenent alii omnes. *l.* 11. θηλέων) Sic *Arch.* uti IV. 2. et saepius aliâs. θηλεῶν *Edd.* Vide *Eustath.* in *Hom.* p. 546, 42. WESS. — Parum huc facit *Eustath.* locus, Iliad. έ. p. 414. sub fin. ed. Bas. Recte vero θηλέων scribitur etiam in *F.* et *Paris.* scil. per syncopen pro θηλεέων, quemadmodum Ἡρακλέος pro Ἡρακλέεος et similia alia. *l.* 14. Μενδησίῳ *Arch.* [*F. Paris.*] Ceteri Μενδησίων. — nec id male. *l.* 17. ἐπίδεξιν) *Ask. Pass.* [*Paris.*] Reliqui ἐπίδειξιν. — Sic et *F.*

CAP. XLVII. Lin. 1. Ὗν) Σῦν *ed. Borh.* et mox dein συὸς, et sic porro, invitis mss. *l.* 2. αὐτοῖσι ἱματίοισι) Sic *Vind.* et *Arch.* [et sic ed. *Wess.* nescio an consentientibus mss. *Paris.*] Vulgo αὐτοῖσι τοῖσι ἱματίοισι. — Sic *F.* cum aliis edd. et msstis. *l.* 3. ἀπ' ὧν ἔβαψε *Med. Ask. Pass.* Alii ἀπιών. — Sic *Pa. Pd.* cum edd. ante *Gron.* sed in ora *Pa.* est γρ'. ἀπ' ὧν. In *F.* ἀπών. *Ibid.* ἐπὶ τὸν *Med. Pass.* [*F.* et al.] Vulgo ἐς τὸν ποταμόν. — Sic *Pa.* *l.* 6. θυγατέρα οὐδεὶς) οὐδεὶς θυγ. *F.* *l.* 7. αὐτέων) αὐτῶν

F. *l.* 7 *seq.* ἐκδιδόαταί τε οἱ συβῶται καὶ ἀγέαται) Sic *F.* Vulgo alii ἐκδίδονται et ἄγονται. conf. *Var. Lect.* ad I. 209, 15. De τε particulâ monuit Wess. dare eam *Arch. Vind. Rem. Med. Ask. Pass.* ceteros eamdem negligere. Nempe deest illa *Editis* ante *Gron.* sed agnoscunt eamdem mss. nostri omnes. *l.* 11. πατέονται) πατέωνται *F.* *Ibid.* διότι δὲ) διότι μὲν *F.* *l.* 12. ἐν μὲν τῇσι) *Arch.* et *Vind.* μὲν non habent. — Nec h. l. agnoscit *F.* *l.* 17. ἐπίπλοον) ἐπίπλον *F.* *l.* 20. κρέα caret *Pb.* *Ibid.* πανσελήνῳ) πανσελήνη h. l. *F.* secus ac paulo ante. *l.* 20. θύσωσι *Med. Ask. Pass.* ora *Steph.* [*F.* et nonnulli ex *Paris.*] Vulgo θύωσι. — Sic *Pc.* *l.* 21. ἔτι γευσαίατο) ἐπιγευσαίατο *Rem.* *l.* 22. ἀσθενείης) ἀσθενίης *Pa.* bene. *Ibid.* βίου σταιτίνας πλάσαντες) βιούς τέ τινας *Ald.* *Arch. Vind.* Vide *H. Steph.* p. 741. ed. *Gron.* Wess. — Veram scripturam, ex qua ista manifeste corrupta erat, tenent *F. Pa. Pb. Pc.* cum aliis omnibus msstis, eamdemque *Stephanus* in utraque editione loco vitiosae Aldinae exhibuit; qui tamen deinde, in *Praefatione posteriori editioni praemissâ*, in vanâ se coniecturâ maluit iactare, βαιούς pro βιοὺς legere suadens. Monstrosum βιούς τέ τινας habet etiam *Pd.* et dein παύσαντες, pro πλάσαντες.

CAP. XLVIII. Lin. 2. τῇ δορπ.) τῆς τῇ δορπ. *Arch.* τῆς τε *Vind.* *l.* 4. τῷ ἀποδομένῳ) τῷ ἀδυμένῳ *Rem.* scribae socordiâ. *l.* 5. χορῶν *Med. Ask. Pass.* [et. *F.*] χοίρων *Ald. Rem. Paris. B.* [*Pa. Pc.*] χαίρων *Arch. Vind.* — Ex *Pb. Pd.* nil enotatum; ut videantur χορῶν tenere. *l.* 8. γυναῖκες *Arch. Vind. Med. Ask. Pass.* [*F. Paris.*] Vulgo ταὶ γυναῖκες. Vide *Gronov.* I. 1. Wess. — At apud *Gron.* l. c. nil aliud haec spectans reperies, nisi quod ibi in antecessum ille moneat, in cod. *Med.* articulum ταὶ hic non legi. *l.* 10. αὐλὸς) ὁ αὐλὸς *Arch.* *l.* 13. ἱρὸς abest *Arch.*

CAP. XLIX. Lin. 4. τό τε οὔνομα *Med. Ask. Pass.* [*F.*] Alii τοὔνομα, aut τὸ οὔνομα, absque τε. Spectat haec *Plutarch.* de Malign. p. 857. Wess. *l.* 7. τούτῳ) τοῦτο *Pd.* *l.* 9. κατηγησάμενος *Arch. Vind. Med. Pass. Ask.* *Steph.* ora [et *F.*] Alii ἀπηγησ. — Sic *Pa. Pc. Pb.* ἐξηγησ. *Pd.* *l.* 14. αὐτῶν) αὐτὸν *Arch.* — Mox παραλλάξαντα

F. male. *l.* 16. ὁμότροπα) ὁμήτροπα *Arch. Vind.* — Sunt qui ὁμότροφα corrigant, nullo patrocinante vetere libro. *Ibid.* γὰρ ἂν ἦν. Abest ἂν *Arch. Vind. Ald.* Agnoscunt *Med. Ask. Pass.* [*F. Paris.*] *l.* 17. ἐστυγμένα *Med. Ask. Pass.* [*F. Pa. Pb.*] ἐστηγμένα *Paris B. Rem.* [Ex nostro *Pc.* hoc enotatum.] ἐστηγημένα ora *Steph. Ald. Vind. Arch.* — et *Pd.* *Ibid.* οὐ μὴν) οὐ μὲν *Arch.* *l.* 19. Caret μάλιστα *Arch.* *l.* 20. Κάδμου τε τοῦ) Κάδμου τοῦ τε *F.* *Ibid.* Τυρίου) Τύρεω *Arch. Vind.*

CAP. L. Lin. 1. πάντα τὰ οὐνόματα τῶν θεῶν) πάντων τῶν θεῶν τὰ οὐνομ. *Arch. Vind.* — πάντων τὰ οὐνομ. τῶν θ. *Pb. Pd.* *l.* 3. ἥκει) ἧκε *Arch.* *l.* 6. Θέμιος) Θέμιδος *Pass. Ask.* — et *F.* Vulgatum tenet *Med.* (certe *Gron.*) cum aliis. *l.* 7. Νηρηΐδων) Νηρηΐδων *Ask.* *Ib.* τῶν ἄλλων) Sic *Med. Ask. Pass.* [*F. Paris.*] Ceteri cum *Edd.* καὶ τῶν ἄλλων, perperam. Wess. *l.* 8. ἐστὶ) εἰσὶ *Arch.* *l.* 9. λέγω δὴ) λέγω δὲ *F. Pc.* *l.* 11. ὀνομασθῆναι) οὐνομασθ. ed. *Borh.* invitis h. l. aliis omnibus. *l.* 12. οὐδαμοὶ *Ask. Medic. Pass.* [*F. Paris.*] In aliis οὐδαμῆ. *l.* 13. οὔνομα) ὄνομα *F.* *Ibid.* ἔκτηνται) κέκτηνται *Arch. Pass. Ask.* — Etiam in *F.* statim sic fuerat scriptum, sed eâdem manu correctum ἔκτηνται: et sic *Med.* cum al. *l.* 14. τοῦτον αἰεί.) τοῦτον εἶναι *Ask.* *l.* 15. οὐδ' ἥρωσι) οὐ δὴ δρῶσιν *Arch. Vind. Valla.* — et *Pd.* οὐδὲ ἥρωσι ed. *Borh.*

CAP. LI. Lin. 2. ἀπ' Αἰγυπτ.) ὑπ' Αἰγυπτ. *Pc.* *l.* 6. ὠ῍λλοι) Sic plerique omnes. — ὤλλοι *F.* et sic *ed. Schaef.* ἄλλοι *Pd.* *l.* 7. γὰρ ἤδη *Med. Ask. Pass.* [*F. Pb. Pc.*] γὰρ δὴ *Ald.* [*Pa. Pd.*] In *Arch.* et *Vind.* δὴ [aut ἤδη] desideratur. *l.* 9. ἤρξαντο) Ἕλληνες ἐσήρξαντο *F.* *l.* 10. παραλαβόντες *Med. Ask. Arch. Pass.* [*F. Pa. Pb. Pd.*] Vulgo λαβόντες *Pc.* *l.* 11. τὸ λέγω iidem qui paulo ante παραλαβ. Alii τά. Wess. *l.* 12. Σαμοθρηΐκην) Σαμοθρήκην *Vindob. Arch. Ask.* — Vulgatum tenet *F.* cum aliis. *Ibid.* τοί περ *Ald. Rem. Vind.* οἵ περ *Med. Arch. Ask. Pass.* [*F. Pa.*] neglecto ionismo. *l.* 13-15. παρὰ τούτων Σαμοθρηΐκες τὰ ὄργια *etc.*) In *F.* παρὰ τούτων τὰ ὄργια τοῦ Ἑρμέω, Ἀθηναῖοι *etc.* omissis quae in medio sunt. *l.* 16. μαθόντες παρὰ Πελασγ.) Sic *Pass. Arch. Ask. Vind.* — et *F.* quos secutus sum. παρὰ Πελασγ. μαθόντες *ed. Wess.* cum aliis. *l.* 18. τοῖσι ἐν Σαμοθρ.) τοῖσι Σαμοθρ. absque praepositione. *Ald. Vind. Arch.*

CAP. LII. Lin. 2. δὲ πάντα *Med. Pass. Arch. Vind.* [*F. Paris.*] Vulgo olim δὲ καὶ πάντα. *l.* 4. ἐποιεῦντο) ποιεῦντο *F.* qui mox αὐτῶν, ut alibi, pro vulg. αὐτέων. *Ib.* ἀκηκόεσάν κω. θεοὺς δὲ) ἀκηκόασιν ἂν κόθεν, οὓς δὲ *Arch. Vindob. Valla.* *l.* 6. κόσμῳ θέντες) κοσμωθέντες *Arch. Vind.* Tu vide *Eustath.* Iliad. α'. p. 19, 2. — pag. 14, 45. ed. Bas. *l.* 7. ἔπειτεν δὲ) ἐπεί τε δὲ *Pass. Med. Ask.* [et sic *ed. Wess.* cum *Gron*] ἔπειτα δὲ *Aldus* et alii. Lege Notas *Gronovii* I. 19. Wess. — ἔπειτεν scribi debuisse (ionice pro ἔπειτα) perspecte monuit *Reiz.* in Praef. ad Herod. p. 16 sq. quem secuti sunt *Schaef.* et *Borh.* Et debuerant hoc libri illi e quibus ἐπεί τε citatur, qui fortasse ἔπειτε habuerant, sicut scribitur in *F.* Apud *Gronovium* l. c. nihil, quod huc faciat, reperire mihi contigit. *Ib.* διεξελθόντες *Med. Pass.* [*F.* et alii.] διελθόντος plures. — Sic *Pa. Pc.* cum *Ald.* et *Steph.* *l.* 8. ἀπικόμενα) ἀπηγμένα *Ald. Arch. Vind. Rem.* Unde in ora *Steph.* ἀπιγμένα, non male, uti cap. 58, et ἀπικόμενα, quod in *Pass.* et *Med.* — Cum his facit *F.* ἀπιγμένα habent *Pa. Pb. Pc.* *l.* 11. νενόμισται *Pass. Med. Ask. Arch.* [*F. Paris.*] νενόμιστο *Ald.* et alii. *l.* 13. ἐπεὶ ὦν) ἐπεὶ γοῦν *Pc.* *l.* 14. τὰ ἀπὸ) Caret τὰ *Arch.* *l.* 15. ἐξεδέξαντο *Med. Ask. Rem.* ora *Steph.* [*F. Paris.*] ἐδέξαντο ceteri.

CAP. LIII. Lin. 1. Ἔνθεν δὲ *Med. Pass. Ask.* [*F. Pa. b. c.*] Ὅθεν δὲ *Ald. Vind. Rem.* [*Pd.*] quod non damno. Wess. *Ibid.* ἐγένετο) ἐγένοντο *Ask.* et *Arch.* *l.* 2. δ' αἰεὶ) δ' ἀεὶ *Med. Ask. Pass.* Alii δὲ spernunt. — Sic *Pa. Pc. Pd.* δ' αἰεὶ dedit *F.* *l.* 3. πρώην τε καὶ χθὲς *Ald. Arch. Rem. Vind. Paris. B. C.* [*Paris.* omnes] *Athenagoras* Apol. c. 14. qui haec citat, sicut *Cyrillus* in Iul. III. p. 6. 7. πρίν τε κ. χθ. *Med. Pass.* — quod suo more recepit *Gron.* *l.* 6. θεογονίην) θεολογίην *Pd.* *l.* 9. πρότερον) πρότεροι *Vind.* et ora *Steph.* *l.* 10. ἐμοί γε δοκέειν *Med. Ask.* [ἔμοι γε *F.* Puto et *Pb. Pd.*] ἐμοὶ δοκέειν *Ald.* [*Pa. Pc.*] ἐμοὶ δοκέει *Arch.* *Ibid.* τούτων. καὶ τὰ μὲν) τούτων τὰ μὲν, absque καὶ, *F. Pd.* *l.* 11. ἱρήϊαι) ἱέρειαι *F.* *Ibid.* τὰ δὲ ὕστερα *Med. Pass.* [*F. Pb. c. d.*] Ceteri τὰ δὲ ὕστερον. — Sic *Pa.*

CAP. LIV. Lin. 1. τοῦ τε *Med. Ask. Arch. Pass.*

[*F. Pa.*] Vulgo τῶν τε. *Ibid.* ἐν Ἕλλησι) Abest ἐν *Med.* *l.* 3. ἱρηΐας) ἱέρειαι *Ask. Pass.* — Puto ἱερείας hi habent h. l. sicut *F.* et ἱέρειαι cum eodem c. 53, 10. *Ibid.* Θηβέων) Θηβαίων omnes, prave. Wess. — qui primus Θηβέων correxit. Et Θηβαίων est in *F.* sed ex *P. a b. c. d.* nil enotatum. *l.* 4. τὴν μὲν αὐτέων) Habet quidem etiam h. l. αὐτῶν *F.* licet sit foem. gen. et sic rursus c. 55, 4. sed hoc ipso cap. *l.* 12. recte αὐτέων tenet, et *l.* 10. τουτέων *l.* 6. εἶναι abest *F.*

CAP. LV. Lin. 2. τάδε δὲ *Med. Ask. Pass.* [nescio an et *Pc. Pb.*] In ceteris τὰ δὲ duntaxat. — Sic *Pa. Pd.* In *F.* est τὰ̈ δὲ, gemino accentu super τα, ut solet ille ubi τὰ ionice pro ἃ ponitur. *Ibid.* Δωδωναίων) Δωδωνέων *Arch. Vind.* tamquam ex Δωδῶναι apud *Steph. Byz.* Wess. *l.* 3. Θηβέων) Θηβαέων *Arch. Vind.* — Θηβαίων *F.* *l.* 4. Αἰγυπτιέων *Arch. Vind. Pass. Ask.* [*F.* nec aliud ex *Paris.* notatum.] Αἰγυπτίων vulgo. Conf. *Theon.* Progymn. p. 90. Wess. — Αἰγυπτίων tenuit. *Gron.* *Ibid.* ἀναπταμένας *Ald. Arch. Vind. Rem. Paris. B.* [puto et alii *Paris.*] et *Eustath.* in Odyss. p. 1760, 50. [p. 545, 9. ed. Bas.] ubi haec tangit. ἀναπτόμεναι *Med. Pass. Ask.* — et *F.* nec id male. conf. *Brunck.* ad *Aristoph.* Av. 48. *Ead. l.* αὐτέων) αὐτῶν *F.* sed tenet αὐτέων c. 56, 1. *l.* 6. ἀνθρωπηΐη *Ask. Pass.* [*F.* et al. Et sic *ed. Wess.*] ἀνθρωπίνη *Ald.* et *Edd.* — ἀνθρωπείη *Pa.* *l.* 7. ὑπολαβεῖν) ὑπολαβέειν ed. *Borh.* *l.* 11. Δωδωναίων) Δωδονέων *Arch.* et mox ἱρήϊαι idem sine artic. Wess. — αἱ ἱέρειαι *F.* *l.* 13. μετὰ ταύτην) Sic *Medic. Pass.* [*F.*] μετ' αὐτὴν *Eustath. Arch. Vind. Remig. Paris. B.* [et alii *Par.*] *Ald.* — μετὰ αὐτὴν *ed. Wess.* *l.* 14. οἱ ἄλλοι *Medic. Pass. Ask.* [*F.* et al.] Articulus aliis abest. — Sic *Pc.*

CAP. LVI. Lin. 4. δοκέει ἐμοὶ *Arch. Vind.* [puto et *Pb. Pd.*] δοκέειν ἐμοὶ ceteri. — Sic *F. Pa. Pc.* *l.* 6. πρηθῆναι) προσθῆναι *Rem.* *l.* 7. δουλεύουσα) δουλεύουσαν *Vind. Arch.* δουλεύσασα *Ask.* *l.* 8. ἀμφιπολεύουσαν *Med. Vindob. Arch. Ask. Pass.* [*F.* et al.] ἀμφιπολεῦσαν alii cum *Ald.* — Sic *Pc.* Et revocaverunt hoc *Schaef.* et *Borh.* *l.* 9. ἔνθα ἀπίκ. *Paris. B. C.* [*Paris.* omnes.] *Ald. Arch. Vind. Rem.* [*F.*] ἔνθαδ' *Medic.* *l.* 11.

φάναι) φᾶναι *Pa.* *Ibid.* δέ οἱ) δὲ οἵ ed. *Reiz.* et seqq.

CAP. LVII. Lin. 3. ἐδόκεον *Eustath. Arch. Vind. Ask. Pass.* [*F.*] et *Scholiast. Sophocl.* in Trachin. 176. Alii cum *Aldo* et *Medic.* ἐδόκεε. — Sic *Pa. Pc. Ibid.* ὁμοίως) ὅμοια *Vind.* Vulgo ὁμοίως. — ὅμοια *ed. Wess.* et seqq. et sic forsan *Pb. Pd.* cum *Vind.* bene, si ὁμοῖα esset. Sed nec male ὁμοίως alii omnes cum *Eustath.* et *Schol. Soph.* idque reposui. *l.* 4. ἀνθρωπηΐη *Med. Ask. Pass.* [*F.*] ἀνθρωπίη *Arch. Vind.* In aliis ἀνθρωπίνη. — ἀνθρωπείη. *Pa.* *l.* 5. συνετὰ dedit *F.* absque articulo. Alii vulgo τὰ συνετά, et sic *ed. Wess.* *Ibid.* αὔδα) αὔδα *F.* *l.* 6. ὄρνιθος τρόπον ἐδόκεέ σφι) Sic *Pass. Arch. Vind. Ask.* [et *F.*] non incommode. Wess. — Vulgo ἐδόκ. σφι ὄρν. τρ. Et sic *ed. Wess.* cum aliis. Nobis prior placuit ratio. *l.* 7. πελειάς γε) Abest γε *Pa.* *l.* 10. τῇσι Αἰγυπτίῃσι) τοῖσι Αἰγυπτίοισι *Vind.* Wess. — Ab istis verbis Ἡ δὲ μαντηΐη etc. incipiunt vulgo *caput LVIII.* Mihi commodius visum est, haec cum superioribus coniungere. *l.* 12. ἱρῶν *Rem. Ald. Paris. B. C.* [*Paris omnes,* quod sciam.] *Vind. Arch.* ἱρέων *Pass. Med. Ask.* — et *F.* *Ibid.* ἀπιγμένη) ἀπηγμένη *Arch. Vind.* — conf. c. 52, 8.

CAP. LVIII. Lin. 1. Πανηγύρις *Ask.* [ut *ed. Wess.*] πανηγύρεις *Med.* [*F.*] Ceteri πανηγύριας. [Sic *Pa.*] Lege *Gronovii* Notas ad cap. seq. et confer *Plut.* de Malign. pag. 857. haec taxantem. Wess. — Monet h. l. *Gronovius,* πανηγύρις cap. seq. scribi in *Medic.* *l.* 5. πολλοῦ τευ) πολλοῦ τοῦ χρ. *F.* πολλοῦ τε *Pd.* qui πολλοῦ τεο debuit.

CAP. LIX. Lin. 2. πανηγύρις) Sic h. l. *Med. Ask.* πανηγύριας *Ald.* [*Pa.*] et alii. πανηγύρεις *F.* *l.* 3. ἐς Βούβαστιν) τὰ ἐς Βούβαστιν *Arch. Vind.* ἐς Βούβαστιν ceteri. ἐς Βούβαστον *Med. Ask.* — et *F.* ἐς Βουβάστιν *Pd.* — Vide *Steph. Byz.* in voce. Wess. — Scil. Βούβαστιν nominari ab *Herodoto* diserte monuit *Steph.* Unde hoc saltem discimus, in suo exemplo ita scriptum hoc nomen illum reperisse. *l.* 4. πόλι solus *Ask.* [et sic ed. *Wess.* et seqq. Et nil aliud ex *Paris.* adnotatum.] πόλεϊ alii. Wess. — πόλει *F.* *l.* 6. τῷ Δέλτα *Arch. Vind. Pass.* [et nostri mss.] τοῦ Δέλτα *Edd.* *l.* 10. Πάπρημιν)

Πατρῆμιν *Arch.* Πρήμην *Vind.* Vide ad c. 71. Wess. — Πάμπρημιν *F.* Πρῆμιν *Pb. Pd.* *Ibid.* Ἀρεῖ) Ἀρη *F.*

CAP. LX. Lin. 1. Βούβαστιν) Βούβαστον iterum *Med. Ask.* item *Pass.* — et *F.* *l.* 2. πόλιν adiiciunt iidem; omittunt id nomen ceteri. Wess. — Si tamen fides Excerptis nostris, πόλιν hîc agnoscunt etiam *mss. Paris.* *Ibid.* τοιάδε *Med. Arch. Ask. Pass. Vind.* [*F.*] τάδε *Ald.* et alii. — Sic *Pa. Pd.* *l.* 8. ἐγχρίμψαντες) ἐγχρίψαντες *Arch.* et *Glossator* cum *Suida* in voce. Wess. — Receperunt hoc *Schaef.* et *Borh.* haud immerito. conf. IX. 98, 12. *l.* 9. τοιάδε *iidem* qui supra *l.* 2. hisque accedunt *Paris.* *l.* 10. ποιεῦσι) ποιέουσι h. l. *Med.* solus. *l.* 11. πόλει) πόλεϊ *Ald.* Alii hîc nil mutant. *l.* 14. Βούβαστιν) Rursus Βούβαστον *Med. Ask.* — et *F.* *Ibid.* ὁρτάζουσι) ἑορτάζουσι *Med. Ask.* *l.* 15. πλέον) πλέων ed. *Schaef.* et sic ms. *F.* sed ex corr. *l.* 16. τῷ ἐπιλοίπῳ. Abest τῷ *F.* *l.* 17. συμφοιτέωσι) συμφοιτῶσι *Arch. Vind. Ask. Pass.* — Vulgatum tenet *F.* cum aliis.

CAP. LXI. Lin. 2. πόλι) πόλει *F.* *l.* 3. μὲν γὰρ *Med. Ask. Pass.* [*F.*] μὲν deſit aliis, [ut *Pa. Pc.*] etiam *Athenagorae* Legat. c. 25. p. 114. *l.* 5. τὸν δὲ *Medic. Ask. Pass.* [*F. Pa. Pc.*] τὸ ῷ δὲ *Arch. Vindob.* τῷ δὲ *Ald.* [*Pb.*] et alii. *Athenagoras* τὸν δὲ τύπτονται τρόπον. *l.* 7. πλέω) πλέον *F.* *Ibid.* ποιεῦσι) ποιέουσι h. l. *Vind. Arch.* — *Pa.*

CAP. LXII. Lin. 1. συλλεχθέωσι *Medic. Pass. Ask.* [*F. Paris.*] recte. Vide VI. 58. In aliis συλλεχθῶσι. Wess. *l.* 2. τῇσι θυσίῃσι) Fors. τῆς θυσίης ἔν τινι νυκτί. coll. l. 9. *Ib.* ἔν τινι νυκτὶ) *Med. Pass. Ask.* [*F.*] Alii ἐν τῇ νυκτί. — Sic *Pa. Pc. Pd.* *Ibid.* λύχνα habet hinc *Pollux* X. 115. *Athen.* XV. p. 701. et *Hesych.* in voce. Wess. *l.* 4. ἐπιπολῆς) ἐπὶ πολλῆς *Arch.* et *Valla.* *l.* 6. λυχνοκαίη) Citat *Pollux* VII. 178. *l.* 10. ὅτευ) ὅτου *F.* *Ibid.* εἵνεκα scripsi cum *F.* ἕνεκα vulgo. εἵνεκεν constanter ed. *Borh.*

CAP. LXIII. Lin. 1. Ἡλίου πόλιν *Med. Ask. Pass.* [*F. Pa.*] Vulgo Ἡλίου τε π. — Sic *Pc.* *l.* 2 Πατρήμι *Med. Pass. Ask.* [*F. Pa.*] Πατρήμι ora *Steph. Arch. Vind.* — et *Pc.* Παπρῆμι *Pb.* minus recte; est enim Παπρήμι ex Παπρήμιι contractum, adeoque ultimam pro-

ducit. *l.* 4. ποιεῦσι *Med.* et alii qui supra. Vulgo olim ποιέουσι. *Ib.* εὖτ' ἂν δὲ *Ald.* et ceteri. εὖτ' ἂν δὴ *Med. Ask.* [et *F.*] *l.* 5. τὤγαλμα) Sic *Vind. Arch.* — et *F.* quod recepi cum *Schaef.* et *Borh.* Alii vulgo τὸ ἄγαλμα. *l.* 6. ξύλων κορύνας) ἐκ ξύλων *Paris. B. C.* [nostri quidem *Pa. Pc.*] *Ald. Arch. Vind. Rem.* neque hi utique male. Praepositionem negligunt *Med. Pass. Ask.* [et *F.*] qui et αὐτῶν, non αὐτέων. *l.* 7. ἄλλοι δὲ) ἄλλοι τε *F.* non male. *Ibid.* ἐπιτελέοντες) ἀποτελέοντες *Arch. Vind.* *l.* 8. ἕκαστοι) ἕκαστος ora *Steph.* *l.* 9. ἁλέες) Citat *Eustah.* in Hom. p. 179, 20. — ubi quidem ἀλέες scribitur, p. 135, 52. ed. Bas. Abest autem autem hoc vocab. ms. *F.* *l.* 10. προτεραίῃ) προτέρῃ *Arch. Vind.* *l.* 13. τὸ ἐν τῷ νηῷ) Abest τὸ *Arch.* *l.* 14. ἐσιέναι) προσιέναι *idem.* *l.* 16. ἀλεξόμενοι) ἀλεξομένους *Arch. Vindob.* nec male, uti I. 211. Wess. — Recepit hoc *Schaef.* *l.* 18. οὐ μέντοι οἵ γε *Ask. Arch. Vind. Pass.* [*F. Paris.*] Vulgo οὐ μέν τοι γε. — quod tenuit *Gron.*

CAP. LXIV. Lin. 3 *seq.* ἐλθεῖν ἐξανδ.) Haec duo in *Medicei* margine tantum. Wess. *l.* 4. προπόλους *Med. Ask. Rem. Pass. Vind.* ora *Steph. Scholiastes Herod.* cum *Suida*, et mox plerique. προσπόλους h. l. et mox *Aldus* et alii. — Vitiose h. l. προπόλλους καὶ τῆς *F.* Verum tenent utrobique *Paris.* *l.* 5. μητρὸς, et paulo ante μητρὶ, *Ask. Pass.* [*F. Paris.*] ματρὸς et ματρὶ vulgo omnes, [etiam *Gron.*] contra dialecti morem. *l.* 11. τὸ μὴ μίσγεσθαι *etc.* Spectavit haec *Clemens Alex.* Strom. I. p. 361. [p. 224. E. ed. Lugd. Bat.] *l.* 15. ἀνιστάμενοι, ἄλουτοι) ἄλουτοι ἀνιστάμενοι *Arch.* *l.* 16. τὰ ἄλλα) τὰ πάντα *Arch. Vind.* *l.* 17. ὀρνίθων γένεα) ὀρν. τέλεα *Arch.* et duo alii Britannici apud *Wasse* in *Thucyd.* p. 151. *Valla* quoque. Wess. — Caeteri omnes γένεα tenent, excepto *Pd.* qui cum *Arch.* consentit. *Volucrum greges* habet *Valla.* Scripturam τέλεα a *Wess.* et *Valk.* commendatam, recepit *Schaef.* *l.* 19. τεμένεσι *Vind. Arch. Pass. Ask. Med.* cum Ed. Genev. 1618. [item mss. *F.* et *Paris.*] τεμένεσσι *Ald.* et eum secuti. *Ibid.* εἰ ὦν εἶναι) Sic *Pass. Ask. Arch. Vind.* haud utique prave. Wess. — Sic vero et *F.* et *Pa. Pc.* Recepique hoc cum *Schaef.* et *Borh.* Vulgo εἰ ὦν ἦν,

quod tenuit *Wess.* cum *Gron.* et aliis: suspicor autem, εἶναι etiam in *cod. Med.* reperturum fuisse *Gronovium*, si curatius inspexisset. *l.* 21. ἐπιλέγοντες ποιεῦσι *Med. Pass. Ask.* ora *Steph.* [et *F.*] Ceteri ποιεῦντες ἐπιλέγουσι, non magno discrimine. — Sic *Pa. b. c. d.*

CAP. LXV. Lin. 2. ἅπαντα ἱρὰ) ἱρὰ ἅπαντα *Arch. Vind.* — πάντα ἱρὰ *F.* *l.* 3. αὐτοῖσι τοῖσι ἀνθρώποισι) Desit τοῖσι *Arch. Vind.* *l.* 4. εἵνεκεν *Arch. Pass. Med. Ask.* [*F.*] εἵνεκα vulgo. *Ibid.* ἀνεῖται τὰ ἱρὰ, εἰ λέγοιμι) εἰ λέγ. ἀν. τὰ ἱρὰ *Arch.* *l.* 7. ἀναγναίη *Par. B.* [immo *Paris.* omnes,] *Arch. Vind. Rem. Ald.* ἀνάγκη *Pass. Med. Ask.* — Forsan in his similiter peccatum erat ac in *F.* in quo ἀνάγκη καὶ καταλαμβ. *l.* 8. μελεδωνοὶ) Vide *Suidam* in Μελεδωνός. Glossa *Pass.* φροντισταί. *l.* 9. ἀποδεδέχαται) ἀποδέχαται *Vind. Arch. Valla*, et statim ἑκάστου *iidem.* *l.* 13. ξυρεῦντες) ξυρῶντες *Arch. Vind. Pass. Ask.* — Vulgatum tenet *F.* *l.* 16. τῇ μελεδωνῷ) τῷ μελ. *Arch.* *l.* 20. ἀέκων) ἄκων *Arch.* *Ib.* ἀποτίνει *Arch. Pass. Med. Ask.* [*F. Paris.*] ἀποτίνειν *Aldus* eumque secuti. Wess. — ἀποτίνειν reposuit *Sch.* *l.* 21. ἶβιν) ἶβην *Vind. Arch.* *Ib.* ἴρηκα recte *F.* ut ed. *R. Sch.* et *B.* olim ἴρακα.

CAP. LXVI. Lin. 1. ἐόντων *Pass. Med. Ask.* [*F. Paris.*] Alii ὄντων. *Ibid.* ὁμοτρόφων) τῶν ὁμοτρ. *Pb.* *l.* 3. ἐγίνετο) ἐγένετο *Arch.* — et *Pd.* *Ibid.* αἰελούρους *Medic. Ask. Pass.* [*F.*] semper. Vulgo αἰλούρους. — Sic *Pa. Pd.* hîc et deinde. *l.* 5. αὐτῇσι) αὐτοῖσι *Arch.* male. *l.* 7. θηλέων *Arch. Vind.* [*F.* Puto et alii plures.] Alii θηλεῶν, non ex scriptoris more. Wess. — Sic θηλεῶν *Pa.* minus recte: est enim θηλέων ex θηλεέων per syncopen formatum. Vide I. 180, 5. et 193, 27. *l.* 8. πατέονται *Arch. Vind. Ald. Rem. Paris. B.* δατέονται *Pass. Med. Ask.* [*F.*] et ora *Steph.* — πατέονται habent hîc, ni fallor, *Paris. omnes:* in uno *Pa.* initio verbi inter lineas scribitur δα. Caeterum conf. II. 37, 22. *l.* 9. οὕτω δὴ) Omittunt δὴ *Arch. Vind.* *l.* 10. δὲ τὸ θηρ. *etc.*) Desiderantur quatuor verba in *Arch.* δὲ habent *Med. Ask.* [et *F.*] Alii γὰρ cum *Aldo.* — Sic *Pa. b. c. d.* scil. ex scholio. *l.* 11. γενομένης *Ask. Pass. Arch. Vind.* [*F. Pa. Pd.*] γινομένης *Ald. Med.* — et *Pb.* γιγνομένης *Pc.* *l.* 15. ἐπάλλονται *Ald. Arch. Vind. Paris. B.* [im-

mo *Paris. omnes*, ni fallor.] et *Rem.* bene. ἄλλονται *Med. Ask.* — et *F.* *Ibid.* ταῦτα δὲ γινόμενα *Med. Ask. Pass.* [et *F.*] Ceteri τούτων et γινομένων. Vide *Gronov.* Wess. — τούτων δὲ γινομένων *Pb. Pc.* τούτων δὲ γιγνομ. *Pa. Pd.* Satis adparet, ex scholio haec in contextum esse recepta. Haud infrequens usus nominativi absolute positi, pro genitivo: sed minus feliciter selecta exempla, quae *Gron.* adduxit ex II. 48, 9. et II. 41, 14 seq. Commodius istud ex II. 133 extr. αἱ νύκτες etc. pro τῶν νυκτῶν etc. *l.* 17. ὁτέοισι δ' ἂν οἰκίοισι *Med. Arch. Pass. Vind.* [*F.* et *Paris.*] Alii ὁτέῃσι et οἰκίῃσι. *l.* 18. ξυρέονται) ξυροῦντες *F.* *Ibid.* ὀφρύας) ὀφρῦς *Ask.* sicut supra (c. 65, 17.) ἰχθῦς. Wess.

CAP. LXVII. Lin. 1. Ἀπαγέαται scripsi cum *F.* Alii vulgo ἀπάγονται. Vide II. 47, 7. et *Var. Lect.* I. 209, 15. *l.* 2. Βουβάστι) Βουβάστῃ nunc *F.* qui aliâs Βούβαστον nominat. *l.* 4. θήκῃσι) θήβῃσι *Arch. Vind.* *Ib.* ὡς δὲ αὕτως) ὡς δ' αὕτως *Arch. Ask. Pass.* [et *Paris.*] Ceteri ὡσαύτως δέ. — ὡς δὲ αὕτως dedit nobis *F.* *l.* 5. μυγαλᾶς) μυγάλας *F.* μυγαλᾶς *Pa.* *Ib.* ἴρηκας) ἴρηκας h. l. *F.* cum aliis mss. et edd. ante *Reiz.* Cf. c. 65, 21. *l.* 6. τὰς δὲ ἴβις, ἐούσας ἱρὰς, ἐς Ἑρμέω πόλιν. Wesseling. praetermissis duabus mediis vocibus sic edens, τὰς δὲ ἴβις ἐς Ἑρμ. πόλιν, haec adnotavit: „Sex ista vocabula desunt *Ald. Arch.* et aliis. Debentur *Pass. Med. Ask.* et marg. *Steph.* Deinde iidem codices ἄρκτους ἐούσας σπανίας dederunt, ubi *Ald.* et alii ἱρὰς dabant.“ — Cum *Ald.* et *Arch.* consentit noster *Pd.* Cum *Med.* et *Pass.* vero facit *F.* et (quantum equidem novi) *Pa.* et *Pb.* Sed ecce *Pc.* ita habet: τὰς δὲ ἄρκτους ἐούσας ἱρὰς ἐς Ἑρμέω πόλιν· τὰς δὲ ἄρκτους ἐούσας σπανίας etc. quibus verbis, si modo pro priori ἄρκτους ex aliis codicibus ἴβις reponeretur, verissima auctoris scriptura contineri mihi visa erat. Ad ἐούσας ἱρὰς ex adiuncto oppidi nomine facile ἱρὰς τοῦ Ἑρμέω intelligi posse mihi persuasi. *Mercurio sacram* habitam fuisse *ibin*, ex *Aelian.* Nat. An. X. 29. et *Platonis* Phaedro (haud procul a fine) novimus.

CAP. LXVIII. Lin. 2. τέσσερας) τέσσαρας *F.* suo more. *l.* 6. τῆς τε αἰθρίης) Sic *Paris. B.* [immo *Paris. omnes.*] *Ald. Rem. Arch. Vind.* τῆς αἰθρίης *Med. Ask.*

— et *F.* absque τε. *l.* 7. ἴδμεν) ἴσμεν *Arch. Vind.* Mox *iidem* negligunt μέγιστον. *l.* 8. ὠὰ) ὠεὰ *Arch. Vind.* ὠιὰ [i. e. ᾠὰ] *Pass.* — Et sic *F.* hîc quidem minus perspicue, sed sic alibi constanter. Vide c. 73, 13. et conf. *Athen.* lib. III. c. 50. ibique notata, et Animadv. ad *Athen.* III. pag. 121. c. *l.* 9. μέζονα *Pass. Med. Ask.* [*F. Pb. Pc.*] μέζω *Paris. B.* [noster *Pa.*] *Ald. Arch. Vindob.* exiguâ differentiâ. *l.* 10. γίνεται καὶ) γίγνεται καὶ *Arch.* *l.* 13. θηρίων οὐκ) Abest h. l. θηρίων *Arch.* et *Vind.* *l.* 14. τὴν κάτω κινέει γνάθον) κινέει *Ask.* Vulgo omnes κινεῖ. Wess. — In κινέει consentire videntur *Paris.* In *F.* sic scribitur, οὐδὲ κινέειν τὴν κάτω γνάθον. *l.* 15. θηρίων τὴν) θηρίον h. l. *Arch.* et *Vindob.* *l.* 18. ὀξυδερκέστατον excerpsit *Pollux* II. 51. Wessel. *l.* 19. βδελλέων) βδελέων *Arch.* et mox iterum simplici λ. *l.* 21. τροχῖλος) τροχίλος *Vind. Arch. Corinthus*, qui haec exscripsit. Wess. — At τροχῖλος circumflexo accentu scribitur apud *Gregor. Cor.* §. 56. ubi citat verba quae paulo post leguntur, ἐνθαῦτα ὁ τροχ. Sed penacute τροχίλος et τροχίλον paulo post scribit *F.* qui hîc quidem τροχῖλος. *l.* 22 *seq.* ἐπεὰν *etc.* Citat *Gregor.* dialect. ion. §. 55. *l.* 23. ἔωθε) ἐώθέε *Arch. Vind.* [unde recepit *Wess.*] Alii ἔωθε. — quod reposui cum *Schaef.* *l.* 26. ὠφελεύμενος *Med. Ask.* [*F.* Puto et *Paris.*] Ceteri ὠφελεόμενος.

CAP. LXIX. Lin. 3. Μοίριος) Μύριος *Arch. Vind.* *Ibid.* λίμνην) πόλιν *Pc.* *l.* 4. ἥγηνται) ἄγηνται *F.* Vide ad II. 40, 3. *l.* 5. τρέφουσι *Med. Ask. Pass.* [*F. Paris.*] ἐκτρέφουσι *Ald.* et alii. *l.* 6. λίθινα) λιθωτὰ *Arch. Vind.* — *Pb. Pd.* *Ibid.* χρύσεα) χρύσινα *F.* *l.* 7. ἐνθέντες *Med. Ask.* [*F. Paris.*] ἐσθέντες *Arch. Vind.* cum *Ald.* et aliis. *Ibid.* ἀμφιδέας habet *Suidas.* Wess. — Et paulo commodius *Zonaras* in Lexic. p. 151. Ἀμφιδέας, ἁλύσεις, παρ' Ἡροδότῳ· οἱ δὲ ψέλια ἢ περισκελίδας. *Ead. l.* προσθίους *Ask. Pass.* — et *F.* quos secutus sum. ἐμπροσθίους *ed. Wess.* cum aliis. *l.* 8. ἀποτακτὰ scripsi cum *F. Pc.* (nescio an et *Pa.*) *Pb. Pd.* et sic etiam *Ald.* pro quo ἀπότακτα inde a *Steph.* vulgabatur, haud magnâ quidem differentiâ; sed istud tamen commodius, nec enim tam ex τακτὸς compositum voca-

bulum, quam rectà a verbo ἀποτάσσω formatum. Conf. *Animadv.* nostras in *Athen.* X. c. 41. (T. V. p. 434.) quo loco ἀπότακτος vel ἀποτακτὸς non *prohibitus* significat, ut exponit *Schneider* in Lex. crit. sed *statutus, definitus*, ut h. l. apud Nostrum. *l.* 9. ζώοντας) Ionicum verbum dedit nobis ms. *F.* Alii vulgo ζῶντας. *Ibid.* ταριχεύοντες *Med. Ask. Pass.* [*F. Pd.*] ταριχεύσαντες *Ald.* et ceteri. — Sic *Pa. Pc. Pd.* In *F.* est θάπτουσι ταριχεύοντες. *l.* 15. τοῖσι ἐν τῇσι) Abest τοῖσι *Arch. Vind.*

CAP. LXX. Lin. 2. ἐμοί γε *Arch. Vindob. Ald. Rem.* recte. Vide *Gron.* supra c. 53. ἐμοὶ, absque γε, *Med.* [*F.*] *Ask. Pass.* — quos nunc secutus est *Gron.* qui supra ἐμοί γε defenderat. Parum autem utique refert. *l.* 3. νῶτον ὑὸς *Med. Ask. Pass.* [*Pb. Pd.*] νῶτος ὑὸς *Arch. Vind.* συὸς *Ald. Paris. B.* — nostri *Pa.* et *Pc.* In *F.* υἱὸς male. *l.* 4. μετίει) Vitiose μετήει *F.* μετιεῖ ed. *Schaef.* nullâ caussâ. Vide ad I. 180, 5. *l.* 6. ζωὴν) Quam *Gregorii* observationem (Dialect. ion. §. 57.) hunc locum spectare *Koenius* ait, ea partim quidem hinc ducta est, partim vero ad VIII. 93, 11. spectat. *l.* 8. οἱ δὲ ἕλκουσι) Tria haec omittunt *Vind. Arch.* — et *Pd.* *Ibid.* ἐξελκυσθῇ) ἑλκύσθη *Arch. Vindob.* *l.* 9. θηρευτὴς *Med. Ask. Pass.* ora *Steph.* [*F. Pa. Pc. Pb.*] θηρευτὴρ *Ald. Arch. Vind. Rem.* — et *Pd.* *l.* 10. αὐτοῦ τοὺς) αὐτοὺς τοὺς *F.*

CAP. LXXI. Lin. 2. Παπρημίτῃ *Ald. Rem. Vind. Paris. B.* [et alii *Paris.*] cum *Edd.* Παπρεμίτῃ *Med. Ask.* [*F.*] Πατρημίτῃ *Arch.* *l.* 5. χαυλιόδοντας φαῖνον) χαυλιόδοντα, φαῖνον οὐρ. *Arch.* — ἵππου χαυλιόδοντος *Pb.* *l.* 7. δή τι παχὺ) δὴ παχύ τι. *F.* *l.* 7. ποιέεσθαι *Med. Ask. Pass.* [*F.* Puto et *Pb. Pd.*] *Aldus* et alii ποιέεται. — Sic *Pa. Pc.* Continuo dein vocab. ἀκόντια, quod agnoscunt libri omnes, praetermisit *Sch.* ut ex scholio adiectum.

CAP. LXXII. Lin. 2. ἥγηνται) ἅγηνται *F.* ut c. 69, 4. et alibi. *Ibid.* καὶ πάντων ἰχθύων *Med. Ask.* [*F.* et, ni fallor, *Pb. Pd.*] Alii καὶ τῶν ἰχθ. — Sic *Pa. Pc.* *l.* 3. τὸν καλεύμ.) τὸ καλ. *F.* *l.* 4. τοῦ Νείλου φασὶ εἶναι.) Sic *Pass. Vind. Ask. Arch.* — et *F.* quos secutus sum. Mutatâ verborum serie, εἶναι τοῦ Νείλου φασί *ed. Wess.* cum aliis.

CAP. LXXIII. Lin. 3. διὰ ἰτέων scripsi cum *F.* Vulgo δι' ἰτέων. *l.* 4. φοιτᾷν *Pass. Med. Ask.* [*F. Paris.*] φοιτῆν *Ald. Arch. Vind. Rem.* Superiora adtigit *Themistius* Or. XXXIII fine. WESS. *l.* 7, πτερῶν) πτερύγων *Arch.* — et *Pb. Pd. Ibid.* αἰετῷ) αἰετῶν *Arch. Vindob. l.* 10. ὁρμεώμενον) ὁρμεόμενον *Pa. l.* 11. ἐμπλάσσοντα) ἐμπλάσαντα ed. *Schaef.* commode, sed contra librorum omnium auctoritatem. *l.* 12. τῆς σμύρνης) τῇ σμύρνῃ *Arch.* τῆς σμύρνῃ *Vind. l.* 13. ᾠὸν) ᾠ ἰ ὸ ν, id est ᾠ ὄ ν, *F.* et sic rursus *l.* 16 et *seq.* Vide supra, c. 68, 8. *Ead. l.* ὅσον τε δυνατός ἐστι φέρειν) Sic *Ald. Vind. Rem. Arch. Par. B.* [immo *Parisini*, quod sciam, *omnes;* nisi quod τε omissum in *Pc.*] ὅσον τε δυνατὸς εἶναι *Med. Ask. Pass.* — et *F.* quod non erat aspernandum. *l.* 16. σμύρνῃ δὲ) Abest δὲ *Arch. Vind. Ibid.* κατ' ὅ τι) Sic *Ask.* non male. WESS. — Immo unice recte, quod recepi cum *Schaef.* pro vulgato καθότι, quod tenuerat *Wess.* cum aliis. In *F.* est κατότι. *l.* 17. ἐγκοιλήνας) ἐκκοιλήνας *Ask.* margo *Steph.* [et *F.*] non male. *Ibid.* ἐσκειμένου *Med. Ask. Pass.* [*F.*] ἐγκειμένου *Paris. B.* [immo *Pa. b. c. d.*] *Ald. Arch. Vind. Rem. l.* 19. κομίζειν μιν *Med. Ask. Pass.* [*F.*] μιν *Aldus* et alii non habent. — Abest quidem *Pa.* nescio vero an aliis *Paris.*

CAP. LXXIV. Lin. 1. οὐδαμῶς *Ask. Med. Arch. Pass. Vind.* [*F. Paris.*] οὐδαμᾶ vulgo. *l.* 2. φορέοντι) φέροντες *F. l.* 3. τοὺς θάπτουσι ἀποθανόντας) Sic *F.* quod mihi *Herodoteum* habere colorem visum erat. Vulgo alii τοὺς ἀποθ. θάπτ.

CAP. LXXV. Lin. 1. καὶ) κῃ *F.* Abest *Pd. l.* 3. περὶ τῶν πτερωτῶν ὄφιων) Abest περὶ *Arch. Vind.* [et *Pd.*] πτερωτῶν deflt *Med. Ask.* [*F. Pc.*] quod *Pass.* et alii bene servant cum *Aldo.* Mox ἀπικνόμενος et ἴδον *Arch.* — ἴδον recepit *Schaef. l.* 5. ἦσαν ἀκανθέων) ἦσαν τῶν θεῶν *F.* qui debuisse videtur ἦσαν τῶν ἀκανθέων, quod opportunum foret. *l.* 8. ἐν τῷ *Med. Pass. Ask.* [*F.*] Alii ἐν ᾧ. — Sic *Pa. Ibid.* καταχεχύαται) καταχεχύδαται *Arch. Vind.* quod quidem notabile. WESS. — Et recepere hoc *Schaef.* et *Borh.* me non probante. Illa δ litera succedit in sedem literae σ in verbis quae in ζω terminantur: sic κεχωρίδαται dicunt Iones, ἐσκευάδαται, ἀγωνί-

δαται, etc. quae formatio in verbis puris locum non habet. In *Pd.* scribitur κατακεχύδναται. *l.* 11. ἔαρι) ἦρι *F. Idem*que mox ὄφεις, pro ὄφις. *l.* 15. Ἀράβιοι deſit *Arch.* sed habet margo. *l.* 16. ὁμολογέουσι) οὐκ ὁμολ. *Pd.*

CAP. LXXVI. Lin. 1. τῆς μὲν ἴβιος *Medic. Pass. Arch. Ask. Vind.* Ex aliis μὲν exulat. — Caret μὲν *F.* sed habent puto *Paris.* omnes. *l.* 3. πρόσωπον δὲ *etc.* Citat *Greg. Corinth.* [Dial. ion. §. 59.] *l.* 4. μαχομένων *Pass. Med.* [et *F.* quod verum iudicavi.] μαχομενέων *Arch. Vind. Ald. Rem.* -- et sic *ed. Wess.* *l.* 5. ἤδε ἰδέη scripsi cum *F.* Vulgo ἤδ' ἰδέη. *l.* 6. δή εἰσι αἱ ἴβιες) Abest δὴ et mox αἱ *Arch. Vind. Pass.* — δὴ habent nostri omnes; αἱ vero abest *F.* et *Pa.* nec sane male. *Ib.* ψιλὴ *Ald. Vind. Arch. Rem.* [*Paris.*] et recte. ἡ ψιλὴ *Med. Ask. Pass.* — Sic et *F.* Placeret ἤδε. ψιλὴ τὴν κεφ. etc. *l.* 8. τοῦ αὐχένος *Ask. Med. Pass.* [*F.*] τοῦ deſit *Ald.* et aliis: [sic *Pa. Pc.*] etiam ante πυγαίου. Vide *Theon.* Progymnasm. p. 122. Wess. *l.* 10. μέλαινα recte dedit *F.* nempe μέλαινά ἐστι ἡ ἴβις κατὰ ταῦτα πάντα. Vulgo μέλανά ἐστι.

CAP. LXXVII. Lin. 4. διαχρέωνται) Wesseling. cum *Gron.* δὴ χρέωνται edens, haec adnotavit: „Sic *Med. Ask. Pass.* In reliquis διαχρέωνται. Leve discrimen est.“ — Cum *Med.* facit *F.* At particulae δὴ non erat hîc locus, nec ulla vis inest. Frequenti vero in usu apud Noſtrum est verbum διαχρᾶσθαι, quod etiam eodem hoc cap. *l.* 15. recurrit. Quare revocavi scripturam olim vulgatam, quam cum aliis tenent *Pb. Pc. Pd.* Commode etiam διαχρέονται scribitur in *Pa.* *l.* 6. ὑγιείην *Arch. Vind. Ask. Pass.* [*F. Paris.*] ὑγιήην *Ald.* et *Edd.* — scil. ed. *Steph.* et al. ante *Gronov.* Et revocavit hoc *Schaef.* ὑγιηίην ed. *Borh.* *l.* 9. ὑγιηρέστατοι *Pass. Med. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] ὑγιέστεροι *Arch. Vind. Eustath.* in *Dionys.* vs. 262. [et sic *Pb. Pd.* Quod vero ὑγιερέστεροι h. l. apud *Wess.* in *Var. Lect.* scribitur, id operarum errore commissum.] ὑγιέστατοι *Ald.* *Ibid.* ἀνθρώπων *Med. Ask. Pass.* [nec aliud adfertur ex *Pb. Pd.* In *F.* pervulgatum scripturae compendium ἄνων.] ἀνδρῶν *Ald. Arch. Vind. Eustath. Paris. B.* — Sic *Pa. Pc.* *l.* 10. Placuit δοκέειν

ἐμοὶ, quod dedit *F.* Vulgo ἐμοὶ δοκέειν. Suspicor vero et alios nonnullos codices cum *F.* consentientes iri repertum, si quis curatius inspexerit. Sed leviores huius modi varietates saepe negliguntur ab his qui veteres codices excutiunt. *Ibid.* εἵνεκεν) εἵνεκα *Med. Ask.* — et *F.* *l.* 12. ἄλλων πάντων) ἄλλων εἵνεκα πάντων *Ald.* et *Edd.* Abest εἵνεκα *Med. Ask.* [et *F. Pa. Pb. Pc.* recte id quidem.] Novem verba, τῶν τε ἄλλων usque ὡρέων, non habent *Arch. Vind. Valla.* — et *Pd.* *l.* 14. ὀλυρέων) ἀλλυρέων *Arch. Vindob.* — ὀλλυρέων *Pc.* cum *Ald.* *Ibid.* κυλλήστις *Medic. Ask. Pass. Valla* [*F.* et *Paris.* nisi quod κύλληστις habet *Pd.*] κολλήστις *Edd.* κολλῆς ora *Steph.* Vide *Athen.* III. 10. p. 114. Wess. — *Athen.* T. I. p. 443. nuperae ed. ubi κυλλάστις scribitur. *l.* 18. τεταριχευμένους *Remig. Arch. Vind. Pass. Med.* margo *Steph.* [*F. Paris.*] Vulgo τεταριχευκότες. *l.* 19. σμικρὰ *Arch.* Herodoti more. — Et sic ed. *Wess.* et seqq. consentientibus, ut videtur, *Pb. Pc. Pd.* Sed μικρὰ cum *Aldo* tenent alii, in his *F.* et *Pa.* *Ibid.* ὀρνιθίων *Ald. Arch. Vind. Rem.* [*Paris.*] ὀρνίθων *Med. Ask. Pass.* — et *F.*

CAP. LXXVIII. Lin. 1. τοῖσι εὐδαίμοσι) εὐδαίμοσι absque τοῖσι *Arch.* quomodo et in *Gronovii* editione, nescio an eius culpa. Wess. — Tenent τοῖσι alii omnes. *Ibid.* αὐτέων) αὐτων *F.* *l.* 2. γένωνται *Med. Ask. Arch. Vind. Pass. Ald.* [*F. Paris.*] γένονται [immo γεύωνται] vulgo, operarum peccato. *Ibid.* νεκρὸν ἐν σορῷ) ἐν σορῷ νεκρὸν *Pf.* *l.* 3. μεμιμημένον) μεμιγμένον, errore manifesto, *Editi* nonnulli. Wess. — Ex *Steph. ed.* 1. propagatus error erat. *l.* 4. ὅσον τε) Abest τε *Pf.* *Ibid.* πάντη) πάντη *F* Caeteroquin nil variant libri. *l.* 5. δίπηχυν *Med. Pass. Ask.* [*F.*] δίπηχυ *Ald. Paris. B.* [*Pa. Pc.*] διπλοῦν *Arch. Vind.* — et *Pb. Pd.* *l.* 6. τοῦτον) τοῦτο *Pd.* *Ibid.* πῖνέ τε) πίνευ τε *Pf.*

CAP. LXXIX. Lin. 1. χρεώμενοι) χρεόμενοι *Pa.* bene. *Idem*que mox ἐπικτέονται, pro ἐπικτέωνται. *l.* 2. ἄλλα τε ἐπάξιά ἐστι *Arch. Vind. Valla, Paris. A. B.* ἄλλα τε πολλὰ ἐπάξιά ἐστι *Edd.* ante *Gron.* ἄλλα τε ἅπαξ ἅ ἐστι *Med. Pass. Ask.* — et *F.* quod adoptavit *Gron.* *l.* 3 *seq.* ἄεισμα ἕν ἐστι, Λίνος, ὅσπερ ἔν τε Φοινίκη ἀοίδιμός

ἐστι) WESSELING. cum superioribus sic edens, ἄεισμα ἔνεστι Αἶνος, ὅσπερ ἔν τε Φοιν. ἀοίδιμός ἐστι, in *Var. Lect.* haec monuit: „Deſit Αἶνος *Arch. Vind. Valla:* tum scribunt ὥσπερ et ἀοίδιμόν τι." — Vulgatam olim scripturam tenent libri nostri; nisi quod Λίνος penacute scribit *Pa.* tum quod *F.* in contextu quidem ὥσπερ habet, sed ὅσπερ inter lineas; denique ἐν τῇ Φοινίκῃ *Pd.* pro ἔν τε Φοινίκῃ. In ed. *Reiz.* et *Borh.* ex *Wesselingii* coniect. scribitur ἄεισμα ἕν ἐστι, ὅπερ ἔν τε Φοινίκῃ ἀοίδιμόν ἐστι. Vulgatam cum *Wess.* tenuit *Schaef.* in qua mihi id unum maxime corrigendum visum erat, ut ἕν ἐστι, pro ἔνεστι, legeretur; tum ut Λίνος acuto accentu in penultima scriberetur, quemadmodum mox dein etiam noster cod. *F.* cum *Pa.* Λίνον et Λίνος scribit, ex constanti Graecorum usu. cf. *Athen.* XIV. 10 extr. *Hesych.* et *Suid.* in voc. denique *Homeri* Interpretes ad Ἰλ. σ'. 570. Nam, quod apud *Polluc.* IV. 53. Αἶνος vulgo scribitur, id singulare est et controversum. *l.* 4. καὶ ἄλλῃ) Sic bene *Ask. Arch. Vind. Pass.* [*F. Paris.*] Addunt ἐν alii. — Etiam *Gron.* καὶ ἐν ἄλλῃ, male. *l.* 5 *seq.* ωὐτὸς εἶναι τὸν οἱ Ἕλληνες) Sic *ed. Wess.* (positis quidem, pro more, punctis diaereticis super vocali) cum superioribus omnibus; nec ulla varietas ex *Wesselingii* codicibus vel ex nostris *Paris.* adfertur. Et tenuit hoc *Schaef.* nisi quod ὡὐτὸς cum *aspero spiritu* scribat; quod quidem commodius videri poterat, quum valeat ὁ αὐτός: (et ωὐτὸς pro αὐτὸς, non pro ὁ αὐτὸς, positum ait *Gregor.* Dialect. ion. §. 30.) sed *lenem spiritum* in hoc vocabulo et hîc et alibi tenet cum aliis noster cod. *F.* quare nec mutare sustinui; quum praesertim et aliâs, in multis, leni spiritu pro aspero utantur Iones. Iam vero *Reiz.* eumque secutus *Borh.* ex *Wesselingii* iterum coniect. sic edidere, τὠυτὸ εἶναι τὸ οἱ Ἕλληνες. *l.* 7. ἐν δὲ δὴ) ἓν δὲ δὴ *Arch.* male. *l.* 8. ἔλαβον) WESSELING. cum *Gron.* edens ὁκόθεν ἔλαβον τοὔνομα, haec adnotavit: „Sic *Medic. Arch. Ask. Vind. Rem. Pass.* ora *Steph.* sed τὸ οὔνομα tres medii. Vulgo ἔλαβε τοὔνομα." — ἔλαβον plurali numero agnoscunt etiam *F. Paris.* et *Valla;* unde satis adparet, ex coniecturâ primi editoris profectum

esse illud ἔλαβε quod *Aldina* editio dabat. τὸ οὔνομα vero vel τοὔνομα iidem omnes agnoscunt; quod quidem vocab. per errorem olim irrepsisse recte a *Wesseling.* observatum mihi visum erat, quare delevi cum *Reiz.* et *Borh.* Tenuit quidem τὸ οὔνομα *Schaef.* *l.* 10. Μανέρως) Μανερῶς margo *Steph.* et *Ask.* [item *F. Pa. Pc.*] Μάνερος *Arch. Vind.* — et *Pd.* Μάνερως apud *Athen.* lib. XIV. c. 11. Μανέρως, ut h. l. editur, sic vulgo apud *Hesych. Suid.* et *Polluc.* *l.* 11. Αἰγύπτου *Medic. Ask. Pass.* [*F. Pb.*] Αἰγυπτίων alii. — In his *Pa. Pc. Pd.* *l.* 12. ἄνωρον) ἄωρον *Arch.* — et *Pb. Pd.* *l.* 13. ταύτην πρώτην καὶ μούνην σφίσι γενέσθαι) Sic *Medic. Ask. Pass.* [*F. Pa. Pb. Pc.*] αὐτὴν καὶ μούνην σφίσι *Arch. Vind. Valla.* [et *Pd.*] Vulgo ταύτην μούνην εἶναι, καὶ πρώτην σφίσι γενέσθαι.

CAP. LXXX. Lin. 3. αὐτέων) αὐτῶν *F.* *l.* 5. τόδε μέντοι ἄλλοισι Ἑλλήνων οὐδαμοῖσι) Sic *Pass. Arch. Vind. Ask. Med. Ald.* [*F. Paris. Valla.*] Vulgo τόδε μέντοι ἄλλο. — Scil. ἄλλο ante *Gron.* edebatur ex *Stephani* tacita emendatione; quam revocavit *Schaef.* Mihi videtur ἄλλοισι (nisi aut intercidisse hîc olim aliquid, aut prorsus delendum statuas vocabulum) ita intelligendum ac si dixisset οὐδὲ ἐκείνοις (scil. Λακεδαιμονίοις) οὐδ᾽ ἄλλοις. Nec enim placet *Larcheri* ratio, qui totam hanc ῥῆσιν cum *Valla* ad praecedentia refert. *l.* 6. τῇσι ὁδοῖσι *Med. Vind. Arch. Ask. Pass.* [*F. Paris.*] et Edit. Genev. 1618. Vulgo τοῖσι, perperam.

CAP. LXXXI. Lin. 2. θυσανωτοὺς *Vind. Arch. Ask.* [*F. Paris.*] Alii θυσσανωτούς. — Sic et ed. *Gron.* cum aliis. *l.* 5. ὁμολογέουσι) ὁμολογέει *Vind. Arch.* *l.* 6 *seq.* καὶ Βακχικοῖσι, ἐοῦσι δὲ Αἰγυπτίοισι) Quinque ista verba non sunt in *Pass. Med. Ask.* [et *F.* Omisitque ea Wess. cum *Gron.*] sed exhibent eadem *Arch. Vind. Paris. B.* [immo *Pa. b. c. d.*] *Rem. Ald.* — Quamvis autem sint optimae alioqui notae codices in quibus haec verba desiderantur, probavi tamen *Reizium*, eadem restituentem; quem merito secuti sunt *Schaef.* et *Borh.* *l.* 7. Πυθαγορείοισι) Πυθαγορείοισι *Arch. Vind.* — *Pa. Pc. Pd.* *l.* 8. θαφθῆναι) θαφῆναι *Arch. Vind.* [*Pb. Pd.*] male. Lege *Eustath.* in Homer. p. 519, 41. — In *F.* in fine

lineae est θαφῆναι, sed superne ab eâdem manu adscripta θ litera facit θαφθῆναι. Sic θαφθεῖσι apud Nostrum VII. 228. quod l. c. adfert *Eustath.* ad Iliad. ε'. p. 323, 29. ed Bas. Conf. *Porson.* ad *Eurip.* Phoen. 986.

CAP. LXXXII. Lin. 2 ὅτευ ἐστί) οὔτε ἐστί *F.* prave. *l.* 3. ὁτέοισι) Sic *Paris. B. C.* [*Pa. b c. d.*] *Arch. Vind. Ald.* quod praestat. τέοισι *Med. Ask.* — et *F.* Nec vero hi ita male. *Ib.* ἐγκυρήσει) ἐγγηρήσει *Arch. l.* 6. σφι ἀνεύρηται) σφι εὕρηται *Paris. B.* [noster *Pa.*] *Arch. Vind. Ald.* σφιν ἀνεύρηται *Pass. Med. Ask.* ora *Steph.* — et sic post *Gron.* edidit *Wess.* et seqq. σφιν εὕρηται habent *Pb. Pd.* σφι ἀνευρηται scripsi cum *F.* et *Pc. l.* 7. τὸ 'πιβαῖνον) Vitiose τῶν ποιμαῖνον *F.*

CAP. LXXXIII. Lin. 4. Ἀθηναίης *Ald. Paris. B.* [*Paris.* omnes] *Arch. Vind. Rem.* Ἀθήνης *Med. Pass. Ask.* [*F.*] male. Vide *H. Stephanum* de Dial. p. 236. Wess. *l.* 7. Βουτοῖ πόλι) Βουτοπόλι *Ask.* Βουτοῖσι πόλι *Ald.* — quod correxit *Stephanus.* Βουτοῖ πόλει *F.*

CAP. LXXXIV. Lin. 4. κατεστέασι) κατεστεᾶσι *F. l.* 5. τῶν κατὰ νηδύν.) Sic *Ald. Arch. Paris. B.* [*Paris.* omnes.] *Vind. Rem.* τῶν non habet *Med. Ask.* — et *F.*

CAP. LXXXV. Lin. 2. ἐκ τῶν οἰκίων ἄνθρ.) ἐκ τῶν οἰκηΐων h. l. *ed. Wess.* cum aliis, et sic iterum *l.* 3. Et ad priorem quidem locum nihil varietatis ex aliis libris adfertur, ad posteriorem vero notavit Wess: „οἰκίων *Pass.* et *Ask.*" — idque *l.* 3. recepit *Schaef.* Utrobique οἰκιέων habet ms. *F.* Ego vero, utrobique *Herodotum* suo more οἰκίων scripsisse, mihi persuasi. Si οἰκηΐων (i. e. οἰκείων) voluisset, non ἐκ τῶν οἰκ. ἀνθρ. scripturus erat, sed τῶν οἰκ. absque praepositione. Porro ἡ οἰκίη, unde gen. plur. τῶν οἰκιέων, Nostro significat *familiam;* h. l. de *aedibus* agitur, quae ei sunt τὰ οἰκία. *Ibid.* τοῦ τις καὶ λόγος ᾖ) τοῦ ἄν τις malles; sed particula ista facile ex proxime praecedente phrasi hîc subintelligi poterat. *l.* 4. ἢ καὶ τὸ πρ.) Sic *Med. Ask. Pass.* [*F. Paris.*] Reliqui ἢ non habent. *l.* 5. οἰκίοισι nunc magno consensu dedere *Ask. Pass. Arch. Vind. Valla.* — et *F. Pa. b. c. d.* ubi vulgatum olim οἰκηΐοισι tenuit *Gron. Ibid.* αὐταὶ scripsi cum *F.* Vulgo αὗται. *l.* 6. στρωφώμεναι *Vind.* [*F. Pa.* et sic

recte *ed. Sch.*] στρεφόμεναι *Arch.* — στρεφώμεναι *ed. Wess.* cum aliis. στρεφόμεναι *Pd.* *l.* 6. ἐπεζωσμέναι) ὑπεζωσμέναι *Arch.* *l.* 7 *seq.* Sex verba σὺν δέ σφι usque πᾶσαι, exulant de *Arch.* *l.* 8. ἐπεζωσμένοι) ἐπεζωσμένοι *Arch. Vind.*

CAP. LXXXVI. Lin. 1. κατέαται) κατατετάχαται *Arch. Valla.* — Recepit hoc *Borh.* *l.* 3. νεκρὸς sine artic. *Ask. Arch. Vind. Pass.* [*F. Paris.*] et *Athenagoras* Legat. c. 25. p. 115. ubi his utitur. Aliis ὁ νεκρός. — Cod. *F.* aliâ copiâ hîc laborat, κομισθῇ νεκρὸς κομισθῇ. *Ib.* δεικνύασι *Med. Ask.* [*F.* Puto et *Pb. Pd.*] *Athenag. Pass. Thomas M.* in Ζευγνύασι. *Aldus* et alii δεικνύουσι. — Sic *Pa. Pc.* *l.* 5. αὐτέων cum aliis hic servat *F.* ubi est gen. foem. Sed mox idem *l.* 9. παρ' αὐτῶν, ubi masc. *l.* 6. τὸ οὔνομα) τὸ non est in *Vind. Arch.* et *Athenag.* — Abest etiam in *Pd.* qui, pro praecedente τοῦ, τὸ habet. *l.* 7. δεικνύασι *Pass. Med. Ask.* [*F.* et nonnulli ex *Paris.*] Ceteri rursus δεικνύουσι. — Sic *Pa.* *l.* 7 *seq.* Quatuor verba τε ταύτης καὶ εὐτελ. desunt *F.* *l.* 13. μυξωτήρων) μυκτήρων *Arch. Vind.* — μυξητήρων *Pd.* *Ib.* ἐξάγουσι) ἐνάγουσι *F.* *l.* 15. ἐγχέοντες φάρμακα) Sic *Pass. Ask. Vind. Arch.* — et *F.* Idque nobis commodius visum erat, quam quod habet *ed. Wess.* cum aliis, φάρμ. ἐγχ. *l.* 17. διηθήσαντες) θεραπεύσαντες *Pb. Pd.* *l.* 18. διηθέουσι) διηθεύουσι h. l. *F.* *Ibid.* τετριμμένοισι *Med. Pass. Arch. Ask. Vind. Rem.* [*F. Paris.*] ora *Steph.* Vulgo περιτετριμ. *l.* 19. ἀκηράτου) ἀκράτου *Vind. Arch.* *l.* 20. θυωμάτων *Ald. Rem. Paris. B.* [*Pa. b. c. d.*] *Vind. Arch. Rem. Eustath.* in Homer. p. 1488, 16. [Od. δ'. p. 157, 5. ed. Bas.] *Thomas M.* in voce. θυμιημάτων *Med. Ask Pass.* et *Steph.* margo. — Sic et *F.* *l.* 22. λίτρῳ *Pass. Med. Ask.* [*F. Pa.*] Plerique omnes νίτρῳ, quod in *Pass.* ut scholion. — νίτρῳ habent *Pc. Pb. Pd.* conf. c. 87, 11. *l.* 23. ἑβδομήκοντα) εὐδομήκ. *Vind.* et sic mox iterum. — pervulgato imperitorum scribarum errore. *Ibid.* τουτέων in foem. rursus servat *F.* *l.* 25. κατειλίσσουσι) κατειλήσουσι *F.* *l.* 26. βυσσίνης) συσσίνης *Vind. Arch.* *l.* 27. κόμμι) κόμμιδι Schol. Saugerman. — κόμι *F.* *Ibid.* τὰ πολλὰ scripsi cum *F.* ταπολλὰ vulgo. *Ead. l.* χρέωνται) χρέονται *Pa.* bene; sed nec vulgatum pravum. *l.* 30. ἐπερύγνῦσι)

ἐσεργνῦουσι *Arch. Vind.* — *Pd.* *l.* 31. Θηκαίῳ) Θηβαίῳ *Ask.* [et *F.* imperitâ literarum β et κ permutatione.] Quatuordecim verba, ἐν οἰκήματι usque νεκροὺς desiderantur in *Arch. Vind.* — item in *Pd.* et apud *Vallam*.

CAP. LXXXVII. Lin. 1. τὰ μέσα) τὰ abest *F.* *Ibid.* βουλομένους *Vind.* [ex quo recepit hoc *Wess.* At sic et *F.* et *Paris.*] Alii βουλευομ. — Non βουλευομ. sed βουλευμένους erat in edd. ante *Wess.* quod etiam tenuerat *Gron.* ne id quidem male, ab antiqua forma βουλέομαι *Ead. l.* πολυτεληΐην) πολυτελείην *Arch. Vind. Ask.* — *F. Pa.* *l.* 2. φεύγοντας *Pass.* cum *Med.* et ora *Steph.* [*F. Paris.*] Vulgo ἐκφεύγοντας. *Ibid.* τοὺς κλυστῆρας *Med. Ask. Pass.* [*F. Pb. Pd.*] Ceteris articulus abest. Vide *Polluc.* X. 150. Wess. *l.* 3. ἀπὸ κέδρου *Ask. Arch. Vind. Pass.* — Sic et *F.* et *Pd.* Vulgo ἀπὸ τοῦ κέδρου, quod tenuit *Wess.* cum *Gron.* et aliis edd. Nos inutilem abiecimus articulum. *l.* 4. ἐν ὧν ἔπλησαν) ἐν τῷ ἔπλ. *Pd.* *Ibid.* τοῦ νεκροῦ τὴν κοιλίην) τὴν κοιλ. τοῦ νεκρ. *F.* *l.* 5. κατὰ δὲ τὴν) κατά τε τὴν *F.* *l.* 8. κεδρίην) κέδρην *Vind. Arch.* — *Pb. Pd.* *l.* 11. λίτρον hîc, ut supra cap. 86, 22. dedere *F.* et *Pa.* quod non debui aspernari. Vulgo alii omnes h. l. νίτρον. *l.* 12. μοῦνον) μόνον *F.*

CAP. LXXXVIII. Lin. 2. ἢ τοὺς) Defit ἢ *Arch. Vind.* *Ib.* συρμαίῃ) συρμαίην hinc habet *Pollux* I. 247. et Suidas in voce. Wess. *l.* 3. τὰς ἑβδομ. *Med. Ask. Pass.* [et *F.* cum nonnullis ex *Paris.*] τὰς omittunt alii. — Sic *Pa.* et male id quidem, nam refertur articulus ad c. 86, 24 seqq. et ad c. 87, 7.

CAP. LXXXIX. Lin. 3. πλεῦνος) πλεῦνες *Arch.* *l.* 4. γένωνται) ἀπογένωνται requirebam, sed nil variant libri; et locum tueri vulgata scriptura potest. *l.* 5. ποιέουσι) ποιεῦσι *F.* *l.* 6. εἵνεκεν *Pass. Ask.* — et *F.* quod recepi cum *Schaef.* et *Borh.* pro vulgato εἵνεκα *Ibid.* μίσγωνται) μίσγονται *Vind. Arch.* *l.* 7. λαμφθῆναι) λαφθῆναι *Pass.* *l.* 8. κατεῖπαι) κατειπεῖν cum *Gronovio* edens Wess. adnotavit: „Sic *Med. Ask. Pass.* κατεῖπε *Vind. Arch.* κατεῖπαι *Ald Paris. B.* et alii.“ — Iam cum *Med.* quidem facit noster *F.* nec id male: nam sic persaepe εἰπεῖν legitur communi librorum con-

sensu. Sed paulo exquisitius et magis ionicum erat κατεῖπαι, (cf. *Gregor.* Dial. ion. §. 72.) quod cum *Ald.* et *Steph.* aliisque praefert etiam noster *Pc.* et ex quo manifeste corruptum est κατεῖπε, quod habent *Arch.* et *Vind.* Quare illud revocavi cum *Schaef.*

CAP. XC. Lin. 3. ἁρπαχθεὶς) ἁρπασθεὶς *Pb. Pd. l.* 4. τεθνηὼς) τεθνεὼς *Ask.* -- et *F.* τεθνηκὼς *Pd. Ib.* ἐξενειχθῇ) ἐξενεχθῇ *F. l.* 7. αὐτοῦ) αὐτῷ *Arch. Vind. l.* 8. οἱ τοῦ Νείλου) Abest οἱ *F. Pa. Pc. l.* 9. ἀνθρώπου *Pass. Med. Ask.* [*F. Paris.*] Vulgo ἄνθρωπον. *Ibid.* χειραπτάζοντες) χειραπάζοντες *Ask.* prave WESS.— Adoptavit tamen hoc χειραπάζ. *Schaef.* nec sine veri specie.

CAP. XCI. Lin. 1. φεύγουσι non legit *Arch.* nec *Vind.* nec mox *l.* 2. μηδαμᾶ. — Pro μηδαμᾶ constanter μηδαμὰ scribit *F. l.* 4. ἔστι) ἔτι *Vind. Arch. Ibid.* Χέμμις) Χέμις *iidem.* — et *F.* Sed idem *F.* infra (*l.* 29.) in Χέμμιος consentit. Mox πόλις abest *Ask.* Pro νομοῦ vero constanter est νόμου in *F.* male, quamquam sic etiam apud *Steph. Byz.* in Χέμμις, ubi haec citantur. *l.* 5. πόλι) πόλει *F. l.* 6. Περσέος) τοῦ Περσ. *Ask. Pass.* — Sic quidem WESS. ait in *Var. Lect.* sed vide paulo post quae ad *l.* 10. notamus. *Ibid.* πέριξ δὲ αὐτοῦ) π. δ. αὐτὸ *Arch. Vind.* — et *Pd. l.* 8 *seq.* Octo verba, ἐπὶ δὲ usque μεγάλοι, desunt *F. l.* 10. τοῦ Περσέος. Vulgo nude Περσέος *ed. Wess.* cum aliis. Placuit vero adiicere articulum, quem hîc dedit *F.* Eodemque suspicor pertinere scripturam τοῦ Περσ. quae in *Var. Lect.* apud *Wess.* ad alienum locum (*l.* 6.) relata est. *l.* 11. Χεμμῖται) Χεμῖται, et iterum *l.* 22. Χεμίτας, *Ask. Arch. Vind.* [*F.*] Conf. *Steph. Byz.* in voce, ubi his utitur. WESS.— Non haec, sed ista (quae *l.* 4 *seq.* leguntur,) citavit *Steph.* ἔστιν δὲ Χέμμις *etc. l.* 11. *et* 12. πολλάκι) Utrobique πολλάκις *Ask. Arch. Vind.* — et *F. l.* 13. σανδάλιον citat hinc *Pollux* VII. 86. WESS. *Ibid.* περιφορημένον) περιφορημένον *Pd. l.* 14. εὐθηνέειν) εὐθυνέειν *Ald.* WESS.— Correxit *H. Steph.* Citatur hic locus in *Zonarae* Lexic. pag. 920. ubi quidem perperam εὐθενέειν scribitur, contra manifestam Lexicographi mentem, qui modo monuerat, dicere quidem Atticos εὐθενεῖν, Iones vero εὐθηνεῖν. *Ibid.* ἅπασαν Αἴγυπτον *Medic. Ask.*

Arch. Vind. Pass. [*F. Paris.*] Vulgo ἀπ. τὴν Αἴγυπτ. *l.* 15. τάδε Ἑλληνικὰ) τὰ Ἑλληνικὰ *F.* *l.* 25. αὐτὸν ἐς Αἴγυπτον) ἐς Αἴγυπτ. αὐτ. *Arch.* *Ibid.* τὴν καὶ *Arch. Vind. Rem. Paris. B.* [et alii *Paris.*] *Aldus.* ἣν καὶ *Medic. Ask. Pass.* [*F.*] τὴν Ἕλληνες absque καὶ *Pd.* *l.* 29. Χέμμιος) Χέμιος *Ask.* — sed Χέμμιος *F.* cum aliis. *Ibid.* πεπυσμένον) πεπασμ. *Arch.* prave. — πεπυσμένου *F.* *l.* 30. κελεύσαντος) τελέσαντος *Pd.*

CAP. XCII. Lin. 2. ἕλεσι) ἕλλησι *Vind.* *l.* 4. τὰ ἄλλα scripsi cum *F.* Vulgo τἄλλα. Mox αὐτῶν idem *F.* pro more, non αὐτέων. *l.* 5. εὐτελέην *Arch. Vind.* — quod recepi cum *Schaef.* cf. *Koen* ad *Gregor.* Dial. ion. §. 41. Vulgo εὐτελείην, quod suo arbitratu in εὐτεληίην mutavit *Borh.* *l.* 6. et *seqq.* ἐπεὰν πλήρης *etc.* Exscripsit *Eustathius* ad *Homer.* p. 1616, 46. [ad Od. ι. p. 337 med. ed. Bas.] *l.* 9. δρέψωσι *Arch. Vind. Remig.* ora *Steph. Pass. Med. Ask. Eustath.* [*F.* et *Paris.*] Vulgo δρέψωνται. Vide *Gron.* Wess. — At nihil docet *Gron.* nisi consentire codicem *Med.* cum ora *Steph.* Caeterum speciosa utique scriptura est δρέψωνται, sed cedendum fuit codicum auctoritati. *l.* 10. ἐκ τοῦ μέσου τοῦ λωτοῦ) ἐκ μέσου τ. λ. *Vind. Pass. Arch.* [*F.*] Lege II. 97. Wess. — Quid huc faciat cap. 97. non video equidem: nam, quod ibi διὰ μέσου τοῦ πεδίου legitur, illius dictionis diversa videtur esse ratio. Ad rem ipsam quod pertinet, cum eo quod paulo ante dixit ἐὰν τὰ πεδία πελαγίσῃ, conferre cap. 97. iuvabit. *Ibid.* τῇ μήκωνι *Arch. Ald. Vind. Rem. Eustath.* τῷ μήκωνι *Medic. Pass. Ask.* — et *F Pc.* *l* 11. πτίσαντες *Vind.* et *Eustath.* l. c. et ad *Il.* δ'. p. 481, 30 [p. 367, 11. ed. Bas.] πτύσαντες *Arch.* Reliqui [ut *F. Pc.*] ὀπτήσαντες. — πτίσαντες tenent (ni fallor) *Pa. Pb. Pd.* *l.* 13. ἐγγλύσσει *Pass. Medic. Ask.* et *Hesych.* ἐγγὺς εἰ *Arch. Vind.* ἐγγλύσει *Ald. Paris. C.* Scholion in *Pass.* ἐγγλυκάζει. — In *F.* est pravum ἐγγλύσει. Ex *Paris.* nostris nil notatum; ut videantur, plerique certe, verum ἐγγλύσσει tenere. De adverbio ἐπιεικέως dubitari potest, utrum ad praecedens verbum pertineat, an ad sequens στρογγύλον. In cod. *F.* et in edd. ante *Wess.* nullibi in hac regione inciditur oratio: primus *Wess.* post ἐγ-

γλύσσει comma posuit, quem secuti sunt *Reiz.* et *Borh.* Mihi commodius *Schaef.* iungere ἐγγλύσσει ἐπιεικέως visus est; sic et *Valla*, reddens *suavitate praestanti.* *l.* 16. ἐκ τῆς ῥίζης) ἐκ τῆς γῆς *Vind. Arch. Valla.* — *Pb. Pd.* *l.* 17. ὁμοιότατον) ὁμοιότατος requirebam; sed nil mutant libri: quare adverbialiter accipiendum. *l.* 19. ταῦτα καὶ) καὶ ταῦτα καὶ *F.* *l.* 20. ἀνασπάσωσι) σπάσωσιν *Arch. Vind.* *l.* 21. τράπουσι) τρέπουσι solus *Pd.* *l.* 22. κάτω λελειμμένον) καταλελειμ. *Arch.* *l.* 23. οἱ δὲ ἂν) οἱ δὲ ἐὰν *Ask. Pass.* οἱ δὲ καὶ ἂν βούλ. κάρτα *Vind. Arch.* *l.* 24. τῇ βύβλῳ) Abest τῇ *Ald. Vind.* *Ibid.* κλιβάνῳ διαφανέϊ) *Eustath.* p. 975, 52. [p. 963, 32 seq. ed. Bas.] *Athen.* III. pag. 110. c. Wess. *Ibid.* πνίξαντες) *Hesych.* in voce. Wess. *l.* 25. αὐτῶν hîc agnoscunt omnes, non αὐτέων. *Ibid.* ζῶσι) Fors. ζώουσι scripserat auctor, ut alibi. *l.* 26. μούνων) μοῦνον *Arch. Vind.* — et *F.*

CAP. XCIII. Lin. 1. ἐν μὲν τοῖσι ποτ.) Desunt haec *Arch.* *l.* 3. ποιεῦσι) Sic *Med. Ask. Pass.* [*F.*] ποιέονται *Arch.* ποιέουσι *Edd.* cum *Paris. B.* — Hoc nonnisi ex nostro *Pd.* enotatum. *Ib.* οἶστρος) ἴστρος *Vind. Arch.* — οἶστρον *F.* *l.* 4. ἐς τὴν θάλασσαν) Abest τὴν *F. Pa.* *l.* 5. ἀποῤῥαίνοντες) ἀποραίν. *F.* et sic *l.* 11. iterum. *Ibid.* ἀνακάπτουσι) ἀνακλάμπτουσι *Ald.* et *Rem.* [Correxit *Steph.* consentiente ms. *F.* et aliis. Perperam vero ἀνακάμπτουσι *Pa. b. c. d.*] Glossa *Pass.* κατεσθίουσι. Vide *Aristot.* III. Gener. Anim. c. 5. Wess. *l.* 7. γένωνται) γίνωνται *F.* *l.* 9. θηλέων *Vind. Arch.* [*F.* et al.] θηλεῶν *Ald.* et *Edd.* — Sic *Pa.* contra Nostri morem. conf. c. 66, 7. *Ibid.* ἡγεύμεναι) ἡγεύμενοι *Vind. Arch.* *l.* 11. κατ' ὀλίγους) κατὰ λόγον corrigunt viri docti, praeter caussam, et contra librorum consensum. *l.* 12. ἔρσενες) ἔῤῥενες *Arch.* ἔρνεες *Vind.* *Ibid.* ἑπόμενοι *Med. Ask. Pass.* [*F.* et alii.] ἐρχόμενοι *Ald.* et *Paris. B. C.* — nostri *Pa. Pc.* *l.* 15. αὐτέων) αὐτῶν *F.* *l.* 16. *et* 17. ἐπ' ἀριστερὰ et ἐπὶ δεξιὰ) Sic disiunctim olim *Edd.* et sic mss. *F.* et *Pa.* Qua scripturâ repudiatâ *Wesseling.* ἐπαριστερὰ et ἐπιδεξιὰ scripsit, quem secuti sunt *Reiz. Schaef.* et *Borh.* Equidem, cum *Schneid.* in Lexic. cit. v. δεξιός, priorem probavi scribendi rationem. *l.* 21. ἵνα δὴ μὴ ἁμάρτοιεν) Sic *edd.* ante *Gron.* cum *Arch. Vind.*

et aliis, [in his *Pa. Pb.*] Abest δὴ *Med. Ask. Pass.* [et *F.*] Inde *Gron.* cumque secutus *Wess.* deleverunt particulam, cui non incommodus hic esse locus nobis visus erat. *l.* 22. πληθύεσθαι) πλήθεσθαι *Arch. Vindob.* haud male. Wess. *l.* 23. τὰ παρὰ) τὰ deſit *Arch. Vind. Pass.* *l.* 24. πίμπλασθαι, *et l.* 26. πίμπλαται, *Pass. Ask. Vind. Arch. Ald. Paris. B.* [immo *Pa. b. c. d.* et *F.*] πίπλασθαι et πίπλαται solus *Med.* ex quo recepere hoc *Gron. Wess.* et seqq. *l.* 25. πλέα) πελάγια *F.* *l.* 27. κόθεν δὲ) ὅθεν δεύτερον *Arch. Vind.* — *Pb. Pd.* *Ibid.* οἰκός scripsi cum *F.* et *Pb.* Alii vulgo εἰκός. In *Pd.* desideratur hoc vocab. *l.* 28. κατανοέειν commode dedit *F.* Alii vulgo κατανοεῖν. *l.* 29. ἐντεκόντες) Sic *Ask.* [et *F. Pa. Pb. Pd.* quod verum iudicavi, et iam ante nos recepit *Schaef.*] οἱ τεκόντες *Arch. Vind.* [et sic *ed. Reiz.* et *Borh.*] ἐκτεκόντες ed. *Wess.* cum ed. *Ald. Steph.* et *Gron.* *Ibid.* ᾠὰ) ὠϊὰ *F.* ut plerumque alibi; et sic idem mox ὠϊῶν, pro ᾠῶν. *l.* 32. οἱ ἰχθύες.) οἱ ἰχθύες οὗτοι. *Arch. Vindob.* uti *Ald.* [Sic et *Pa. Pc.*] οὗτοι ignorant *Med. Pass. Ask.* — et *F.* Puto et *Pb. Pd.* *Ibid.* τοὺς ἰχθῦς *Pass. Med. Ask.* [*F.* et al.] τῶν ἰχθύων *Arch. Vind.* et *Edd.* ante *Gronov.* — τοὺς ἰχθύας *Pa.*

CAP. XCIV. Lin. 1. Αἰγυπτίων) Αἰγύπτιοι *Arch. Vindob.* — *Pb.* *l.* 2. καλεῦσι) καλέουσι *F.* *l.* 3 κίκι *Arch. Vind. Rem. Paris. C.* [nostri *Pb.* et *Pd.* item *Valla*,] *Ald.* et ex hoc loco *Strabo* XVII. p. 1179. [p. 824. A. ed. Cas.] σίκι *Pass. Med. Ask.* — et *F. Pa. Pc.* *Ib.* παρὰ τὰ χείλεα) Abest τὰ *F.* *l.* 5. τὰ ἐν *Med. Ask. Vind. Pass. Arch.* Vulgo τὰ γὰρ ἐν. — Sic *F.* et *Pc.* scil. ut hoc referatur ad sequentia, ταῦτα ἐν τῇ Αἰγ. *Ibid.* Ἕλλησι) ἕλεσι *Arch.* *l.* 7. τοῦτον) τούτων *Arch. Vind.* *l.* 8. ἀπιποῦσι) ἀπειτοῦσι ora *Steph.* ἀπητοῦσι *Ask.* — In *ed. Ald.* erat ἀπειποῦσι, quod ipsum habet etiam noster *F.* et *Pa.* Id tenens *Steph.* in *ed.* 1. adscripsit margini ἀπειτοῦσι: in *ed.* 2. vero ἀπιποῦσι in contextu correxit, adposito rursus in ora vitioso verbo ἀπειτοῦσι, quod (nescio unde arreptum) ex ἀπηθοῦσι corruptum se suspicari profitetur in *Praefat.* ad *ed.* 2. *l.* 9. ἀπ' αὐτοῦ *Med. Pass. Ask.* [*F.*] Aliis ἀπ' deest. *Ibid.*

συγκεμίζονται) συγκεμίζουσι *Arch. Vindob.* *l.* 11. βαρέαν) Sic *ed. Wess.* cum aliis; nec aliud, quod sciam, habent mssti, nisi quod βαρείαν est in *F.* βαρέην sua auctoritate edidit *Borh.*

CAP. XCV. Lin. 3. ἐλέων) ἐλαίων *F.* *l.* 4. ἐς οὗς) ἐς τοὺς ed. *Borh* *Ibid.* κοιμέονται *Ald. Paris. B.* [*Paris.* omnes, quod sciam.] *Rem.* cum *Edd.* Alii, ut *Med. Ask. Arch.* κοιμῶνται, spretâ ionicâ specie. WESS. — κοιμέωνται *F.* *l.* 7. αὐτέων) αὐτῶν *F.* *l.* 8 ἔκτηται κέκτηται *Med. Pass.* [et *F.*] In aliis ἔκτηται cum *Aldo.* *Ibid.* τῆς μὲν ἡμέρης) Sic *Pass. Ask. Arch.* — et *F.* quod praetuli cum *Schaef.* et *Borh.* Vulgo τῆς ἡμ. μὲν, quod tenuit et *Wess.* cum *Gron.* *l.* 10. ἐνδὺς, ὑπ' αὐτῷ καθ.) ἐνδὺς ὑπ' αὐτὸ, καθεύδει *Arch. Vind.* - et *F.* ὑπ' αὐτὸν *Pa. Pc.* *l.* 12 ἐνελιξάμενος *Pass. Medic. Ask.* [*F.*] ἐλιξάμενος *Ald. Paris. B.* [*Pa. Pb.*] εἰλιξ. *Arch.* *Ibid.* εὕδῃ) εὕδει *F.* male. *l.* 13. ἀρχὴν) τὴν ἀρχὴν *Arch.*

CAP. XCVI. Lin. 2. ὁμοιοτάτη *Vind. Arch. Steph.* ora, *Pass. Med. Ask.* [*F. Paris.*] Vulgo ὁμοίη. *l.* 4. διπήχεα) διπήχεια *Arch.* et mox iterum. *l.* 6. ναυπηγεύμενοι) ἀπηγεύμενοι *Ask.* *Ib.* τοιόνδε) τοιοῦτονδε *Arch. Vind.* *l.* 7. τῷ τρόπῳ τούτῳ *Ask. Pass.* — et *F.* quod recepi. Alii vulgo τῷ negligunt. *l.* 8. ἐπιπολῆς) ἐπὶ πολλῆς *Vindob. Arch.* - *F. Pd.* *Ibid.* τείνουσι *Ald. Vind. Rem. Arch. Paris. B. C.* [*Paris.* omnes, et *F.*] τίνουσι *Med. Ask. Pass.* perperam. — quod quidem recipere non dedignatus erat *Gron.* *l.* 9. ἁρμονίας *etc.*) *Eustath.* in Odyss. p. 1532, 56. [p. 220, 28. ed. Bas.] et *Hesych.* in Ἐπάκτωσαν. *l.* 10. ἓν ποιεῦνται) εὖ ποιεῦνται *Arch. Vind.* *l.* 11. διαβύνεται *Pass. Ald. Med. Ask.* [*F. Paris.*] διαδύνεται *Arch. Vind.* Alii διαβαίνεται. — Sic *ed. Steph.* eiusque sequaces. *l.* 13. δύνανται *Med. Ask.* ora *Steph. Pass.* [*F.*] δύναται *Edd.* cum aliis. — Sic *Pa. Pb.* *l.* 14. κομίζεται) κομίζονται *F.* *l.* 16. ῥιπεῖ καλάμων) ῥιπικαλάμῳ *Arch. Vindob.* Confer *Suid.* v. Ῥιπίς. — ubi quidem mendose ῥιπὶς, pro ῥίπος. Conf. *Wess.* ad *Glossas* ex *Herod.* lib. II. *Ibid.* τετρημένος) τετριγμένος *Vind.* — τετριμμένος *F.* *Ead. l.* διτάλαντος μάλιστά κη σταθμὸν) μάλ. κη σταθμῷ διτάλ. *Arch. Vind.* *l.* 22. ὄπισθεν ἐπελκόμενος) Sic *Arch. Ald. Vind. Paris. B.* [noster *Pa.* quod re-

vocavi cum *Schaef.*] ὄπισθεν ἑλκόμενος *Pass. Medic. Ask.* — *F.* et alii: et sic ed. *Wess.* cum *Gron.* Forsan vero ὄπισθε scripsit auctor, ut paulo ante et alibi.

CAP. XCVII. Lin. 1. αἱ πόλις *Ald. Rem. Paris. B.* [*Paris. omnes*, quod sciam.] αἱ πόλεις *Med. Ask. Arch* Prius Iones malunt. WESS. — αἱ πόλιες *F.* ne hoc quidem male; et sic iterum idem *F.* et *Pa.* paulo post. *l.* 3. πόντῳ *Med. Arch. Ask. Pass. Vind.* ora *Steph.* [*F. Pb. Pd.*] Alii κόλπῳ. — Sic *Pa. Pc.* *Ib.* τὰ μὲν γὰρ) Abest γὰρ *Arch.* *l.* 4 *seq.* ὑπερέχουσι. *etc.*) ὑπερέχουσαι πορθμεύονται· ἐπεὰν ὦν τοῦτο *Valla, Arch. Vind. l.* 6. κατὰ τὰ ῥέεθρα) Abest τὰ *F.* *l.* 7. ἀναπλώοντι) ἀναπλέοντι *F.* *l.* 9. οὐκ οὗτος) Sic *Arch. Vind.* et *Valla.* — Recepi hoc cum *Schaef.* Vulgo οὐδ' οὗτος. *l.* 10. Ναύκρατιν) Ναυκράτιν *Arch.* Νηυκράτιν *Vind.* *l.* 11. Ἄνθυλλάν τε) Ἄνθυλλάν τε *F.* sed Ἄνθυλλα *idem* cap. seq. recte. Ἄνθυλλαν habet hinc *Steph. Byz.* in voce. *l.* 12. τὴν Ἀρχ.) Deest τὴν *Arch. Vind.* [et *Pd.*] Vide *Steph. Byz.* in voce. WESS. *Ibid.* καλευμένην) κελευομένην *F.*

CAP. XCVIII. Lin. 1. Τουτέων (ad πόλεις relatum) cum aliis omnibus tenet *F.* *l.* 4. ἐξ ὅσου) ἐξ ὅτου *Arch.*

CAP. XCIX. Lin. 1. ἐμὴ) *Vind. Med. Pass. Ask. Arch.* [*F. Paris.*] ἐμοὶ alii. — Sic *Edd.* ante *Gronov. l.* 3. προσέσται) πρόσεστι *Arch.* *l.* 4. δὲ αὐτοῖσί τι καὶ τῆς ἐμῆς ὄψιος) Sic *Med. Ask. Vind. Arch.* [*F. Pb. Pd.*] Vulgo δέ τοι καὶ αὐτοῖσι τὶ καὶ τῆς ἐμ. ὄψ. — Sic *Pc.* δέ τι καὶ αὐτοῖσί τι *etc. Pa.* quod probaturus eram, si posterius τι abesset. *Ibid.* Μῆνα *Ald. Remig.* cum *Edd.* [nempe *ed. Steph.* eiusque sequacibus.] Μῖνα *Med. Ask. Arch.* [*F. Pa. Pb. Pc.* et *Valla.*] et sic mox iterum. — Ex *Pd.* nil adnotatum, nec ex aliis codd. apud *Wess.* Conf. supra, c. 4, 17. *l.* 5. τὸν πρῶτον βασιλεύσαντα) Sic *Arch. Vind.* [*Paris.* et *Valla.*] Vulgo τὸν omittunt. — Omittit *F.* cum aliis: sed bene adiicitur, refertur enim ad id quod iam supra dixerat c. 4. *l.* 6. τοῦτο μὲν *Arch. Pass. Vind. Ask.* [*F. Pb.*] Alii τοῦτον μέν. — Sic *Pa. Pc. Pd.* cum *Edd.* ante *Wess.* *Ibid.* καὶ τὴν Μέμφιν *Med. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] Ignorant καὶ *Ald. Vindob. Rem. Arch.* — Et deest particula *ed. Wess.* et aliis praeter *Gron.* Habet autem eamdem

haud dubie etiam cod. *Pass.* e quo nihil h. l. adnotatum repererat *Wess.* quoniam ille codex cum ed. *Gron.* collatus est. *l.* 7. ψάμμινον ora *Steph. Pass. Ask. Medic.* [*F.*] ψίμμινον *Vindob. Arch.* [*Pb. Pd.*] Alii ψάμμιον cum *Aldo.* — Sic *Pa. Pc.* *l.* 9. τὸν πρὸς) Deest πρὸς *Arch. Vind.* *l.* 12. ὅς ἀπεργμένος) ὡς *Ald. Vind. Arch. Ask.* — et *F.* ὅς correxit *Steph.* in ed. 2. et habet hoc *Med.* (certe tenuit *Gron.*) et mss. *Paris.* Puto et *Pass.* Tum vero ἀπεργόμενος *F.* et *Pd.* *l.* 13. φραστόμενος) Φραστόμενος *Arch. Vindob.* — et *F.* *l.* 14. ἐθελήσει *Vind. Arch.* [*F.* et *Paris.*] Alii ἐθελήσοι. — Sic *Edd.* ante *Wess.* *l.* 16. ὡς δὲ τῷ) τῷ δὲ, absque ὡς, *Arch. Vind.* — Sic et *Pb.* *Ibid.* Μῆνι) Μὶν *Pa. Pb. Pc.* et sic ed. *Gron.* cum *Med.* In *F.* est Μηνὶ, sed superne (nescio an ab eâdem manu) indicatur scriptura Μινί. *l.* 18. ἐν αὐτῷ *Ald. Paris. B. C.* [*Paris. omnes*, ni fallor,] *Arch. Vind.* Deest ἐν *Pass. Med. Ask.* [et *F.*] nullo iure. Wess. — Possit tamen αὐτῷ pro ἑαυτῷ accipi, *condidisse sibi urbem.* Caeterum aut ἐν αὐτῷ aut αὐτοῦ legerat *Valla*, reddens *ibi.* *l.* 20. περιορύξαι) περιόρυξε *Arch.* *l.* 21. καὶ πρὸς ἑσπέρην *Med. Vind. Ask. Pass.* [*F. Paris.*] Ceteri praepositionem non habent.

CAP. C. Lin. 2. βύβλου) βύβλων *Ald.* et ora *Steph.* nec male. βίβλων *Arch.* — βύβλου primus in contextu posuit *Steph.* et habent hoc *F. Paris.* et alii βύβλων revocarunt *Schaef.* et *Borh.* *Ibid.* βασιλήων) Sic *Arch.* recte: [ex quo hoc recepit *Wess.* nescio an consentientibus *Paris.*] βασιλέων vulgo. — Sic *F.* cum aliis. Mox τε post τριηκοσίων abest *F.* *l.* 3. τοσαύτῃσι γενεῇσι) τοσ. δὲ γεν. *Arch. Vind.* [*Pb. Pd.* Et sic *ed Wess.* et seqq.] Alii δὲ ignorant. — Sic *F. Pa. Pc. Med.* et alii cum *Ald.* quorum auctoritatem secutus delevi particulam. *l.* 6. τόπερ τῇ *Ald. Paris. B. C.* [*Pa. b. c*] *Rem. Vind. Arch.* τόπερ ἐν τῇ *Pass. Med. Ask.* [*F.*] Vide *Ioseph.* Antiq. VIII. 6, 2. Wess. — Qui ἐν τῇ habent, debuerant fortasse καὶ τῇ. In *Pd.* est τόπερ τῆς Βαβυλωνίης. *l.* 7. ἀδελφεῷ) ἀδελφεὸν *Arch.* *Ibid.* βασιλεύοντα) βασιλεύσαντα *idem.* *l.* 10. διαφθεῖραι δόλῳ) δόλῳ διαφθεῖραι *F.* *l.* 11. ὑπόγαιον, καινοῦν) ὑπόγεον, καὶ νῦν *Arch. Vind.* Explicat *Suidas* in Καινοῦν, et schol. *Pass.* Con-

iecturam *Toupii*, ξεινῶνα μὲν τῷ λ'γῳ, in contextum recepit *Borh.* *l.* 12. καλέσασαν *Med. Ask. Pass.* ora *Steph.* [*F. Paris.*] καλέεσαν *Vind. Arch.* καλέουσαν *Ald.* et *Edd.* *l.* 13. ἤδεε) ἤδε *Arch. Vind.* — et *Pd.* *l.* 16. αὐτήν μιν *Med. Ask. Vind. Arch.* [*F. Paris.* et haud dubie *Pass.*] Alii cum *Ald.* αὐτὴν μέν. *Ibid.* ἐξέργαστο) ἐξεργάσατο *Arch.* ἐξέργατο *Vind.* *l.* 17. σποδοῦ) σπονδῆς *Arch.*

CAP. CI. Lin. 1. οὐδεμίην) οὐδεμίαν *F.* suo more in hoc voc. *l.* 3. Μοίριος) Μύριος *Vind. Arch.* — et *Pb.* *l.* 4. βορῆν recte *Pass.* [*F. Pb. Pc. Pd.* quod recepit *Wess.*] Ceteri βορέην. Vide II. 149. — At nec hoc damnandum. *l.* 5. περίοδος *Med. Arch. Ask. Pass. Vind.* [*F. Pa. Pb. Pd.*] περίμετρος vulgo. — Sic *Pc.* *l.* 6. πυραμίδας τε) πυραμῖδάς τε *F.* Et sic idem etiam alibi (quod supra adnotare neglexi) πυραμῖδας penultimâ cirmcumflexâ scribit. *l.* 9. οὐδένα ἄλλων) ἄλλων οὐδένα *F. Pa.*

CAP. CII. Lin.. 2. βασιλέος *Ald. Arch. Ask.* [*Paris.*] Alii βασιλέως. — Sic *F.* *Ibid.* ἔην) ἦν *Arch. Ask. Vind.* — et *F.* Sed ἔην ex *ed. Ald.* propagatum tuetur *Med.* (certe ed. *Gron.*) et *Paris.* *l.* 3. ἔλεγον omittunt *Vind.* et *Arch.* *Ibid.* πλοίοισι) πλόοισι *Pa. Pc.* *l.* 5. παρὰ τὴν *Med. Ask. Arch. Vind. Pass.* ora *Steph.* [*F. Paris.*] Alii περὶ τὴν cum *Aldo.* — Hi *alii* nulli fere fuerint. *l.* 7. οὐκέτι *Arch. Ask. Vind. Med. Pass.* [*F.* et *Paris.* nonnulli.] μηκέτι *Edd.* — Sic *Pc.* *Ibid.* ὡς ὀπίσω) Sic iidem qui supra, cum *Rem.* et *Aldo.* ὡς vulgo abest. Wess. — Nempe vocula ὡς per operarum negligentiam omissa erat in *Steph. ed.* 2. qui error propagatus est in ed. *Iungerm.* et *Gal.* *l.* 9. στρατιὴν πολλὴν λαβὼν *Arch. Vind. Paris. C.* [immo *Paris. omnes*, quod sciam] Ceteri στρατ. πολλὴν τῶν λαβών. — Sic sane non modo *Ald.* et *Steph.* sed et *Gron.* adeoque et ms. *Med.* Et sic etiam *F.* in quo tamen ab antiqua manu ut suspecta notatur vocula τῶν, quae utique non habet quo referatur, nisi intercidisse statuas vocab. Αἰγυπτίων. In eodem *F.* transposita sunt verba, πολλὴν στρατιήν. *l.* 10. ἐμποδὼν) ἐμποδὸν *Arch. Vind.* *l.* 11. αὐτέων) αὐτῷ *F.* qui αὐτῶν de-

bucrat. *Ibid.* καὶ δεινῶς) Copulam non habet *Arch.* nec *Vind.* — nec *Pb. Pd.* *l.* 12. περὶ τῆς ἐλευθερίας. Praepositionem delevit *Schaef.* invitis libris omnibus. *Ibid.* ἐνίστη *Med. Pass. Ask. Vind.* [*F. Paris.*] Ceteri ἀνίστη. *l.* 14. δυνάμι *Med. Pass. Ask. Vind.* Vulgo δυνάμει. — Sic *F. Pa.* *l.* 15. ὁτέων δὲ) καὶ τέων δὲ *F.* *l.* 16. τὰς πόλις *Par. B.* [*Paris.* omnes.] *Vind. Rem. Ald.* πόλιας *Pass. Med. Ask.* [*F.*] πόλεις *Arch. Vind.* Vide c. 108. 121. 177. Wess. — Quod pro scripturâ πόλις idem *Vind.* testis citatur, qui cum *Arch.* πόλεις habet, id temere factum esse adparet. *l.* 17. καὶ τοῖσι) καὶ abest *Pc.* *l.* 18 προσενέγραφε *Med. Vind. Ask. Pass.* [At *Vind.* rursus furtim huc irrepsit: nominandi autem hîc nobis *F.* et *Paris.*] προσανέγραφε *Ald.* et alii cum *Eustath.* in Homer. p. 688, 42. [p. - - - ed. Bas.] προσανέγραψε *Arch. Vind.* *l.* 19. εἴησαν *Pass. Med. Ask.* [*F.*] ἦσαν *Ald. Arch. Vind.* et ceteri. — Sic *Pa. Pd.*

CAP. CIII. Lin. 1. Ταῦτα δὲ) Sic *Ask.* — et *F.* quod verum iudicavi. Ταῦτα δὴ vulgo. *l.* 4. καὶ προσώτατα *Pass.* — et *F.* recte: et sic iam ante nos ed. *Schaef.* et *Borh.* Alii vulgo καὶ οὐ προσώτατα. *Ibid.* στρατός) Σέσωστρις *Arch.* nec male. Vide c. 107. Wess. *l.* 6. τὸ δὲ) τῷ δὲ *Arch.* *l.* 7. Φάσι) Φάσει *Vind. Arch.* *l.* 8. τὸ ἐνθεῦτεν ἀτρεκέως) ἀτρεκ. τὸ ἐνθ. *iidem.* *l.* 10. ὅσον δὴ, αὐτοῦ κατέλ.) δὴ et αὐτοῦ desunt *Arch.* et *Vind.* — αὐτοῦ deest *Pd.* ὅσον δὴ disiunctim scripsi cum *F.* et *Pa.* Vulgo ὁσονδή. *Ibid.* κατέλιπε *Ald. Vind. Arch. Paris. B. C.* [et ceteri *Paris.*] *Rem.* quod malui. καταλείπει *Med. Ask.* — et *F.* *Ead. l.* τῆς χώρης) τοῦ χώρου *Arch. Vind.* *l.* 11. τῇ πλάνῃ *Ald. Arch. Med. Ask. Pass.* [*F. Paris.*] optime. Vulgo ἐν τῇ πλ. — Vocula ἐν operarum vitio primum in *Steph. ed.* 2. comparet: inde in alias edd. ante *Gron.* migraverat. *l.* 12. ἀχθεσθέντες) ἀχθέντες *Vind. Arch.* — *Pb. Pd.*

CAP. CIV. Lin 2. οἱ Κόλχοι) Articulus non est in *Vind.* ἐόντες τῇ χροιῇ Αἰγύπτιοι *Arch.* Citat haec *Theo* Progymn. p. 49. Wess. — Codicem *Arch.* secutus *Schaef.* parum commode sic edidit, ἐόντες τῇ χροιῇ οἱ Κόλχοι Αἰγύπτιοι. De *colore* paulo post loquitur auctor;

inde scholion hîc olim aliquis adscripserat τῇ χροιῇ, quae verba dein in cod. *Arch.* perperam in contextu posita sunt, loco istorum οἱ Κόλχοι. *l.* 4. εἰρόμην *Arch. Vind.* Alii omnes ἠρόμην, contra morem. — ἠρόμην habet *F.* suo more; sic vero h. l. etiam *Pa.* *l.* 6. Αἰγύπτιοι) οἱ Αἰγ. *F.* commode. *l.* 8. μελάγχροες) μελάχροες *Vind. Arch.* *Ibid.* οὐλότριχες) Habent hinc mssti *Pollucis* II. 23. et *Eustath.* in *Dionys.* vs. 689. Wess. *l.* 9. ἀνήκει) ἀφήκει *Arch.* *l.* 10. τοισίδε) τοῖσι δὴ cum aliis edens Wess. adnotavit, δὲ pro δὴ scribi in *Ask.* et *Arch.* Inde τοισίδε hîc rescribendum censuit *Werfer.* in Act. Philol. Monac. T. I. p. 98. et sic iam ediderat *Schaef.* recte. conf. I. 31, 34. τοῖσι δὲ habet etiam h. l. *Pd.* τοῖσιδε *Pa.* Et sic suspicor etiam fuisse in *F.* in quo quidem hac ipsâ parte lacerum erat folium, refartum quidem hodie, sed ita ut haud adpareat quid olim inibi scriptum fuerit. *Ibid.* καὶ μᾶλλον) Sic *Pass. Med. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] Ceteri καὶ non legunt. *l.* 11. καὶ Αἰθίοπες) Desunt haec *Pc.* *Ibid.* περιτάμνονται) περιτάμνουσιν *F.* *l.* 12. Σύροι *Pass. Med.* [*F.* Puto et *Pb.* et *Pc.*] Σύριοι *Ask.* [*Pa. Pd.*] et ceteri cum *Iosepho* Antiq. VIII. 10, 31. et Contr. Apion. I. 21. p. 453. Ἀσσύριοι *Africanus* in *Euseb.* Praep. Evang. X. 10. p. 490. Wess. — Mox vero *l.* 14. in Σύριοι δὲ consentiunt omnes. *Ead. l.* 14. pro οἱ περὶ est ὑπὲρ in *F.* *Ibid.* Θερμώδοντα καὶ Παρθένιον ποταμὸν) Θερμ. ποταμὸν καὶ Παρθ. *Arch. Vind.* nec dissentit *Eustath.* in *Dionys.* vs. 772. p. 243. [p. 136. ed. Oxon. 1717.] modo καὶ τὸν Παρθένιον scribatur, ut voluit. *Iosephus* editum servat. Wess. — Libri nostri nil mutant. *l.* 15. Μάκρωνες) *Macronas* hinc tetigit Criticus in *Apollon. Rhod.* I. 1024. *l.* 17. αἱ περιταμν. ἀνθρ.) ἀνθρ. οἱ περιτ. *Arch. Vind.* *Ibid.* μοῦνοι) μόνοι *F.* *l.* 18. Αἰγυπτίοισι) Αἰγύπτιοι *Vind. Arch.* *Ibid.* τὰ αὐτὰ *Vind.* — unde hoc recepi cum *Schaef.* et *Borh.* Alii vulgo ταὐτά. *l.* 22. τεκμήριον *Med. Ask. Pass.* ora *Steph.* [*F. Pa.*] μαρτύριον alii: ex glossa alterutrum. Wess. — μαρτύριον *Pb. Pc. Pd.* *l.* 24. ἀλλὰ τῶν *etc.*) Haec desunt in *Paris. A.* usque ad finem cap. errore scribae.

CAP. CV. Lin. 1. Φέρε νυν *Med. Ask. Vind. Arch.*

Pass. margo *Steph.* Φέρε δὴ vulgo. — Sic *Pa. Pc.* Φέρε νῦν *F.* *l.* 2. προσφερέες) προσβορέες *F.* *Ead. l.* et *seqq.* λῖνον *etc.*) Spectavit haec *Strabo* XI. p. 762. A. [p. 498. c. ed. Cas.] *Eustath.* in *Dionys.* vs. 689. *Schol. Apoll. Rhod.* IV. 277. Wess. — λίνον penacute scribit *F.* et sic mox iterum. *l.* 3. ἐργάζονται κατὰ τὰ αὐτά. καὶ ἡ ζόη *etc.*) Sic *Arch. Vind. Paris. C.* καὶ κατὰ ταὐτὰ *Med. Ask. Pass.* Copulam alii non habent Wess. — Copulam ante κατὰ ignorant *Paris.* omnes; sed agnoscit eam *F.* cum *Med.* et aliis. ἐργάζονται κατὰ ταὐτὰ *ed. Wess.* cum aliis: nos cum *Schaef.* et *Borh.* τὰ αὐτά scripsimus. Sed *ed. Gron.* sic habet, ἐργάζονται καὶ κατὰ ταὐτά. καὶ ἡ ζόη etc. adposita interpretatione, *linum, et quidem eadem ratione elaborant.* Quam scripturam prope aberam ut probarem, quum animadverti, codices illos, qui καὶ ante κατὰ interserunt, interpungere post ἐργάζονται, ac dein iungere ista, καὶ κατὰ ταὐτὰ καὶ ἡ ζόη etc. Sic sane noster *F.* et sic etiam esse in cod. *Med.* monuit *Gron.* in Notis: quam quidem rationem praecise damnatam nolim. *l.* 5. λῖνον δὲ) λίνων δὲ *Par. B.* [noster *Pa.*] Quae sequuntur, exscripsit *Pollux* V. 26. in quo lege, Ἡρόδοτος δὲ τὸ Κολχικὸν, ὅπερ ἐστι Φασιανὸν, ὑφ' Ἑλλ. etc. Wess. *Ibid.* Σαρδονικὸν) Σαρδωνικὸν *Arch.* — et *F. Pa.* Neutrum male. Σαρδινικὸν forsan malles cum *Larchero:* sed videntur ipsi Graeci vulgo subinde duo nomina gentilia, Σαρδωνικὸς et Σαρδιανὸς vel Σαρδιανικὸς, quorum alterum ad *Sardiniam* insulam, alterum ad *Sardes* urbem pertinet, inter se confudisse. Vide *Holsten.* ad *Steph. Byz.* p. 284. col. 1.

CAP. CVI. Lin. 1. Τὰς δὲ στήλας) Sic *Arch.* et *Vind.* [e quibus hoc primus recepit *Wess.* et consentiunt *Pb. Pc. Pd.*] Alii αἱ δὲ στῆλαι. — Sic *F.* et *Pa.* *Ibid.* ἵστα) ἵστη *Pb.* *l.* 2. κατὰ τὰς χώρας *Med. Arch. Vind. Ask.* ora *Steph. Pass.* [*F. Pa. Pb. Pd.*] Ceteri κατὰ χώραν. In *Pc.* est κατὰ χώρας, quod non spernendum. *l.* 4. ὄρεον) Sic *Arch.* [ex quo recepit *Wess.*] Vide II. 150. ὥρων *Ask.* [*F. Pa.*] ὥρον *Pass.* Vulgo ὤρεον. — ὄρεον ex uno *Arch.* receptum probavit *Koen.* ad *Gregor.* p. 190. (p. 407. nuperae ed.) *l.* 7 *seq.* ἐς Φώ-

κειαν ἔρχονται *Med. Ask. Vind.* **Pass.** [*F. Paris.*] ἐφ' ᾧ καὶ ἀνέρχονται *Arch.* non dissentiens admodum. Vulgo κατέρχονται pro ἔρχ. *l.* 8. ἑκατέρωθι *Med. Ask.* **Pass.** [*F. Pa.* nescio an et *Pb. Pd.*] Ceteri ἑκατέρωθεν. *l.* 10. τόξα *Ask. Arch. Vind. Med.* **Pass.** [*F. Paris.*] In aliis τόξον. — Sic *edd.* ante *Gron.* *l.* 11. σκευὴν) κατασκευὴν *Arch. Vind.* [*Pd.*] Explicat ὁπλισμὸν glossa **Pass.** *Ibid.* Αἰγυπτίην) Sic *mss.* omnes cum *edd.* Αἰγυπτίων casu irrepserat in *ed. Wess.* indeque in *ed. Reiz.* propagatum; tum et Αἰθοπίδα vitiose ed. *Reiz.* pro Αἰθιοπίδα. Perperam Αἰθιοπίην *Pb. Pd.* *l.* 15. ὤμοισι) νόμοισι *Arch.* In *Vind.* ὤμοισι, syllabae priori literâ ν superpositâ. — In vulgatum consentiunt caeteri omnes: unus *Borh.* ὅπλοισι edidit ex *Diod.* I. 55. *l.* 17. τὰ δὴ) τὰ δὲ *Arch.* *Ibid.* θεησαμένων) θεησάμενοι *Arch.* θεησαμένων *Vind.* *l.* 19. ἀληθινῆς) ἀληθείης *F. Pa.* *Ib.* ἀπολελειμμένοι) ἀπολελυμμένοι *Vind.*

CAP. CVII. Lin. 2. πολέας *Arch. Ald. Rem.* [*Pb. Pc. Pd.*] cum *Edd.* πολλοὺς *Med. Ask. Vind.* — *F. Pa.* *l.* 3. ἐγένετο) ἐγίνετο *Ask. Arch. Vind.* **Pass.** — sic et *F. Pa.* Vulgatum tenuit *Gron.* cum aliis. *l.* 5. Σέσωστρις) ὁ Σέσωστρ. *F.* *l.* 6. ξείνια) ξεινίᾳ *Pb.* Bene haberet ξεινίῃ, sed et probum vulgatum, in quod consentiunt reliqui omnes. *l.* 7. περινῆσαι) περινῆσαι, et mox περινήσαντα *Ask.* [*F.*] et **Pass.** cuius glossa σωρεῦσαι. Vide I. 50. Wess. *Ibid.* ὕλῃ) ὕλην *Arch.* *l.* 11. τοὺς δύο) τὰς δύο *Arch. Vind.* et ἐκτείνοντα pro ἐκτείναντα. *l.* 14. τοιούτῳ) τοιῷδε *Pa.* In *F.* per scribae oscitantiam praetermissa sunt verba καὶ δύο μὲν et reliqua usque ὁ Σέσωστρις, *l.* 1. cap. seq.

CAP. CVIII. Lin. 2. τισάμενος explicatur τιμωρησάμενος in **Pass.** *l.* 8. ὤρυσσον *Med. Ask.* **Pass.** ora *Steph.* [*F.* Puto et *Pb. Pd.*] διώρυξαν *Remig.* ὤρυξαν *Ald* et ceteri. — Sic *Pa. Pc.* *l.* 9. ἐποίευν *Ask.* [*F.* et alii.] ἐποίεον *Edd.* — Sic *Pa.* In *ed. Wess.* et *Reiz.* prave ἐποιεῦν, pro ἐποίευν. *Ibid.* ἱππασίμην) ἱππασίην *Arch. Vind.* *l.* 11. πεδιὰς πᾶσα) πᾶσα πεδιὰς *F.* *l.* 14. ὁ βασιλεὺς) οὗτος ὁ βασ. *Rem.* nec male. Wess. — Adoptavit hoc *Schaef.* sed nullus alius suffragatur codex. *l.* 16. ἔκτηντο) ἔκτηνται *F.* sed super αι est ο ab eadem manu. *Ibid.* τὰς πόλις) Sic *Ask. Med. Arch. Vind.*

Pass. Articulum reliqui praetereunt. WESS. — Sed habent eumdem et *F.* et *Paris.* *l.* 18. ἐχρέοντο et mox χρεόμενοι *Arch.* et *Vind.* quem in modum saepe *Hippocrates.* WESS. — Vulgo ἐχρέωντο et χρεώμενοι, et sic noster *F.* cum aliis, nec hi male, ut alibi docui. Sed recipere nunc cum *Schaef.* placuit scripturam per ο breve, qua etiam codicem *Pa.* in hoc verbo tantum non constantissime uti cum *Georgiades* noster, tum *Larcherus* adnotavit. *l.* 19. ἡ Αἴγυπτος) Abest ἡ *Ask.* — et *F.*

CAP. CIX. Lin. 3. ἴσον) ὅσον *F.* *l.* 5. ἐπιτελέειν *Ald. Arch. Vind. Paris. B.* [*Paris.* omnes.] *Rem.* Vide *Portum.* ἀποτελέειν *Med. Ask. Pass.* — et *F.* *l.* 6. τι παρέλοιτο) Desideratur τι in *Arch. Vind.* — et in *Pd.* cui mox etiam deest ἄν. *l.* 8. γέγονε) γεγονέναι *Arch. Vind.* *l.* 13. οἱ Ἕλληνες *Eustath.* in *Dionys.* vs. 588. cum *Ask.* et *Vind.* quod malui. Alii οἱ omittunt. WESS. — At agnoscunt οἱ etiam *F.* et *Paris.*

CAP. CX. Lin. 1. μὲν δὴ οὗτος *Arch. Med. Ask. Pass.* [*F. Paris.*] δὴ οὗτος δὴ vulgo. *l.* 3. Ἡφαιστείου) Ἡφαιστίου *F.* *l.* 4. et 5. πηχέων recte, Ionum more, *F.* et *Pd.* ut edidit *Schaef.* Alii vulgo πήχεων. In *ed. Ald.* priori loco πήχεων scribitur, posteriori πηχέων. πηχέων etiam correxi I. 183, 14. ubi quidem πήχεων habebat *F.* cum edd. *l.* 5. τῶν δὴ) τῶνδε δὴ edens WESS. adnotavit: „Sic *Arch. Vind.* bene. Vulgo τῶν δή." — At haud dubie verum erat τῶν, ionice pro ὧν positum, quod cum aliis habet noster *F.* et *Pc.* puto et *Pa.* meritoque praetulit hoc *Schaef.* *l.* 7. περιεῖδε) περιΐδε *Arch. Vind.* *l.* 8. οὔ οἱ) Abest οἱ *Vind.* et *Arch.* *Ibid.* Σεσώστρι *Vind. Arch. Ask.* [*F. Paris.*] Alii Σεσώστριϊ. *l.* 9. Σέσωστριν μὲν γὰρ) ὁ μὲν γὰρ Σέσωστρις *Arch. Vind.* *l.* 11. Δαρεῖον δὲ *etc.* Quinque verba non habent *Arch. Vindob.* et *Valla.* *l.* 12. ἱστάναι *Med. Ask. Arch. Vind. Pass.* [*F. Paris.*] Alii στάναι. *Ibid.* ἔμπροσθε scripsi cum *F.* pro vulgato ἔμπροσθεν. *l.* 13. ὑπερβαλλόμενον) ὑπερβαλόμ. *Pb.* *Ibid.* τοῖσι ἔργοισι) *Med. Arch. Vind. Ask. Pass.* [*F. Paris.*] Vulgo τοῖσι ἐκείνου ἔργοισι, male.

CAP. CXI. Lin. 2. Φερῶν ora *Steph. Med. Pass.*

Ask. Φέρωνα ceteri. — Sic *Pb. Pd.* Φερων absque accentu *F.* Φέρων *Pa. Pc.* *l.* 3. οὐδεμίην) οὐδεμίαν *F.* suo more. *Ibid.* στρατηίην) στρατίην *Arch. Vind.* *l.* 6. κυματίης ut ionicum citat *Eustath.* Hom. p 827, 49. — *Iliad.* λ'. p. 759, 8. ed. Bas. *l.* 11. ἀπικέσθαι) ἀναπικέσθαι *Arch. Vind.* — Pro ἑνδεκάτῳ scribit ἐνδεκ. leni spiritu *F.* cum hic, tum alibi. *l.* 16. ἀνέβλεπε *Med. Pass. Ask.* et margo *Steph.* Ceteri ἀνέβλεψε. — Sic *Pa. Pc.* et recepere hoc *Schaef.* et *Borh.* ἀνέβλεπε tueri videntur *Pb. Pd.* In *F.* desiderantur h. l. octo verba, transsiliente scriba a priori πειρᾶσθαι ad posterius. *l.* 20. συναλίσαντα) συναυλίσαντα *Vind.* — συναυλήσαντα *Pd.* *l.* 21. πόλι) πόλει *F.* *l.* 25. τοῦ γε λόγου etc.) τό γε λόγου et σχεῖν *Arch.* posterius etiam *Vind.* *l.* 27. ἐόντα *Med. Ask. Pass.* [*F.* puto et *Pc.*] Vulgo ἐόντας. — Sic *Pa. Pb.* quod revocavit *Schaef.* ἐόντος *Pd.* *l.* 28. πηχέων ἑκατόν) Sic recte *F.* et mox rursus ὀκτὼ πηχέων, et sic ed. *Schaef.* ut c. 110, *l.* 4. et 5. De postrema voce monuit Wess. dedisse eam post ὀκτὼ codices *Pass. Med. Vind. Ask.* alios autem eam ignorare. Nempe aberat ibi πηχέων in ed. *Ald.* indeque et in aliis ante *Gron.* Agnoscunt autem vocem etiam *F.* et *Paris.*

CAP. CXII. Lin. 2. τῶν Ἑλλήνων *Pass. Med. Ask.* [*F. Paris.*] Ab aliis τῶν abest. Respexit *Eustath.* in Odyss. p. 1500, 35. — Od. δ'. p. 174, 11. ed. Bas. *l.* 4. Ἡφαιστηΐου) Ἡφαιστίου *Ask.* — et *F.* ut c. 110, 2. Ἡφαιστείου *Pa.* *l.* 9. ἱρὸν εἶναι *Med. Ask. Arch. Vind. Rem. Pass.* [*F. Paris.* et *Ald.*] εἶναι praeteritur ab aliis. — Scilicet temere omissum verbum in *ed. Steph.* et eius sequacibus. *Ibid.* Τυνδάρεω) Τυνδάρεως *F.* *l.* 10. διαιτήθη) Sic *Pass.* cum *Edd.* ante *Gron.* — Sic vero et *F.* et *Pa.* quod revocavi cum *Schaef.* Alii ἐδιαιτήθη, et sic *ed. Wess.* cum *Gron.* *l.* 11. ἐπωνύμιον *Pass. Med.* et *Ask.* [indeque *ed. Wess.* cum *Gron.*] ἐπώνυμον *Paris. B. C.* [nostri *Pb. Pc.*] *Vind. Arch. Ald.* — quod revocavit *Schaef.* et *Borh.* In *F.* temere omissum vocab. cum quinque sequentibus. Cum *Med.* consentit puto *Pa.* *l.* 12. ἄλλα Ἀφρ. *Med. Ask. Vind. Pass.* [*F. Pb. Pd.*] Ceteri ἄλλη ἄλλης Ἀφρ. — Sic *Pc.*

Solum ἄλλης Ἀφρ. *Pa.* *Ibid.* οὐδαμῶς ora *Steph. Med. Ask. Arch. Vind. Pass.* [*F. Paris.*] οὐδαμᾶ in ceteris, differentiâ levi.

CAP. CXIII. Lin. 5. Αἰγύπτιον *Arch. Vind. Valla.* [*F. Paris.*] Vulgo Αἰγυπτίων. — quod etiam tenuit *Gron.* *Ibid.* ἀνίει) ἀνήει prave *F.* *l.* 6. καὶ Αἰγύπτιου) Desunt duo verba *Arch.* et *Vall.* *l.* 7. νῦν deest *Pb.* *Ibid.* καλεύμενον) καλεόμενον *F.* *l.* 8. ἤϊόνος) κιόνος *Arch. Vind.* *l.* 10. ἐπιβάλληται) ἐπιλάβεται *Arch.* — et *Pd.* ἐπιβέβληται *F.* *l.* 12. ὁμοῖος μέχρι ἐμεῦ τῷ ἀπ' ἀρχῆς) WESS. cum aliis ita edens ὁμοίως μέχρι ἐμεῦ τῷ ἀπαρχῆς, adnotavit haec: „ὅμοιος τὸ μέχρι ἐμεῦ ἀπαρχ. *Vind. Arch.* μέχρι etiam *Pass.* et *Ask.* μέχρις vulgo." — μέχρι tenent nostri libri omnes, et *Pd.* quidem sic habet, ὅμοιος τὸ μέχρι ἀπ' ἀρχῆς. Sed *F.* ὁμοῖος μέχρι ἐμεῦ τῷ ἀπαρχῆς, sicut nos fere edidimus: scripserat quidem statim τὸ ἀπαρχῆς, sed ab eadem manu superne corrigitur τῷ. *l.* 14. ἱζόμενοι *Med. Pass. Vind. Ask.* [*F. Paris.*] Alii ἑζόμενοι, nec illi male. *l.* 18 *seq.* τοῦ στόματος τούτου *etc.*) Citavit *Eustath.* in Odyss. p. 1500. [p. 174, 13. ed. Bas.] τούτου deest *Arch. Vind.*

CAP. CXIV. Lin. 3. Τευκρὸς acute scripsi cum *F.* et *Pa.* qua de scripturâ diserte *Steph. Byz.* monuit. Vulgo Τεῦκρος. *l.* 4. ἐξεργασμένος *Med. Ask. Pass.* [et *F.* tum ἐξεργασάμενος *Pd.*] ἐργασάμενος *Vind. Arch.* [*Pb.*] ἐργασμένος *edd.* ante *Gron.* — et sic *Pa.* εἰργασμένος *Pc.* *l.* 7. ἐς γῆν τὴν σὴν) Sic *Ald. Arch. Paris. B. C.* [*Pa. Pb. Pd.*] neque prave. ἐς γῆν ταύτην *Med. Pass. Ask.* — et *F.* Et sic ed. *Wess.* cum *Gron.* Equidem τὴν σὴν revocandum putavi cum *Schaef.* et *Borh.* Conf. c. 115, 16. *Ibid.* ἀπενειχθεὶς *Paris. B. C.* cum *Pass.* et *Ald.* — Ex nostris quidem *Paris.* hoc non adnotatum, sed cum *Pass.* consentit *F.* puto et alii; et recepi hoc cum *Schaef.* conf. I. 66, 14. I. 141, 18. II. 116, 3. etc. ἀπενεχθεὶς *ed. Wess.* cum *Steph.* et *Gron.* ne id quidem male; sed istud magis Ionibus proprium. *Ead. l.* ὦν τα) δὴ ταῦτα *F.* male. *l.* 8. ἀφελώμεθα) Sic *mss.* omnes et *Edd.* donec ἀπελώμεθα dedere *Schaef.* et *Borh.* De neglectâ dialecti ratione monuerat *Koen.* ad *Gregor.* dial. ion. §. 18. At licuerat

Herodoto ionicam dialectum subinde communis sermonis colore temperare. *l.* 9. λέγοντα) λέγοντας *Arch. Vind.* λέγων *Pd. l.* 10. ἀνόσια) ἀνόσιον *F. Ibid.* ἐργασμένος h. l. *Med. Ask. Pass.* [*F.* et *Paris.* nonnulli.] ἐξεργασμένος *Ald. Paris. B. C.* [nonnisi e nostro *Pd.* hoc enotatum.] *Vind. Arch.* non magno discrimine. Vide *Gronov.* WESS. — Nil aliud docet *Gron.* nisi quid sit quod et hîc et paulo superius exhibeat cod. *Med. l.* 11. ἀπάγετε) ἀπαγάγετε *Arch. l.* 12. εἰδῶ *Pass. Arch. Vind. Med. Ask.* [*F. Pa.* et alii.] ἰδῶ *Ald. Paris. B. C.* — Ex nullo nostrorum *Paris.* hoc adnotatum. *Ibid.* ὅ τι κοτὲ) *Ald. Paris. B. C.* [noster *Pa.*] *Arch. Vind.*

CAP. CXV. Lin. 2. ταῦτα *Med. Pass. Ask.* [*F. Paris.*] τοῦτο vulgo. *l.* 4. ἀνήγαγε *Med. Pass. Ask.* [*F. Pa. Pb. Pd.*] ἀνῆγε alii. — Sic *Pc. l.* 5. ἱκέτας) οἰκέτας *Arch.* et *Valla. Ibid.* ἀνακομισθέντων) Sic omnes cum *Ald.* et *Camerar.* ἀνακομισθέντας ex *edit. Steph.* et operarum peccato manavit. WESS. *l.* 6. εἰρώτα *Arch. Pass. Vind.* [*Paris.*] quod Ionum est, teste *Corintho;* [dialect. ion. §. 73.] ἠρώτα alii, [ut *F.*] et sic statim denuo WESS. *Ibid.* τίς εἴη *Med. Arch. Vind. Pass.* [*F. Paris.*] τίς τε εἴη *Ald.* — quod revocarunt *Schaef.* et *Borh. l.* 8. τὸ οὔνομα *Arch. Pass. Vind.* — quod cum *Sch.* et *Borh.* pro vulgato τοὔνομα recepi. τὸ ὄνομα *F. l.* 11. ἀληθηΐην) ἀληθείην *F. Pa. l.* 12. ἱκέται) οἰκέται *Arch.* — et *Pb. l.* 13. δή σφι *Med. Ask. Pass.* [*F. Pc.*] δὴ deficit aliis. — ut *Pa. Pb. Pd. l.* 14. Ἐγὼ *Pass. Ask. Arch. Med. Vind.* [*F. Paris.*] Vulgo pronomen male negligunt. *l.* 16. ἀπολαμφθέντες) ἀπολαφθ. *Pass.* [et *Pd.*] In *Vind.* et *Arch.* δὴ ἀπολαμφθ. *l.* 17. ὅς, ὦ κάκιστε) ὅσον κάκ. *Arch. Vind.* — et *Pb. l.* 18 ξεινίων) ξείνων legebat *Valla. Ibid.* ἀνοσιώτατον) ἀνόσιον *Arch. Vind. l.* 18 *seq.* παρὰ τοῦ σ. ξ. τ. γυναῖκα ἦλθες) Sic *Pass. Vind. Arch. Med. Paris. A. B.* [nostri *Pa. Pc.*] Ab *Aldo* erat περὶ τοῦ σ. ξ. γυναῖκα, τὴν ἔχων ἦλθες. τὴν ἔχων sive ἣν etiam *Arch. Vind.* et *Paris. C.* WESS. — παρὰ recte habet etiam *F.* ubi περὶ ab alia manu recentiore: natus scilicet error ex compendio scripturae perperam accepto. τὴν ἔχων cum aliis ignorat idem *F.* In *Pb.*

Pd. est ἔχων ἦλθες, non τὴν aut ἣν ἔχων ἦλθες. *l.* 19 *seq.* καὶ μάλα ταῦτα etc. *Med. Pass. Arch.* [*F. Paris.*] μάλα non habet *Arch* In *Vind.* est καὶ λα ταῦτα etc. Vulgo καὶ μάλα οὐκ ἤρκεέ τοι τὸ συγγενέσθαι αὐτῇ, ἀλλ'. — Libri nostri nil mutant, nisi quod ἀλλὰ pro vulgato ἀλλ' dedit *F.* *l.* 20 *seq.* οἴχεαι ἔχων ἐκκλέψας) Sic *Med. Pass. Ask. Rem.* ora *Steph.* [*F. Pa. Pc.*] οἴχεται ἔχων *Vind. Aldus* et alii οἴχου λαβών. — In *Pb. Pd.* est οἴχεαι ἔχων, absque ἐκκλέψας. *l.* 22. τὰ οἰκία *Arch. Vind.* [*Pb. Pd.* puto et *Pa.*] et *Eustath.* in Homer. p. 356, 22. [immo p. 364. ed. Rom. ad Iliad. β'. p. 476, 1. ed. Bas.] τὰ defit aliis. — Defit *Med. F. Pa.* et *edd.* ante *Wess.* *l.* 23. ἥγημαι) ἄγημαι *F.* Vide ad II. 40, 3. *l.* 24. οὔ τοι) Deest τοι *F.* *l.* 25. ἀλλὰ αὐτὰ) ἀλλὰ pro vulgato ἀλλ' scripsi cum *F.* Tum vero idem *F.* ταυτὰ habet pro αὐτά. *l.* 26. ἐς ὃ ἂν) ἐς ὃ ἐὰν *F.* *Ibid.* αὐτὸς ἐλθὼν ἐκεῖνος) αὐτὸς ἐκεῖνος ἐλθὼν *Pass. Arch.* — et *F.* commode. *Ead. l.* ἐθέλῃ) θέλῃ *Arch. Vind.* *l.* 28. μετεωρίζεσθαι) μετεωρίζεσθαι *Arch.* [*Pb. Pd.*] μετωρίζεσθαι *Vind.* In *Arch.* deest quoque ἐς ante ἄλλην.

CAP. CXVI. Lin. 5. ἐπίσταιτο) ἐπίσταται *Ask.* — et *F.* non male. *l.* 6. In κατὰ γὰρ nil mutant libri veteres. κατάπερ ex coniect. edidit *Reiz.* cumque secutus *Borh.* κατὰ τὰ ἐποίησε *ed. Schaef.* *Ibid.* ἐν Ἰλιάδι) Ἰλιάδα *Arch.* Ἰλιάδι sine praepos. *Vind.* *l.* 7. ἀπηνείχθη) ἀπενείχθη *F.* bene. *l.* 9. ἄλλῃ) ἄλῃ *Arch.* *l.* 10. οὕτω *Med. Ask. Pass.* [*F.*] ὧδε plerique cum *Aldo*, atque ita VI. 77. VII. 220. Wess. — In οὕτω h. l. consentire videntur nonnulli e *Parisinis*; certe ὧδε nonnisi ex *Pa.* adnotatum in excerptis nostris. *l.* 12. τὰς αὐτὸς) Sic *Homer.* Iliad. ζ. 290. *Ald. Vind. Arch. Rem. Paris. B.* [*Paris.* puto *omnes.*] ἃς αὐτὸς *Pass. Med. Ask.* [*F.*] *Strabo* I. p. 69. — p. 41. ed. Cas. *l.* 15. τοῖσίδε) τοῖσιδε *Arch.* sicuti II. 197. V. 92, 2. [et sic *ed. Wess.*] Vulgo τοῖσδε. — et sic *F.* τοῖσίδε scripsi cum *Reiz. Schaef.* et *Borh.* Omnia quae leguntur a lin. 15. usque lin. 23. ἐπιμέμνηται δὲ etc. usque ἑκατόμβας, ut suspecta, nec ab *Herodoti* manu profecta, uncis includuntur in *ed. Schaef.* Contra, totum proximum cap. CXVII. ut suspectum uncis inclusit *Borh.* *l.* 17. Ἡ-

λύδαμνα antepenacute *F.* recte. Vulgo Πολυδάμνα *edd. Ibid.* Θῶνος) Θωνὸς *Arch. Vind.* Vide Odyss. δ'. 228. *l.* 21. Μενέλεως *Arch. Vind.* [*F.* et *Paris.*] uti c. 119. Μενέλαος *Ald.* et *Edd.* ante *Gron.* Μενέλεος *Med. Pass. l.* 23. ἔσχον) ἴσχον *Pass.* [et *F.*] Mox ῥέξας *Arch.* ῥέξα *Vind.* male. Vide Odyss. δ'. 352. Wess. — σφιν ἔρξα *F.* σφι ῥέξα *Pd.* Tum τελευτήσας *F.* pro τελχέσσας. *l.* 25. ὁμουρέει) ὁμουῤῥέει *Arch.* *l.* 26. ἐστὶ ἡ Σιδὼν) Sic *Arch. Pass.* [et *F.* Puto et *Paris.*] In ceteris [et in *edd.* ante *Wess.*] desideratur articulus. Duo voces ἐστὶ ἡ desiciunt *Arch.* et *Vind.*

CAP. LXVII. Lin. 3. Κύπρια ἔπεα) Posterius vocab. desit *Arch.* *l.* 4 *seq.* ἐκ Σπάρτης Ἀλέξανδρος ἀπίκετο) Sic *Ask. Arch. Vind. Pass.* [*F. Paris*] Vulgo Ἀλ. ἀπίκ. ἐκ Σπ. *l.* 5. τὴν Ἑλένην) Omittunt articulum *Pass. Ask. Vind.* — et *F.* *l.* 5 *seq* εὐαέϊ τε πνεύματι) Sic *Eustath.* in Homer. p. 643, 3. [Iliad. ζ'. p. 503, 12. ed. Bas.] *Par. B. Vind. Arch. Rem. Ald.* quos sequor. Encliticam ignorant alii. — Ignorat τε *F.* cum *Med.* Sed agnoscunt particulam *Paris. omnes*; in *Pc.* vero est εὐαγέϊ τε.

CAP. CXVIII. Lin. 1. εἰρομένου) ἠρομένου *F.* constanter. *l.* 4. Ἐλθεῖν μὲν *Paris. B.* [immo *Par.* omnes] *Arch. Ald. Vind. Rem.* μὲν negligunt *Pass. Med. Ask.* et *F.* *l.* 5. Τευκρίδα γῆν) Sic *Arch.* [ex quo recte recepit *Wess.*] Alii τὴν pro γῆν. — Sic *F. Pa. Pc.* sed γῆν tenent *Pb. Pd.* *l.* 6. βωηθεῦσαν citat ex *Herodoto Greg. Cor.* [dial. ion. §. 60.] Sumsit autem hinc argumentum orationis *Libanius* T. I. p. 189. Wess. *l.* 10. τά οἱ οἴχ. πλ.) Sic *Med. Ask. Pass.* [*F.*] οἱ ceteris abest. — Abest *Pa.* nescio an et aliis *Paris. l.* 11. Τευκροὺς recte *F.* et *Pa.* et sic ed. *Schaef.* Alii vulgo Τεύκρους. conf. c. 114, 3. *l.* 12. ἀνωμοτὶ) ἀνωμοτεὶ *F.* *l.* 13. μὴ μὲν habet *Corinth.* ex hoc loco. — *Greg.* dial. ion. §. 62. Perperam μηδὲν (sic) *F.* *Ibid.* ἐπικαλεύμενα) ἐπικελεύμ. *Pass.* *l.* 17. ἐς δ' ἐξεῖλον) Etiam haec citat *Gregor.* l. c. §. 63.

CAP. CXIX. Lin. 3. ἀληθηίην) ἀληθείην *F.* *l.* 6. Μενέλεως ἀνὴρ ἄδικος) Sic *Pass. Ask. Vind. Arch.* [*F. Par.*] ἀνὴρ Μενέλ. ἄδ. ceteri. *l.* 7. ὡρμημένον) ὁρμημένον *Vind.* non

male. Wess. — Et recepit hoc *Schaef.* Ceteri libri omnes vulgatum tenent. *l.* 8. δὲ τοῦτο ἐπὶ πολλὸν τοιοῦτο ἦν) δὲ τὸ πολλὸν τοιοῦτον ἦν *Vind. Arch.* [et *Pb.*] Mox post ἐπιτεχνᾶται inserunt γὰρ *Arch. Vind.* *l.* 10. ἐπιχωρίων) ἐγχωρίων *iidem.* — et *Pd.* *l.* 11. ἐργασμένος) ἐργασάμενος *F.* *Ibid.* μισηθεὶς) μισωθεὶς *Arch. Vind.* *l.* 12. οἴχετο) ᾤχετο *Pa.* *l.* 13. ἐπὶ Λιβύης) ἰθὺ ἐπὶ Λιβύης legisse videtur *Plutarch.* Malign. p. 857. Wess. — Hinc ἰθὺ Λιβύης ex *Valk.* coniect. edidere *Reiz. Schaef.* et *Borh.* At ἐπὶ absque ἰθὺ tuentur veteres libri omnes. *l.* 13. ὅκου ἐτράπετο, οὐκέτι εἶχον εἰπεῖν.) ὅκου ἔτι ἐτράπετο, οὐκ εἶχ. εἰπ. *Med. Pass. Ask.* ora *Steph.* [et *F.* quos secutus est *Wess.*] ὅκου ἐτράπ. ἔτι οὐκ *Valla.*, *Vind. Arch.* qui posterior εἰπεῖν negligit. ὅκ. ἐτράπ. οὐκέτι εἶχ. εἰπ. *Paris. B.* [*Pa. Pc.*] cum *Ald.* etc. Wess. — Hoc revocare placuit; quod et a *Schaef.* video factum. Ex *Pb. Pd.* nil adnotatum, qui cum *Arch.* facere videntur.

CAP. CXX. Lin. 4. ἀποδοθῆναι ἂν) Abest ἂν *Vind. Arch.* *l.* 5 *seqq.* οὐ γὰρ οὕτω γε *etc.*) Citat *Eustath.* in Homer. p. 397. fin. [Iliad. γ'. p. 301. med. ed Bas.] et p. 1500, 38. — Odyss. δ'. p. 174, 15. *l.* 7. τῇ πόλι ex ed. *Ald.* revocavit *Wess.* τῇ πόλει *ed. Steph.* et *Gron.* πόλει absque artic. *F.* Cum *Ald.* vero, ni fallor, faciunt mss. *Paris.* *l.* 9. δέ τοι) δέ τι *Arch.* — et *F.* *l.* 11. ἀπώλλυντο) ἀπόλοιντο *Arch.* ἀπώλυντο (sic) *F.* *l.* 12. ὅτε οὐ δύο *Paris. B.* [immo *Par.* omnes.] *Arch. Vind. Rem. Ald.* ὅτε ἢ δύο *Med. Ask. Pass.* — et *F.* quod commodum foret, si abesset etiam particula negans ante ἔστι. *Ibid.* ἢ καὶ ἔτι) Abest καὶ *F.* *l.* 14. γινομένης) γενομένης idem *F.* *l.* 14. χρή τι *Med. Ask. Pass.* [*F.* Puto et *Pa. b. d.*] Alii τι non habent. — sic *Pc.* *l.* 18. οὐ μὲν) οὐ μὴν corrigit *Reisk.* Wess. — Nil mutant libri: ac fortasse similiter sic dixit Ionicus scriptor atque ἦ μὲν pro ἦ μήν. *l.* 19. ἐπ' ἐκείνῳ) ὑπ' ἐκ. *Arch. Vind.* *Ibid.* πρήγματα) πράγματα *F.* *l.* 20. ἀλλὰ Ἕκτωρ) ἀλλὰ καὶ Ἕκτ. *Arch. Vind.* *Ibid.* Quatuor verba καὶ πρεσβ. καὶ ἀνὴρ desunt *Ask. Med.* — et *F.* *Ibid.* et *seq.* ἐκείνου μᾶλλον ἐὼν) Sic *Med. Ask.* [et *F. Pa. Pc. Pd.*] μᾶλλον ἐκείνου ἐὼν *Arch. Vind.* — ἐκείνου μᾶλλόν γ' ἐὼν *edd.* ante *Gron.* quod revocavit *Wess.* et tenuere post

eum alii. *l.* 22. παραλάμψεσθαι) παραλάμψασθαι *Vind. Arch.* — et *F.* παραλάψεσθαι *Pd.* *l.* 24. καὶ αὐτῷ *Med. Ask. Pass.* [*F. Paris.*] καὶ negligitur ab aliis, neque necessarium. *l.* 29. ποιήσωσι *Med. Ask. Pass.* ora *Steph. Arch. Vind.* [*F. Paris.*] Vulgo ποιήσωνται *edd.* ante *Gron.* *l.* 31. ἐμοὶ δοκέει) ἐμοὶ desideratur in *Arch.* et *Vind.*

CAP. CXXI. Lin. 1. Ῥαμψίνιτον) Ῥαμψίνητον *Arch. Vind.* *l.* 3. Ἡφαιστείου) Ἡφαιστίου *Ask.* [et *F.*] Supra Ἡφαιστηίου *Edd.* melius. Wess. — Parum refert. *l.* 5. ἐείκοσι) εἴκοσι *Vind. Arch.* ἐείκοσι vulgo. Wess. — In εἴκοσι consentiunt *F.* et *Paris.* et sic edidit *Wess.* cum hîc, tum alibi, ubi ἐείκοσι ex *Aldina* erat propagatum. Nos cum *Schaef.* ionicam formam, quam *Gron.* etiam in *Med.* reperisse videtur, revocavimus. Sic et c.124, 24. *Ibid.* πηχέων recte rursus *F.* et *ed. Schaef.* Alii vulgo πήχεων. *l.* 6. βορέω *Med. Ask. Pass. Arch.* [*F. Paris.*] In aliis βορέην. *l.* 6 *seq.* Decem verba, τὸν δὲ πρὸς νότον *etc.* usque καλέουσι θέρος, desiderantur in *Edd.* ante *Gron.* [et desunt eadem in *Pa. Pc.*] sed dedere illa mssti *Med. Ask. Pass.* ora *Steph.* [et *F. Pb. Pd.*] Dein vero septem verba (*l.* 7.) τοῦτον μὲν προσκυν. usque εὖ ποιέουσι desunt *Arch. Vind. Vall.* Denique *l.* 8. pro τὸν δὲ χειμ. καλ. dant τὸν δὲ πρὸς νότον χειμ. καλεόμ. *Edd. vett.* et *Pa. Pc.* qui ista τὸν δὲ πρὸς νότον supra neglexerant. *l.* 11. ἐπιτραφέντων *Med. Ask. Pass. Rem.* [*F. Pa. Pc.*] ἔτι γραφέντων *Arch. Vind. Paris. C.* [noster *Pb.*] ἐπιγραφέντων *Ald.* et *Steph.* — cum *Pd.* ἐπιτραφθέντων *ed. Borh.* *l.* 12. ἀσφαληίῃ) ἀσφαλείῃ *F. Pa.* *l.* 13. οἰκοδομέεσθαι) οἰκονομέεσθαι *Arch. Vind.* *l.* 16. ἐξαιρετὸν acute scriptum, pro vulgato ἐξαίρετον, recte dedit nobis cod. *F.* quod et ex *Pd.* enotatum. ἐξαίρετος est *eximius, exquisitus;* ἐξαιρετὸς, *qui eximi potest.* *l.* 17. ὑπὸ ἑνὸς scripsi cum *F.* Vulgo ὑπ' ἑνός. *l.* 18. ἐπετελέσθη) ἐτελέσθη *Arch. Vind.* *l.* 21. τούτοισι δὲ) τούτ. γὰρ *F.* *l.* 22. προορέων) προορῶν *Pass. Ask. Arch.* male. Wess. — Nempe alterum, ut ionicum, melius. Mox pro οἰκοδομέων habet οἰκοδομῶν *F.* qui modo προορέων tenebat. *l.* 23. βασιλῆος) βασιλέως *F.* et sic mox iterum. *l.* 24. δὲ αὐτοῖσι dedit *F.* Vulgo δ' αὐτ. *l.* 25. ἐξαίρεσιν τοῦ λίθου) Exscrip-

sit *Eustath.* ad Homer. p. 119, 35. [p. 90, 12. ed. Bas.] *l.* 28. ἐς μακρὴν) ἐς μακρὸν *Med. Pass. Ask.* margo *Steph.* [*F. Paris.*] ἐς μακρὴν *Ald. Vind. Arch.* Parum refert, hoc an illud velis. Wess. — Prius cum *Gron.* tenuit *Wess.* Posterius revocavi cum *Schaef.* Sic habes V. 108, 11. magno librorum consensu. *Ibid.* ἐπελθόντας) ἐλθόντας *Arch. Vind.* — et *Pd.*

(*Segm.* 2.) *Lin.* 32. θωυμάσαι) θωμάσαι *Arch. Vind.* — non male. θωϋμάσαι *Edd.* ut alibi, cum punctis diaereticis, quae ignorant mssti. *l.* 34. ἐπαιτιᾶται) ἀπαιτιᾶσθαι [ni fors. ἐπαιτιᾶσθαι] *Arch. Vind.* — ἐπαιτιᾶσαι *Pb. Pd.* *Ibid.* σημάντρων) σημαντόρων *Arch.* *l.* 35. κεκλειμένου *Med. Pass.* [*F.* Puto et *Pd.*] κεκλεισμένου *Arch. Vind. Ask.* [*Pa. Pb. Pc.*] κατακεκλεισμένου *Edd.* ante *Gron.* *l.* 36. ἀεὶ ἐλάσσω *Arch. Paris. A. B.* [*Paris.* omnes.] *Vind. Rem. Ald.* [αἰεὶ malles.] Imitatur *Pausan.* IX. 37. ἀεὶ deest sine caussa *Med. Pass. Ask.* — et *F.* *l.* 37. ἀνιέναι) Glossa *Pass.* ἐνδιδοῦναι. [sic.] *Ibid.* κεραΐζοντας respexit *Eustath.* in Homer. p. 364, 22. — in Iliad. β′. p. 476, 1. ed. Bas. *l.* 39. στῆσαι) στῆναι *Arch. Vind.* *l.* 41. ἐνδύντος) ἐσδύντος *Arch.* haud prave Wess. — Recepit hoc *Schaef.* Vulgatum tuentur hîc alii libri omnes, qui paulo inferius in ἐσδύντα consentiunt. *l.* 42. ἰθέως *Med. Pass. Ask. Arch. Vind.* [*F. Pa. Pb. Pd.*] Vulgo εὐθέως. — Sic *Pc.* *l.* 45. ἐσδύντα) ἐλθόντα solus *Pb.* *Ibid.* ἀποτάμνειν) ἀποταμεῖν *Pass.* — et *F.* *l.* 46. προσαπολέσει) Sic *Arch.* [quod recepit *Wess.* et consentiunt *Pb. Pd.*] In aliis προσαπολέσῃ. — sic in *F. Pa. Pc.* et *Edd.* ante *Wess.* *Ibid.* καὶ ἐκεῖνον) κἀκεῖνον *Pass. Ask.* — et *F.* *l.* 47. δόξαι) δόξαν *Arch.* *l.* 49. φέροντα *Med. Ask. Pass.* ora *Steph.* [*F. Pc.*] Alii cum *Ald.* ἀπάγοντα. — Sic *Pa. Pb. Pd.*

(*Segm.* 3.) *Lin.* 53. οὐδεμίην) οὐδεμίαν constanter *F.* *Ibid.* ἔχον. ἀπορεύμενον *etc.*) ἔχον τε πορευόμενον *Arch.* ἔχοντα πορευόμενον δέ μιν τάδε, τάδε ποιῆσαι *Vind.* *l.* 55 *seq.* καταστήσαντα, ἐντείλασθαι) καταστῆσαι ἐντείλασθαί τε *Arch. Vind. Pb. Pd.* *l.* 56. σοι *Arch. Vind.* [*Pa. Pb. Pc. Pd.* cum *Edd. vett.* quod revocavi cum *Schaef.*] σφισι *Med.* — et *F.* quod recepit *Wess.* cum *Gron.* *Ibid.* ἀποκλαύσαντα) ἐπικλαύσ. *Ask.* et margo *Steph.* Vide III.

14. Wess. *l.* 60. μηχανᾶσθαι) μηχανήσασθαι *Arch. Vind.* — et *Pd.* *l.* 61. κομιεῖ) κομίσῃ *Arch. Vind.* et *Pd.* *l.* 62. διαπειλέειν) ἀπειλέειν *Arch. Vind.* — et *Pd.* Mox αὐτὴν *Med. Pass. Ask. Arch. Vind.* [*F. Pa. Pc. Pd.*] αὐτῷ *Edd.* — αὐτὸν *Pd.*

(*Segm.* 4.) *Lin.* 64. ἐλαμβάνετο) Sic *mssti* omnes, tam Wesselingii, quam nostri. ἐπελαμβάνετο *Edd.* ante *Gron.* quod revocavit *Schaef.* *l.* 65. ἐπιτεχνήσασθαι) ἐπιτεχνίσ. *F.* *l.* 69. ἦν τὸν κρεμάμενον) ἦν ἴσον τὸν κρεμάμ. sic *Arch. Vind.* — ἦν ἴσον τὸν κρεμάμενον *Pd.* φυλ. τὸν κρεμ. absque ἦν *Pc.* *Ibid.* τῶν ἀσκῶν) τὸν ἀσκὸν prave *Arch. Vind.* *l.* 70. ἀπαμμένους *Ald. Vind. Arch. Paris. B. C.* [*Paris.* omnes,] *Rem.* ἀφαμμένους *Med. Ask.* [*F.*] Glossa *Pass.* κρεμαμένους. *l.* 74. καὶ τὸν ἐκκεχ. οἶνον) καὶ et οἶνον non legit *Arch.* — In *F.* desunt hîc decem verba, συντρέχειν ἐς *etc.* usque ἐκκεχ. οἶνον. *l.* 78. ὑπίεσθαι *Ask. Rem. Pass. Med.* ora *Steph.* [*F. Pa. Pc.* Puto et *Pd.*] In aliis ὑπίσχεσθαι. Vide *Gronov.* Wess. — Sic *Pb.* cum *edd. vett.* Citat *Gronov.* I. 156. ubi ὑπεὶς τῆς ὀργῆς. Tu conf. IV. 181, 19. *l.* 82. ἐς γέλωτα) Abest ἐς *Pd.* *Ibid.* προσαγαγέσθαι *Med. Ask.* [*F. Pa. Pc.*] προσαγεῖν *Arch. Vind.* [immo προσαγαγεῖν habent hi, quod ex *Arch.* adnotavit *Gale;* et sic *Pb. Pd.*] προσαγαγέσθαι *Pass.* cum *Edd. vett.* *l.* 84. ἐπιδοῦναι αὐτοῖσι τῶν ἀσκῶν ἕνα) Sic *Pass. Ask. Vind. Arch.* [*F. Paris.*] ἐπιδοῦναί σφι τῶν ἀσκῶν ἕνα αὐτοῖσι *Med. Ald. Edd.* [etiam *ed. Gron.*] Sequor priores. *Plutarch.* de Malign. p. 866. c. haec traducit, neque advertit interpres. Wess. *l.* 85. τε δὴ) τε δεῖ *Vind.* *l.* 86. φιλοφρόνως abest *Arch. Vind.* — et *Pb.* *l.* 87. αὐτοῖσι καὶ ἄλλον τῶν ἀσκῶν *Pass. Ask. Arch. Vind. Paris. B. C.* [*Paris.* omnes et *F.*] cum *Aldo.* αὐτοῖσι τῶν ἀσκῶν *Med.* [et sic ed. *Gron.* absque καὶ ἄλλον.] Vulgo αὐτοῖσι καὶ ἄλλων τῶν ἀσκῶν. Wess. — Nempe sic *ed. Steph.* 2. et eius sequaces: sed in *ed. Steph.* 1. erat ἄλλον, sicut in *ed. Ald.* *l.* 88. ποτῷ) πότῳ *Pd.* *l.* 92. ἔπινον) ἐπίπονον temere *F.* *Ibid.* κατακοιμηθῆναι) κοιμηθῆναι *Arch. Vind.* — et *Pd.* *l.* 91. καταλῦσαι) κατακλύσαι perperam *Arch. Vind.* — καταλύσαι *ed. Wess.* cum aliis omnibus, excepta ed. *Borh.* in qua recte καταλῦσαι, et sic ms. *F.*

l. 92. πάντων deest *Vind.* — et *Pb.* *Ibid.* παρηΐδας) παρηΐας *Arch.* *Vind.* — παρειὰς *Pb. Pd.* *l.* 93. ἀπελαύνειν) ἐπελαύνειν *Rem.*

(*Segm.* 5.) *Lin.* 97. ἀπηγγέλθη) ἀπηγγέλη *Arch. Vind.* *l.* 98. τὴν δὲ θυγατέρα) Omnes τὴν θυγ. [et sic *Edd.* praeter *Gron.*] sed τήνδε *Med. Pass. Ask.* — At non τήνδε, sed τὴν δὲ habuerunt puto, debuerunt certe, hi codices; et sic exserte scriptum in *F.* quod *Herodoteum* mihi visum erat. *l.* 99. κατίσαι) Perperam κτίσαι *F.* *l.* 102. ἀπηγήσηται) ἀπηγήσεται *Arch.* *l.* 107. βασιλῆος) Constanter βασιλέως *F.* *l.* 108. ἐν τῷ ὤμῳ τὴν χεῖρα) Sic *Arch. Vind. Pass. Ask.* [*F. Paris.*] τὴν χεῖρα ἐν τῷ ὤμῳ *Med.* et *Edd.* πρόσφατον hinc explicat *Eustath.* in Homer. p. 564, 10. — in Iliad ε'. p. 428, 19. *l.* 109. ἐσελθόντα) ἐσελθεῖν *Pd.* *Ibid.* ἐς τοῦ βασ.) ὡς τοῦ βασ. *Med. Pass. Vind. Arch. Ask.* [et sic *ed. Wess. Reiz.* et *Schaef.* cum *Gron.*] ἐς habent *Ald. Rem. Paris. B.* — nostri *Pa. Pc.* et *F.* quod revocavi cum *Borh.* *l.* 110. εἰρωτώμενον) ἠρωτ. *F.* suo more. εἰρωτεόμενον ed. *Borh.* Alii nil mutant. *l.* 114. καταλύσειε) καταλύσει *Vind. Arch.* *l.* 115. κρεμάμενον *Vind. Arch. Ald.* et *Par. B.* [*Pa. Pb. Pc.* quod revocavi cum *Schaef.*] κρεμαμένου *Med. Ask. Pass.* — et *F.* quod cum *Gron.* recepit *Wess.* *l.* 119. αὐτῇ) αὐτὴν *Arch.*

(*Segm.* 6.) *Lin.* 121. ἀνενεῖχθαι *Arch.* et *Vind.* — quod recepi cum *Schaef.* conf. supra, *l.* 42. et 104. Alii vulgo ἀνενείχθη, nec hi male. cf. *l.* 49 seq. 63 seq. 95. *Ibid.* ἐκπεπλ. μὲν) Caret μὲν *Pd.* Sic et supra, *l.* 111. ubi μὲν εἴη. *Ibid.* τε καὶ) Abest τε *F.* *l.* 123. πόλις) πόλιας *Arch. Vind.* πόλεις *F.* *l.* 125. Ῥαμψίνιτον) Ῥαμψίνητον *Arch.* et sic mox. *l.* 126. καί οἱ) οἱ καὶ *Arch. Vind.*

CAP. CXXII. Lin. 1. τοῦτον τὸν βασ. ζωὸν *etc.* Exscripsit, neglectâ Ionicâ specie, *Athenaeus* lib. IX. extr. p. 410. c. Wess. — ζωιὸν (id est ζωὸν) scribit *F.* *l.* 3. καὶ κεῖθι) Sic *Pass.* et *Ask.* — quod recepi cum *Schaef.* et *Borh.* Vulgo alii κἀκεῖθι. *Ibid.* συγκυβεύειν) Schol. cod. *Pass.* συντανλίζειν sive συνταβλίζειν. *l.* 5. πάλιν ἄνω ἀπικέσθαι) Sic *Valla*, [qui *sursum iterum* reddidit,] *Arch. Vind.* — et *Pb.* quos secutus sum cum *Schaef.* et *Borh.* Abest ἄνω *ed. Wess.* et aliis. *l.* 9.

οὐ μέντοι εἴ τε δι' ἄλλο τι, εἴ τε διὰ ταῦτα) Sic *Ald. Rem. Ask.* cum *Edd.* οὐ μὲν εἴγε διὰ γινομένην *Vind. Arch. Vall.* [et *Pd.*] omissis mediis. Similiterque *Pass.* οὐ μέν τοι εἴ γε διὰ ταῦτα. [ne sic quidem male.] In *Med.* est οὐ μέντοι εἴτε διὰ ταῦτα, et voces, quae in contextu omissae, adscriptae sunt in marg. — Sed ibi mendose οὔτε δι' ἄλλο τι, quae verba eodem modo in contextu posita habet *F.* Hoc loco *Mediceum* suum deserere ausus *Gronovius*, nihil in *Aldinâ* scripturâ mutavit, quam eamdem tenuit *Wess.* et alii omnes editores. *l.* 10. φᾶρος recte circumflexo accentu scriptum dedit *F.* ut ed. *Schaef.* et *Borh.* φάρος *ed. Wess.* cum aliis, et sic mox iterum. *Ibid.* ἐξυφήναντες) ἐξυφάναντες *Vind. Arch.* *l.* 12. δέ μιν ἔχοντα) Deest μιν *Arch. Vind.* Tum *iidem l.* 13. omittunt ἱρὸν ante Δήμητρος. *l.* 16. πόλιος *Vind. Arch. Pass. Ask.* [*F. Paris.*] Alii πόλεως. — Immo πόλεος scribitur in editt. omnibus ante *Wess.* *Ibid.* εείκοσι) Sic *Pass.* et *Edd.* [etiam ed. *Gron.*] Et revocavi hoc cum *Schaef.* sicut c. 121, 5. εἴκοσι *Vind. Arch. Ask.* — cum *F.* et *Paris.* et sic *ed. Wess. Reiz.* et *Borh.*

CAP. CXXIII. Lin. 3. ὅτι τὰ λεγ.) Abest ὅτι *Vind. Arch.* [et *Pb. Pd.*] Tum vero ἀκοῇ γράφειν *Arch.* — Sic et *Valla* legisse videtur. *Ibid.* ὑπὲρ ἑκάστων) ὑπ' ἑκάστου *Arch.* ὑπὲρ ἑκάστων *Vind.* Wess. — Vulgo ὑπ' ἑκάστων *Edd. omnes*, et sic mss. *F. Paris.* aliique plures; qua scripturâ miror neminem fuisse offensum. Manifeste illud ὑπ' ex ὑπὲρ decurtatum erat, quod in cod. *Vind.* opportune servatum est; cuius interpretamentum est id quod noster *Pd.* exhibet, περὶ ἑκάστων. *l.* 5. Δήμητρα *Med. Ask. Pass. Vind. Arch.* ora *Steph.* [*F. Paris.*] Δήμητραν *Edd.* — Sic et vulgo apud *Plut.* de Malign. p. 857. c. Qua de nominis formâ vide *Heyn.* Not. ad *Apollodor.* I. 1, 1. p. 15. rursusque ad. I. 5, 3 extr. et quem ille citavit *Diodor. Sic.* V. 68 seq. *l.* 6. τόνδε) τοῦτον *Arch.* *Ib.* οἱ εἰπόντες *Med. Pass. Ask. Vind.* [*Pb. Pd.*] οἱ omittunt alii. — Sic *F. Pa. Pc.* et *edd. vett.* *l.* 7. καταφθίνοντος) καταφθίναντος *Vind. Arch.* *l.* 8. ζῶον) ζῷον *F.* constanter. *l.* 10. πετεινὰ *Med. Ask. Pass. Arch. Vind.* margo *Steph.* [*Pb.*

Pd.] Vulgo πτηνά. — Sic *Pd. Pc.* In *F.* πετεινά, et superne scripta vocalis η ab eadem pr. manu. *Ibid.* γινόμενον) γινομένην ora *Steph.* *Ead. l.* ἐσδύνειν) ἐσδύνει *Pass. Ask.* — *Pa. Pc.* εἰσδύνει *F.* Vulgatum tenent *Edd.* omnes, cum aliis *msstis.* *l.* 11. περιήλυσιν *Med. Pass. Arch. Rem.* [*F. Paris.*] περίκλυσιν *Ask.* [scil. in illo cod. ut in nostro *F.* litera η ita picta, ut persimilis sit literae κ.] περιείλυσιν *Vind.* περιείλησιν *Ald.* et *Edd.* ante *Gron.* Glossa *Pass.* ἔφοδον, πορείαν. *l.* 13. πρότερον) πρότεροι *F.* *Ibid.* ὕστερον) δεύτερον *Vind.* — et *Pb. Pd.*

CAP. CXXIV. Lin. 1. ἐν Αἰγύπτῳ) Abest praepositio *Vind. Arch.* *l.* 2. εὐθηνέειν) εὐθυνέειν *Ald.* — Correxit *Steph.* *l.* 3. βασιλεύσαντα) βασιλεύοντα *Arch. Vind.* — et *Pd.* non male. *l.* 4. κατακληΐσαντα) κατακλήσαντα *Ask. Vind.* κατακλείσαντα *Arch.* — καταβλήσαντα perspicue *F.* errore librarii, similitudine literae β et κ decepti. *l.* 5. θυσιέων ἀπέρξαι) Sic *Vind. Arch.* [*Pb.*] sine medio τουτέων, quod in plerisque *Edd.* et *Ald.* — τουτέων interserunt etiam *mssti*, ut *Med.* (certe *ed. Gron*) *F Pa. Pd.* τούτων *Pc.* Commodum foret πασέων, pro τουτέων, quae erat *Reiskii* coniectura. *l.* 6. ἑωυτῷ) ἑωυτοῦ *Arch. Vind.* *l.* 7. λιθοτομιέων) λιθοτομέων *Pass.* *l.* 11. ὄρος) οὖρος malles, sicut paulo ante οὔρει dixit. Sed amat Scriptor noster, ut iam saepius observavimus, variare sermonis formas. *l.* 12. ἐργάζοντο) εἰργάζοντο *Arch. Vind Ask.* — et *F.* *l.* 13. ἐγγενέσθαι) ἐπιγενέσθαι *Arch. Vindob. Paris. C.* — Sic noster *Pd.* Nudum γενέσθαι habet *F.* *Ibid.* τῷ λαῷ) τῷ ἄλλῳ *Pass. Med.* [quem quidem in hoc sequi veritus est *Gron.*] *Paris. C. Ask* [et *F.*] Reliqui, et recte, τῷ λαῷ. *l.* 14. δέκα μὲν ἔτεα) δέκα ἔτεα μὲν *F.* *Ibid.* κατὰ τὴν) Sic solus *Ask.* Ceteri κατ' ἣν. — Sic quidem et noster *F.* et *Pa.* cum *ed. Gron.* et aliis. Sed ex aliis *Paris.* nil enotatum in nostris Excerptis, ut videantur illi in κατὰ τὴν consentire. *Ead. l.* εἷλκον τοὺς) εἵλκοντο τοὺς *Arch.* εἵλκοντο *Vind.* *l.* 16. πυραμίδες) πυραμῖδος *F.* *Ibid.* δοκέειν) δοκέει *Arch.* *Ead. l.* τῆς γὰρ μῆκος μέν εἰσι) Sic *Arch. Vind.* [et *Pd.* quos secutus sum cum *Schaef.*] Vulgo τῆς μὲν γὰρ μῆκός ἐστι. — Sic *ed. Gron.* cum *Ald.* et *Steph.* τῆς μὲν γὰρ μῆκός εἰσι *ed. Wess.* cum *Ask. Pass. F. Pa.*

b. c. *l.* 18. ὀργυιαὶ) ὀργυῖαι *Arch. Vind.* tali tono. Wess. *l.* 18 *seq.* λίθου τε) λίθου δὲ *Arch. Vind.* — nec hi male. *l.* 19. ταύτης τε) ταύτῃ δὲ *ed. Wess.* cum superioribus omnibus: et sic mssti *Pc. b. d.* neque aliud e suis codd. protulit *Wess.* Sed in *F.* et *Pa.* est ταύτῃ τε. Perspecte vero, et ex certissimâ (ut mihi videtur) coniecturâ, ταύτης τε edidit *Reizius*, quem secutus est *Stroth.* in *Aegyptiacis* et *Borh.* et hactenus etiam *Schaef.* ut ταύτης adoptaret, sed δὲ servaret. Nempe perspicuum est, ταύτης ad τῆς ὁδοῦ *l.* 14. referri. At particulae δὲ non erat hic locus; sed per copulam τε arctius et commodius iungitur ταύτης cum καὶ τῶν ἐπὶ τοῦ λόφου --- ὑπὸ γῆν οἰκημάτων. *Ib.* δὴ τὰ δέκα) Deest δὴ *Arch. Vind.* *l.* 20. ἐκ οὗ) ἐφ' οὗ *Arch. Vindob. Pass. Ask.* [*F.*] contra Ionum morem. — Vulgatum tenent *Paris.* cum *Edd.* omnibus. *l.* 21. τῶν ὑπὸ γῆν οἰκ.) καὶ τῶν ex coniectura edidit *Reiz.* quod tenuit *Stroth.* et *Borh.* pro quo τῶν τ' ὑπὸ posuit *Schaef.* At copulae non erat hic locus: nam τὰ ἐπὶ τοῦ λόφου οἰκήματα, quae hic significat auctor, sunt ea ipsa *opera* quae ὑπὸ γῆν erant *substructa;* a quibus mox dein distinguit *pyramidem* ipsam, quae in eodem colle in altum exstruebatur. *l.* 23. ἐσαγαγὼν) εἰσαγαγὼν *F.* *l.* 24. πανταχῆ) πανταχῇ *Ask. Vindob.* — et *F.* quod nescio cur vulgato praetulerint *Schaef.* et *Borh.* *l.* 25. τετραγώνου) τραγώνου *Vind.* *l.* 26. τὰ μάλιστα distinctis vocibus scripsi cum *F.* Vulgo ταμάλιστα.

CAP. CXXV. Lin. 3. κρόσσας scripsi cum *F. Pa. Pc.* ut apud *Homer.* Vulgo κρώσσας. Sed πρόκροσσαι, per ο breve in media syllaba, scribunt omnes VII. 188. *Ibid.* βωμίδας explicat *Hesych.* in voce. *l.* 5. χαμάθεν *Med. Arch. Vind. Ask. Pass.* [*F. Pa. Pc.*] χαμόθεν *Ald.* etc. — Sic *Pb.* *l.* 7. ὅκως δὲ) ὅκως τε *F.* *Ibid.* ἀνίοι) ἂν εἴη *Vind. Arch.* — Mox ἐς ἑτέρην dedit *F.* Vulgo εἰς ἕτ. *l.* 9. δὲ ἐπὶ) δ' ἂν ἐπὶ *Vind. Arch.* *Ibid.* ἕλκετο) ἥλκετο *Med. Ask.* et *Pass.* cuius in margine εἵλκετο, quo modo *Ald. Arch. Vind. Rem. Par. B. C.* [*Paris.* omnes:] et bene. Wess. — Et sic *ed. Wess.* cum aliis. Equidem ἕλκετο scripsi cum *F.* *l.* 9. Post στοῖχον intercidisse videntur talia quaedam verba, καὶ ἐκ τοῦ δευτέρου ἐπὶ τὸν τρίτον στοῖχον,

l. 11. καὶ αἱ μηχαναὶ) καὶ μηχ. sine articulo, qui non necessarius, *Vind. Arch.* καὶ αἱ μηχ. alii. Wess. — Articulum abiecit *Wess.* quem nos revocavimus. *l.* 12. μίην) μίαν constanter *F.* *l.* 13. λελέχθω γὰρ ἡμῖν) λελέχθω ἡμῖν, absque γὰρ, *Medic. Ask. Pass.* [*Pd.* Et sic ed. *Wess.* et *Reiz.* cum *Gron.*] λελέχθην ἡμῖν *Arch. Vind.* Alii γὰρ interserunt. — Sic *F. Pa. c. d.* cum *edd. vett.* rursusque ed. *Schaef.* et *Borh.* *l.* 16. ἐπίγαια) ἐπίγεα *Vind. Arch* *l.* 18. συρμαίην) Glossa *Pass.* et *Medic.* εἶδος πλακοῦντος καθαρτικοῦ. *l.* 19. ἀναισιμώθη) ἐδαπανήθη *Pb.* *l.* 21. ἐπιλεγόμενος) Explicatur in *Pass.* ἀναγινωσκόμενος. *l.* 27. ἄγον) Sic *Paris. B.* [immo *Paris.* omnes et *F.*] *Rem. Ald. Steph.* ex Ionum more. ἦγον *Med. Arch. Vind. Pass.* — Ab utra parte stet *Ask.* non declaravit *Wess.* *Ibid.* ἐργάζοντο) εἰργάζοντο *Vind. Arch.*

CAP. CXXVI. Lin. 2. ὥστε χρημ. δεόμ., τὴν θυγατ.) Sic *Arch. Pass. Vind. Ask.* [*F. Paris.*] Vulgo ὥστε τ. θυγ. τ. ἑωυτοῦ, χρημάτων δεόμενον. *l.* 3. κατίσασα) κτίσαντα prave *F.* ut cap. 121, 99. *l.* 4. πρήσσεσθαι) πρήσσασθαι *Vind. Arch.* — πρήσεσθαι *F.* Sed paulo post recte πρήσσεσθαι. *l.* 6. μνημήϊον *Med. Ask. Pass. Vind. Arch.* ora *Steph.* μνημόσυνον *Ald.* — et *Pc.* nec hi male. *l.* 10. ἔμπροσθε dedi cum *F.* Vulgo ἔμπροσθεν. *l.* 9. *et* 11. Recte nunc πυραμίδα et πυραμίδος cum aliis *F.* qui superius circumflectebat penultimam. *l.* 11. τῆς ἐστι τὸ κῶλον) Sic *Med. Rem. Ask. Vind. Pass. Arch.* [*Paris.*] Vulgo τῆς τὸ κῶλ. absque ἐστί. In *F.* prave decurtatum verbum, τῆς ἐς τὸ κῶλον. Forsan ἐστι κῶλον debuerat, absque artic. *l.* 12. ὅλου) ὅλον *Arch. Vind.*

CAP. CXXVII. Lin. 2. ἔλεγον *Arch. Vind. Med. Ask. Pass.* [*F. Pa. Pb. Pd.*] λέγουσι *Ald.* — et *Pc.* *l.* 4. Χεφρῆνα) Χεβρῆνα *Arch. Vind.* — Alii nil mutant. *l.* 5. πυραμίδα) Rursus πυραμῖδα *F.* *l.* 9. ἐς τὴν ἑτέρην) ἔστιν ἑτέρη *Arch. Vind.* *Ibid.* διὰ οἰκοδομημένου) Vulgo una voce διοικοδομ. et sic *ed. Wess. Reiz.* et *Borh.* cum superioribus edd. et msstis. Monitu *Wesselingii* distinxerunt duo verba δι' οἰκοδομ. *Stroth.* et *Schaef.* recte omnino, nisi quod διά, non abscise δι' scripsisse videtur *Herodotus.* Praeterea δὲ deletum cupiebat *Wessel.* ut iungerentur ῥέοντα δι' οἰκοδ. etc. Tenens δὲ

Schaef. ἔσω in ἔξω mutavit audacius et praeter necessitatem. — Pro αὐλῶνος prave ἀλῶνος *Arch. Vind.* Quod autem sequitur περιῤῥέει, id ex solo *Arch.* se recepisse profitetur Wess. pro vulgato περιῤῥέειν, quod tenent etiam *F. Pa. Pc.* scil. literâ ν ex sequente vocula ἐν perperam adhaerente. Cum *Arch.* vero faciunt *Pb.* et *Pd.* *l.* 11. ὑποδείμας) ὑποδόμας *Arch.* *l.* 12. τεσσεράκοντα) τεσσαράκ. *F.* *Ibid.* ὑποβάς, quod probum est, et in quod consentiunt veteres libri omnes, suâ de coniecturâ *Reizius* in ὑπόβασιν mutavit, quod tenuit *Borh.* denuo vero in ὑποβάσι convertit *Schaefer.* Si mutato opus esset, ὑποβᾶσαν malueram. *l.* 13. οἰκοδόμησε recte primus edidit *Reiz.* a *Wess.* et *Pauw* monitus, idque merito tenuere alii post eum editores. Olim editi omnes, consentientibus etiam msstis, τῆς μεγάλης οἰκοδομῆς dederant; ubi, quid deceperit scribas, in aprico est. *l.* 16. Χεφρῆνα) Χεβρῆνα rursus *Arch.* Χεβρινῆνα *Vind.*

CAP. CXXVIII. Lin. 4. κατακληϊσθέντα) Sic *Med.* [et *Paris.*] cum *Aldo.* κατακλεισθέντα *Pass. Arch. Ask.* κατακληθέντα *Vind.* — κατακληϊθέντα *F.* *l.* 5. κάρτα θέλουσι) καταθέλουσι *Arch. Vind.* *l.* 6. Φιλιτίωνος) Φιλίτιος cum *Gron.* edens Wess. adnotavit: „Sic *Med. Pass. Arch. Ask. Valla.* Φιλιώντιος *Vind.* Φιλιτίωνος *Ald.* et *Paris. B.* Conf. *Gron.*" — At apud *Gron.* nil aliud huc spectans reperies, nisi haec ipsa verba: „Ms. Φι-„λίτιος. Certe hoc est ex vero Aegyptium, quum de „altero quod vulgo obtinet, iure ambigas." Equidem de obscuro nomine cum nemine contendam: sed probabilior mihi visa erat scriptura Φιλιτίωνος, quae et in scriptura codicis *Vind.* latet, et quam cum ed. *Ald.* praeferunt nostri codd. *Pa. Pc. Pd.* Et parum abit *F.* in quo Φιλιτίονος. *l.* 6. κτήνεα) Deficit *Arch.* et *Vind.*

CAP. CXXIX. Lin. 1. Μυκερῖνον) Respexit *Hesychius* in Μυκερίνα. *l.* 3. λεὼν *Arch.* ora *Steph. Vind.* [*F. Paris.*] λεὼ *Med. Pass. Ask.* [conf. *Koen* et alios viros doctos ad *Gregor.* Dialect. Att. §. 91.] λαὸν ed. *Ald.* et *Steph.* *l.* 4. τετρυμένον) τετρυγμένον *Arch.* qui et paullo ante ἐπάδειν loco ἀπαδ. *l.* 5. βασιλήων) βασιλέων *F.* qui et mox βασιλέες, non βασιλῆες. *l.* 8. ἄλλα γάρ μιν). Sic

Pass. Vind. Arch. Ask. quos sequor. Vulgo γάρ μιν ἄλλα. — quod etiam tenuit *Gron.* Sed pro *Wess.* stant et *F.* et *Paris.* *l.* 13. τὴν μοῦνόν οἱ εἶναι) τὸ μοῦνον εἶναι *Arch. Vind.* — Hinc τὸ μοῦνόν οἱ εἶναι edidit *Schaef.* probante *Hermanno* ad *Viger.* Adn. 28. τὴν cum aliis omnibus tenent *F.* et *Paris.* *Ibid.* οἰκίοισι *Arch. Pass. Vind. Ask.* [*F. Paris.*] Alii cum *Med.* οἰκηίοισι, male. Vide ad I. 109. Wess. *l.* 15. πεμπτόν. τι) Caret τι *Pd.* *l.* 16. βοῦν omittunt *Arch. Vind.* *l.* 18. ταύτην δὴ τὴν) Sic *Med. Ask. Pass. Vind. Arch.* [*Pa. b. d.*] τὴν, absque ταύτην δὴ *ed. Ald.* et *Steph.* — cum *Pc.* In *F.* desiderantur omnia quae leguntur post θυγατέρα *l.* 16. usque ad fin. cap.

CAP. CXXX. Lin. 1. Αὕτη) Αὐτὴ *Pb.* *Ibid.* ἀλλ' ἔτι καὶ) ἀλλὰ καὶ, sine ἔτι, *Arch. Vind.* *l.* 2. πόλι *Ask.* et *Vind.* In aliis πόλει. Et sic *l.* 8. iterum. — Nescio tamen an πόλι teneant *Paris.* *l.* 3. θωμάματα) θωμάματα *Arch. Vind.* Mox *iidem* παρ' αὐτὴν, pro παρ' αὐτῇ. *l.* 5. παρακαίεται ex *ed. Ald.* propagatum, nec aliud e suis libris citavit *Wess.* Sed παρακέεται habent *F. Pa. Pb. Pc.* nec hoc quidem male. *l.* 7. τῶν Μυκερίνου) τοῦ Μυκ. *Arch.* — et *Pb.* *l.* 7 *seq.* οἱ ἐν Σ. π. ἱρέες) οἱ ἐν Σ. π. οἱ ἱρέες *F.* *l.* 8. κολοσσοὶ explicantur ἀγάλματα a glossatore *Pass.* *l.* 9. εείκοσι *Ald. Med. etc.* [quod recepi cum *Schaef.*] εἴκοσι *Vind. Ask. Arch.* — Sic vero *F.* et *Paris.* *Ibid.* ἐργασμέναι *Med. Vind. Arch. Pass. Ask.* ora *Steph.* [*F. Pa. Pc. Pd.*] κείμεναι *edd. vett.* — et *Pb.* *l.* 10. πλὴν ἢ) Abest ἢ *Pb.*

CAP. CXXXI. Lin. 1. Οἱ δὲ) Εἰ δὲ *Arch. Vind.* *l.* 2. ἔρασθη *Vind.* non male. Wess. — Unde recepi cum *Schaef.* Alii vulgo, quod sciam, omnes ἠράσθη. *l.* 3. οἱ ἀεκούσῃ) οἷα ἑκούσῃ *Arch.* *l.* 8. αἱ ζωαὶ *Pass. Ask. Vind. Arch.* [*F. Paris.*] Ab aliis αἱ abest. — Omisit *Gron.* cum *edd. vett.* *l.* 8. ταῦτα δὲ λεγ. Sic commode *F. Pa. Pc.* puto et alii mssti; sed ταῦτα δὴ vulgo *edd.* omnes. *Ibid.* λέγουσι Φλυηρέοντες) Φλυηρέοντες λέγ. *Arch.* *l.* 9. καὶ δὴ καὶ) καὶ ὅτι δὴ καὶ *Pc.* *l.* 12. φαίνοντο) ἐφαίνοντο vulgo. φαίνοντο sine augm. *Vind.* [unde recepi cum *Schaef.*] φαίνονται *Arch.* *Ibid.* ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ) Sic *Vind. Arch. Med. Ask. Pass.* margo *Steph.* [*F. Paris.*] ἔτι ἐς ἐμὲ *ed. Ald.* et *Steph.*

CAP. CXXXII. Lin. 2. εἵματι) ἵματι *Vind.* ἱμάντι *Arch. Ib* φαίνει deſit *Arch. Vind.* Tum ἐνικεχρυσώμενα *Vind.* ἐγκεχρυσ. *Arch.* ubi alii omnes κεχρυσώμ. *l.* 5. γούνασι) γόνασι *Pass. Ask.* — et *F. l.* 6. ζωὴ in Gloss. *Pass.* explicatur Σῶσα. WESS. — Nempe ζῶσα voluerat. *l.* 7. πάντα τὰ ἔτεα) Abest τὰ *Pass.* et *Arch* WESS. — Abest etiam *F.* et *Pb.* Pro *Arch.* autem suspicor *Ask.* scribere voluisse *Wess. l.* 10. γὰρ δὴ) Sic *Vind. Arch.* δὴ deſit aliis. — Deest *F.* et *Pc.*

CAP. CXXXIII. Lin. 3. πόλιος *Pass. Ask. Vind. Arch.* [*F. Paris.*] πόλεως alii. WESS. — πόλεος (non πόλεως) habent *edd.* ante *Wess. Ibid.* μέλλοι) μέλλει *Arch. l.* 6. ἀντιμεμφ.) καὶ ἀντιμεμφ. *Arch. Vind. Ib.* πάτρως) Gloss. *Pass.* ὁ τοῦ πατρὸς ἀδελφός. *l.* 7. ἀποκληΐσαντες) ἀποκλήσ. *Ask. Vind.* ἀποκλείσ. *Arch.* — Vulgatum tenet *F.* cum aliis. *l.* 8. φθείροντες) φθείραντες *Arch. Vind. l.* 9. εὐσεβὴς ἐὼν) εὐσεβέων *iidem.* Tum μέλλοι *Med. Pass. Ask. Vindob.* [*F. Paris.*] μέλλει vulgo. *l.* 11. αὐτῷ τὸν β.) αὐτὸν τὸν β. *Ask. Pass. Vind.* ora *Steph.* — et *F. Pb. Pc. l.* 12. χρεὼν) Perperam χρέων *ed. Gron. Wess.* et *Reiz. Ibid.* ἦν *Med. Pass. Arch. Ask. Vind.* [*F. Paris.* et ora *Steph.*] εἴη *edd. vett. l.* 14. τοὺς μὲν δύο τοὺς πρὸ *etc.*) τοὺς μὲν πρότερον τοὺς δύο τοὺς πρὸ *ed. Ald.* indeque ora *Steph. l.* 15. τοῦτο, κεῖνον δὲ) τοῦτον, κἀκεῖνον δὲ *Vind. Arch. Ibid.* Ταῦτα ἀκούσ. *Pass. Ask. Vind. Medic. Arch.* [*F. Paris.*] Ceteri ταῦτα δὲ ἀκ. — Nempe sic *edd. vett. l.* 16. κατακεκριμένων *Ald. Camerar. Ask. Paris. tres.* [*Pa. Pb. Pc.* et *F.*] κατακεκριμένον *Arch. Med. Vind.* [*Pd.*] et *editiones recentiores.* WESS. — Scil sic *ed. Iungerm. Gal.* et *Gron.* Nam vulgatum tenet *ed. Steph.* 1. et 2. cum *Ald.* et *Cam. l.* 17. ὅκως) Glossa *Pass.* ὁπότε. Exscripsit haec *Athenaeus* X. p. 438. WESS. *l.* 19. ἔς τε τὰ ἕλεα *etc.* Habet hanc, seu potius ex *Athenaeo*, *Eustathius* in Hom. p. 1624, 8. [in Od. ι. p. 348, 3 seq. ed. Bas.] uterque νεμόμενον, loco πλανώμενον, perperam. In *Vind.* est πλανόμενον. *l.* 20. ἵνα πυνθ. εἶναι γῆς) Vocabulum γῆς, quod deest vulgo omnibus, adieci ex *Gregor. Corinth.* dial. ion. §. 65. cum emendatione *Valckenarii. Ibid.* ἐνηβητήρια) Schol. *Pass.* εὐωχητήρια, uti et *Suidas.* [Sic et *Lexic. vocum He-*

rodot. et *Zonaras* in Lexic.] *Corinthus* legit ἡβητήρια. Wess. — At ἐνηβητήρια duobus locis agnoscit *Corinth.* §. 65. et §. 130. Simplex ἡβητήρια *Athenaeus* habet. *Ead. l.* ἐπιτηδεώτατα) ἐπιτηδεότατα *Corinth.* [§. 65. ubi dein correxit *Koen.*] et *Vind.* ἐπιτηδειότατα *Arch.* *l.* 22. ἀποδέξαι) ἀποδεῖξαι *Ask. Arch. Vind.* contra morem. Wess. — Verum tenent *F.* et *Paris.* cum aliis.

CAP. CXXXIV. Lin. 1. Πυραμίδα) πυραμῖδα *F.* ut passim alibi; et sic rursus infra. *Ibid.* καὶ οὗτος *Arch. Vind. Paris. C.* [*Pb.* et *Pd.*] *Rem. Ald.* Deest καὶ *Med. Ask. Pass.* — et *F. Pa. Pc.* *l.* 2. ἐείκοσι) εἴκοσι *Ask. Vind. Arch.* [*F. Paris.*] In aliis ἐείκοσι. — Sic *edd.* ante *Wess.* recepique hoc cum *Schaef.* *Ib.* καταδέουσαν) Perperam καταχέουσαν *F.* Post hoc autem verbum interposito *commate* vulgo distinguebant orationem, eamdemque distinctionem noster etiam cod. *F.* agnoscit: unde prodibat sententia, tam per se absurda, quam ab auctoris mente aliena, quae infinitis difficultatibus implicuit interpretes. *l.* 5. ἑταίρης) ἑτέρης *Arch. Vindob.* vulgari errore. *l.* 7. οὐ γὰρ ἄν οἱ) Abest ἂν *Pass. Medic. Ask.* [et *F.*] Habent ἂν *Ald. Paris. B.* [*Pa. Pc.*] *Vindob. Arch. Remig.* quod potuerat retineri. Wess. — Nempe abiecit *Wess.* cum *Gron.* Nos restituimus cum *Reiz.* et aliis. *l.* 8. ταλάντων) τάλαντα *Vind. Arch.* *l.* 9. ἀναισιμῶνται) Perperam ἀναισιμῶνται *F.* *l.* 11. τουτέων) τούτων *F.* Et mox βασιλέων *idem;* non βασιλήων. *l.* 12. ἦν λιπομένων Ῥοδῶπις) Sic *Arch. Vind. Remig.* [et *Pc.* quos secutus sum, non offensus traiectione verborum *Nostro* familiari. ἦν λειπομένη Ῥοδ. *Eton. Pass. Ask. Ald.* — Sic et *F. Pb. Pd.* Tacite vero mutans hoc *H. Steph.* sic edidit, λιπόντων, ἦν Ῥοδῶπις, quod tenuit *Gronov.* nihil ex *Med.* adferens, eumque secuti sunt *Wess. Reiz.* et *Borh.* Denique λιπομένων, ἦν Ῥοδῶπις, edidit *Schaef.* *l.* 13 *seqq.* γενεὴν μὲν *etc.* Adtigit *Suidas* [et *Photius* in Lexic.] voc. Ῥοδῶπις. *l.* 17. θεοπροπίου) νεοπροπίου *Arch. Vind.* et πρινὴν loco ποινὴν *iidem.*

CAP. CXXXV. Lin. 2. κομίσαντός μιν) Ignorant μιν *Med. Pass. Ask.* — et *F.* Delevitque pronomen *Wess.* cum *Gron.* Et intelligo, absque hac vocula rationem

etiam constare sermoni: placuit tamen eam restituere cum *Schaef.* servatam in *Pa. Pc.* aliisque codicibus. *l.* 3 ὑπὸ ἀνδρὸς scripsi cum *F.* Vulgo ὑπ' ἀνδρ. *l.* 7. ἐκτήσατο) ἐκτίσατο *F.* *Ib.* ὡς ἂν εἶναι) ὡς ἀνεῖναι *Arch. Vind. Ead. l.* Ῥοδῶπιν) Sic *ed. Wess.* cum superioribus, et mss/tis omnibus. Ῥοδώπιος ex *Valckenarii* coniect. edidit *Reiz.* et *Borh.* Ῥοδώπι ed. *Schaef.* *l.* 8. οὐκ ὥς γε) Sic *Ask.* bene. [Nescio an consentiant *Pb. Pc. Pd.*] Vulgo οὔκως γε. — Sic *F. Pa.* *Ibid.* πυραμίδα) τυραννίδα *Ald.* et ex eo ora *Steph.* *l.* 14. τοῦτο ἀναθεῖναι) τοῦ ἀναθεῖναι corrigebat *Pavius*, i. e. ἕνεκα τοῦ ἀναθ. Wess. — Parum commode distinctionem paulo maiorem ante ista verba posuit *Reiz.* eamdemque tenuere *Schaefer* et *Borh.* *l.* 15. ἑωυτῆς) Sic *Arch. Vind.* [unde recepit *Wess.*] Vulgo αὐτῆς. — Sic et *F.* et ed. *Gron.* cum *edd. vett.* nec hoc male. Ex *Parisinis* vero codd. nulla ab ed. *Wess.* discrepantia adnotata est. *Ib.* ὀβελοὺς) ὀβολοὺς *F.* *l.* 16. βουπόρους) βοπόρους apud *Suid.* hoc ex loco. Wess. *l.* 17. συννενέαται) συνέαται *Arch. Vind.* [συνενέαται *F.*] In *Rem.* ἐπισυννέαται. Conf. *Etymol.* p. 599. Scholiastes *Pass.* συνηγμένοι, συνειλεγμένοι explicat. Wess. *l.* 18. ἀντίον) ἀντίοι *Arch. Vindob.* Vide II. 34. Wess. *l.* 19. *et seq.* φιλέουσι δέ κως *etc.* Respexit haec *Athenaeus* lib. XIII. p. 596. Wess. *l.* 21. ὁ λόγος) Deſit articulus *Pass. Ask.* — Agnoscit eum *F.* cum aliis: sed ignorat *Pb.* *l.* 22. πάντες οἱ Ἑλλ.) Sic *Arch. Vind. Ask. Pass.* [*Pa. c. d.*] οἱ πάντες Ἑλλ. *Med.* [et *F. Pb.*] Vulgatis articulus abest. *Ib.* τὸ οὔνομα scripsi cum *F.* Vulgo τοὔνομα. *l.* 24. Ἀρχιδίκη) Sic *F. Pa. Pb. Pc.* (nescio an et *Pd.*) cum *Aldo*, absque subscripto iota; et sic etiam *ed. Schaef.* Vulgo Ἀρχιδίκῃ, quod ex *ed. Steph.* propagatum. *Ibid.* ἧσσον) κρέσσων *Arch. Vind.* Wess. — κρήσσων ex cod. *Arch.* citat Gale. ἔσσον ed. *Schaef* *l.* 25. περιλεσχηνεύτος) περὶ λέσχην οὗτος *Arch. Vind.* Explicat *Hesychius* in voce, ubi περιβόητος cum *Abreschio* mallem. Wess. *l.* 26. ἐς Μιτυλήνην) Sic *Arch. Vind. Ask. Ald. Rem. Paris. B.* [immo *Paris. omnes.*] ὡς *Med. Pass.* — et *F.*

CAP. CXXXVI. Lin. 2. οἱ ἱρέες Ἄσυχιν) *Med. Pass. Ask. Vind.* [*F. Paris.*] Post ἱρέες iterum γενέσθαι inter-

serit *Ald.* et alii, male. WESS. *l.* 3. τε κάλλιστα) τε καὶ κάλλιστα *F.* *l.* 4. πολλῷ μέγιστα) πολλῶν μέγ. *Arch. Vind.* *l.* 5. ἐγγεγλυμμένους) Sic *Arch. Vind.* — Recte; quod recepi cum *Schaef.* εὖ γεγλυμμένους vulgo. εὖ λελεγμένους *F.* *l.* 6. μακρῷ) Glossa *Pass.* πολλῷ. *l.* 7. ἁμιξίης) ἀμαξίης *Arch.* absurde. WESS. *l.* 10. προστεθῆναι) προσθεῖναι *Arch.* Et mox *idem*, pro τόνδε, habet τόδε. — Hoc quidem haud ita male. *l.* 12. ὑποτιθέντι) ὑποθέντι idem *Arch.* *l.* 13. μὴ βουλομένῳ *Med. Arch. Vind. Pass. Ask.* [*F. Paris.*] In aliis καὶ μὴ βουλ. — Nempe sic *Ald.* et *Steph.* *l.* 14. μηδὲ αὐτῷ) μήτ' αὐτῷ *Arch. Vind.* — quod adoptarunt *Reiz. Schaef.* et *Borh.* Mihi visum erat, quamvis sequatur dein μήτε ἄλλον, tamen hîc locum tueri posse μηδὲ, quod cum aliis omnibus editis et msstis tenent *F.* et *Paris.* Id si minus placet, nil repugno quin μήτε αὐτῷ scribatur. *l.* 15. πατρῴῳ) πατρωΐῳ ed. *Schaef.* et *Borh.* commode. πατρώῳ *F.* *l.* 14. μήτε ἄλλον) Sic exserte h. l. μήτε dedit *F.* qui paulo ante bis μήτ' ἐν cum aliis tenet. *Ibid.* τῶν ἑωυτοῦ) τῶν *Ald. Vind. Camer. Paris. B.* Ceteri τόν. Prius commodius et verius. WESS. — τὸν a *Steph.* invectum erat. τῶν recte tuentur *F.* et *Paris. omnes.* *l.* 20. τάδε λέγοντά ἐστι) ἐστὶ τάδε λέγοντα *Arch. Vind.* — quos secutus est *Schaef.* *l.* 21. κατονοσθῆς *Med. Ask. Pass.* [*Pb. Pd.*] κατονοσθῇς *Ald. Rem. Paris. B.* [*Pa. Pc.* et *F.*] et editiones priores. [nempe *Steph.* et eius sequaces.] κατονομασθῇς *Vind. Arch.* Glossa *Pass.* καταμέμφοιο. *l.* 25. πρόσσχοιτο) πρὸς σχοῖτο *Pass.* προσέχοιτο *Vind. Arch.* — πρόσχοιτο ed. *Wess.* et *Reiz.* cum superioribus et msstis *F. Paris.* et aliis. Equidem cum *Schaef.* et *Borh.* πρόσσχοιτο praetuli, quod haud obscure etiam latebat in *Pass.*

CAP. CXXXVII. Lin. 2. πόλιος) Sic *Arch. Vind. Ask.* [*F. Paris.*] πόλεος *Ald. etc.* *l.* 3. ἐπ' Αἴγυπτον) Sic *Med. Pass. Ask.* [*F. Pb. Pd.*] ἐς Αἴγ. *Ald. Vindob. Arch. Rem. Paris. B.* [*Pa. Pc.*] profecto non male. WESS. *Ibid.* Αἰθίοπάς τε καὶ Σαβακῶν) Αἰθίοπά τε καὶ Σαβακόν *Arch. Vind.* — Σαβάκων *Pd.* *l.* 4. τὸν Αἰθ. βασ.) Sic recte *F.* Vulgo τῶν Αἰθ. βασ. *l.* 8. ἁμάρτοι τι) τι Deſit *Arch. Vind.* — ἁμάρτῃ τι scribit *F.* *Ibid.* αὐτῶν οὐδένα) αὐτὸν οὐδένα *iidem.* *l.* 9. ἑκάστῳ) ἑκάστου *Pass. Ask.* — et *F.* *Ibid.*

δικάζειν, ἐπιτάσσοντα) Sic *F.* a pr. m. cum aliis; sed a sec. m. correctum δικάζοντα ἐπιτάσσειν. *l.* 10. χώματα χοῦν hinc citavit *Suid.* in Χώματα. *l.* 11. ἀδικεόντων) οἰκεόντων *Arch. Vind. Valla.* *l.* 12. ἐγένοντο) ἐγίνοντο *Pc.* *l.* 13. ὀρυξάντων) Deest *Arch. Vind.* *l.* 14. καὶ κάρτα *Medic. Ask. Pass. Vind. Arch.* ora *Steph.* [*F. Pa. Pb.*] Vulgatis copula aberat. — Abest etiam *Pc. Pd.* *l.* 15. τασσομένων) γενομένων *Arch. Vind. Valla.* *l.* 16. πολίων *Ask.* [*F. Paris.*] πολήων vulgo, [etiam *ed. Gron.*] sed male. *Ibid.* μάλιστα μὲν Βουβάστι πόλι ἐξεχώσθη) μάλιστα ἡ ἐν Βουβάστι πόλις *Arch. Vind. Paris. A. B. Rem. Ald.* Editum debetur *Med. Ask. Pass.* Vide *Gron* Wess. — Ex *Parisinis quatuor* nulla a *Wesselingiano* exemplo discrepantia in nostris Excerptis adfertur, nisi quod πόλις pro πόλι habeat *Pc.* Cum *Med.* et aliis facit etiam *F.* praeterquam quod πόλει loco πόλι scribat. Commodissimum utique foret ἡ Βούβαστις πόλις: (cf. *l.* 12. et c. 138, 9.) sed, quid sit ἡ ἐν Βουβάστι πόλις, difficile dictu est, nam (ut *Gron.* monuit) nec ad deam Βούβαστιν hoc referri potest, nec ad νομὸν in quo situm illud oppidum, qui Βουβαστίτης vel Βουβάστιος νομὸς adpellabatur. Sed nec *Medicei* codicis eiusque sociorum scriptura difficultate caret, quam quidem non explicavit *Gronovius*, nisi latinâ istâ versione *Bubasti urbi adaggeratum est.* *l.* 18. γὰρ ἄλλα *Med. Ask. Pass. Vind.* [*F. Paris.*] Alii vulgo γὰρ καὶ ἄλλα. — Ne hi quidem male. *l.* 19. δὲ ἰδέσθαι scripsi cum *F.* Vulgo δ' ἰδέσθαι. *l.* 20. κατὰ Ἑλλ. *Pass. Vind. Arch. Ask.* — et *F.* et sic *ed. Schaef.* et *Borh.* κατ' Ἑλλ. *ed. Wess.* cum aliis.

CAP. CXXXVIII. Lin. 1. δὲ ἱρὸν dedit *F.* Vulgo δ' ἱρόν. *l.* 3. συμμίσγουσαι) συμμίσγονται *F.* *l.* 9. πόλιος *Vind. Arch. Ask.* [*F. Paris.*] πόλεως *Ald.* — Immo πόλεος *ed. Ald.* et aliae ante *Wess.* *Ibid.* ἐκκεχωσμένης) ἐκκεχυμένης *Ald.* et ora *Steph.* ἐγκεχωσμ. *Arch. Vindob.* *l.* 10. ἔσοπτον *Medic. Ask. Pass. Arch.* optime. ἔσοπτρον *Ald.* et alii. — ἔσοπρον *F.* *l.* 12. δὲ ἔσωθεν dedit *F.* Vulgo δ' ἔσωθεν. *Ibid.* ἄλσος) μὲν ἄλσος *Arch. Vind.* *l.* 12. πεφυτευμένον recepi ex *F.* et *Pb.* Vulgo πεφυτευμένων. *l.* 14. πάντη) πάντα *Arch.* *l.* 17. τεσσέρων) τεσσάρων *F.*

Ibid. καὶ τῇ τῆς) καὶ τῇδε τῆς *Pd.* *l.* 18. ὅ ἐς Ἑρμέω *Ald. Arch. Vind. Paris. B.* [*Paris.* omnes.] *Rem.* Deest ἐς *Med. Ask. Pass.* — et *F.* *l.* 19. οὕτω) οὕτως *F.*

CAP. CXXXIX. Lin. 4 *seq.* τοὺς ἱρέας *etc.* Citat *Corinthus*, non sine vitio. Wess. — *Gregor. Cor.* Dial. ion. §. 67. *l.* 5. διατιμέειν *Med. Ask. Pass.* Alii διαταμεῖν. — διατάμνειν apud *Gregor.* Perperam διαταμεύειν *F.* *l.* 7. δοκέοι) δοκέειν *Pass. Ask.* neque prave. — Sic et *F. Pb. Pd.* *Ib.* προδεικνύναι) παραδεικνύναι *Pb.* *l.* 9. ποιήσειν) ποιήσει *F.* *l.* 10. ὁκόσον) ὅσον *Arch. Vind.* Et mox ἄρχοντα *iidem*, pro ἄρξαντα. *l.* 11. ἐκχωρήσειν *Med. Ask. Pass.* ora *Steph. Arch. Vindob.* [*F. Pa. b. d.*] ἐκχωρέειν *Edd.* — et *Pc.* *l.* 12. ὡς δέοι) ὁ θεός οἱ *Arch. Vind.* *l.* 15. ἀπαλλάσσεται) ἀπαλλάσσετο *F. Pc. Pd.* *Ibid.* Σαβακῶς) Σαβακὸς *Arch. Vind.*

CAP. CXL. Lin. 2. ἄρχειν deest *F.* *l.* 5 *seq.* σιγῇ τοῦ Αἰθ. *etc.* Exscripsit *Thomas M.* in Σιγῇ. Wess. *l.* 5. ἐς τὴν δωρεὴν) ἐς δωρεὴν absque artic. *ed. Wess.* et *seqq.* percommode id quidem: sed videtur casu, non consilio editoris, omissus articulus; nam agnoscunt eum *edd.* omnes ante *Wess.* cum *msstis* et *Thoma Mag.* l. c. nec in *Var. Lect.* aut in *Notis* quidquam ad hunc locum spectans monuit *Wess.* *l.* 6. σποδὸν) σπονδὸν *Arch.* *Ib.* ταύτην τὴν νῆσον) Abest τὴν *Pd.* *l.* 8. ἑπτακόσια) Nil mutant libri veteres. τριακόσια corrigebant *Perizonius* et *Bouherius.* πεντακόσια sua de coniectura in contextum recepit *Reiz.* eumque secutus *Borh.* probante *Larchero*, qui inter *cap.* 140 *extr.* et *cap.* 141. intercidisse statuit partem haud exiguam narrationis *Herodoti.* *l.* 10. Ἐλβώ) Ἑλκώ *Pass.* et *Eton.* male uterque. Vide *Steph. Byz.* in voce, ubi hunc locum indicat. Wess. — Ἑλκώ est etiam in *Pb.* Ἐλκώ *Pd.* Ἑλβώ aspero spiritu scribitur in *ed. Wess.* et superioribus inde a *Steph. ed.* 2. Nam in *Steph. pr.* et in *Aldina* non signatus est spiritus. Ἐλβώ primus edidit *Reiz*, ut est apud *Steph. Byz.* et sic *F.* et *Pa.* *Ibid.* δ' ἐστὶ *Vind. Pass. Med. Ask. Arch.* [*F. Pa.*] Aliis δὲ abest. — Sic *Pc.* et *edd. vett.*

CAP. CXLI. Lin. 2. Σεθών. Sic scripsi cum *F. Pa. Pb. Pc.* et sic *ed. Ald. Steph.* et *Gronov.* In *ed.*

Wess. scribitur quidem Σεβῶν, quod tenuere dehinc alii editores: sed a superiorum editorum scripturâ non discedere voluisse *Wess.* intelligitur ex his quae in *Var. Lect.* posuit: „Σέβων *Arch.* Σεβῶν *Ask.*" — Σέβων cum *Arch.* tenet *Pd.* *l.* 5. τοῖσι ἐπὶ) τὰς ἐπὶ corr. *Reiske*, neque incommode. Wess. — Sed nil opus erat sollicitare vulgatum, in quod consentiunt libri. τοῖσι sequente ἑκάστῳ, est *quorum unicuique.* *Ibid.* τῶν προτέρων βασιλήων) τῶν πρόσθεν βασ. *Vind. Arch.* — βασιλέων *F.* *l.* 6. ἐξαιρέτους) ἐξαιρέτως *Arch.* Editum agnoscit [cum aliis] *Eustath.* in Hom. p. 210, 1. — Iliad. β'. p. 159, 2. ed. Bas. *l.* 7. ἐπ' Αἴγυπτον) ἐπ' Αἰγύπτου *Pass.* ex emendatione. Wess. — Sic unice habet *F.* Parum refert: prius significat *contra, adversus Aegyptum;* alterum, *Aegyptum versus:* ac fere commodius fuerit hoc ipsum ἐπ' Αἰγύπτου, quo significetur *non in ipsam Aegyptum usque pervenisse.* Vide Lexicon nostr. Polyb. p, 240. n. 5. *l.* 8. Ἀραβίων τε καὶ Ἀσσυρίων) Ista τε καὶ Ἀσσυρ. non legit *Ioseph.* Antiq. X. 1, 4. [scil. ex vulgatâ apud *Ioseph.* scripturâ, sed aliter ibidem *membr. Vatic.*] Habet vero *Eustathius* in Iliad. α'. p. 35, 2. Wess. — *Eustath.* p. 26, 35. ed. Bas. *l.* 10. ἀπειλημένον) ἀπειλημμένον *F.* *l.* 11. ἀποδύρεσθαι *Med. Ask. Pass.* [*F. Paris.*] ἀποδύρασθαι *Ald. Vind. Arch.* et alii. *l.* 13. ὄψι *Med. Pass. Ask.* [Nescio an *Paris.*] Alii ὄψει. — Sic *F.* *l.* 15. πέμψειν) πέμψει *Pass. Ask.* πέμψαι *F. Pd.* *Ib.* δή μιν *Pass. Ask. Med. Vind. Arch.* [*F. Pa. b. d.*] μὲν δὴ *Ald.* et alii. — Sic *Pc.* *l.* 16. Αἰγυπτίων) τοῖσι Αἰγυπτίοισι *Arch. Vind.* perperam. Wess. — In *F.* est Αἰγυπτίοισι absque τοῖσι, sed ab eadem manu correctum Αἰγυπτίων. *l.* 19. χειρώνακτας) χειρόνακτας *Arch. Vind.* — χειρωνάκτας *F. Pa.* *l.* 22. ἀρουραίους) ἀρουριαίους *Arch. Vind.* *Ibid.* αὐτέων) αὐτῶν *F.* *l.* 24. γυμνῶν ὅπλων) Sic *Arch. Vindob. Ald. Remig. Paris. B.* [*Pa. Pc.*] cum *Eustath.* pag. 35, 4. γυμνῶν ἀνόπλων *Med. Pass. Ask.* male. Wess. — Sic vero et *F. Pb. Pd.* nempe ex scholio, aut ex παραδιορθώσει, vetustâ illâ quidem. *l.* 25. ἐν τῷ ἱρῷ) Deest ἐν *Arch. Vind.*

CAP. CXLII. Lin. 1. οἱ ἱρέες) Articulum omittunt *Arch. Vind.* *l.* 4. μίην) μίαν *F.* sui moris tenax. Tum

idem τεσσαρ. pro τεσσερ. Et sic iterum iterumque deinde. *l.* 7. ἀνδρῶν γενεαὶ) γενεαὶ ἀνδρῶν *Pass. Arch. Vind. Ask.* [non *F.*] Ceterum vide *Eustath.* in Hom. pag. 97, 31. Wess. — Iliad. α'. p. 73, 22. ed. Bas. *l.* 9. ἔτι τῶν) ἐπὶ τῶν *Pass. Ask.* — *F. Pd. Ibid.* γενεέων *Pass. Ask. Vind. Arch. Medic.* [*F. Paris.*] γενεῶν alii. — Nempe *edd. vett. l.* 12. καὶ πρὸς *Arch. Vind.* [*Pb. Pd.*] Ceteris πρὸς abest. *l.* 13. μέν τοι οὐδὲ) μὲν οὐδὲ *Arch. Vind.* — quos secutus est *Schaef. l.* 15. τοιοῦτον οὐδέν.) οὐδὲν τοιοῦτο aut τοιοῦτον *Pass. Ask. Arch. Vind.* — et *F.* in quo τοιοῦτον *l.* 16 *seq.* τετράκις *etc.*) Exscripsit *Thom. M.* in voce Ἐξ. Wess. — Monet ibi Grammaticus, ἐξ h. l. idem ac ἔξω valere. *l.* 17. ἔνθα τε usque καὶ ἔνθεν omisit negligens scriba in *Arch. Vind. Ibid.* ἐπαντεῖλαι) ἐπανατεῖλαι *Pb. l.* 18. ἀνατέλλει *Medic. Pass. Ask. Vind. Arch.* [*F. Paris.*] ἀντέλλει *Ald.* et *Edd.* — nempe edd. ante *Gron.* e quibus hoc revocavit *Schaef. Ibid.* καταδῦναι *iidem* qui modo ἀνατέλλει, et ora *Steph.* καταβῆναι *Ald.* — cum solo *Pc. l.* 19. Caret ὑπὸ ταῦτα *Pd. l.* 20. ἐκ τῆς γῆς) ἀπὸ γῆς *Arch.*

CAP. CXLIII. Lin. 2. Θήβῃσι) Θήκῃσι imperite *F. Ib.* γενεηλογήσαντί τε) Sic recte *Pa.* Vulgo alii ignorant τε h. l. et ponunt iniquo loco post ἀναδήσαντι, quod ibi quidem primus *Steph.* invexit; nam *ed. Ald.* utrobique τε ignorat, etiam sic commode procedente oratione. In *F.* est ἀναδήσαντά τι τὴν πατρ. imperite. Scil. in exemplari, de quo descriptus ille codex est, vitiose statim scriptum fuerat ἀναδήσαντα, dein correctum τι loco extremae syllabae τα. In *Arch. et Vind.* (de quibus Wess. et de *Arch.* etiam *Galeus* monuit) est γενεηλόγησαντι τὴν πατρίην, omissis mediis, quae infra etiam lin. 12. recurrunt. *l.* 3. τοῦ Διὸς caret *Pd. l.* 4. οὐ γενεηλογ.) Sic *Valla, Med. Pass. Ask. Rem. Arch.* margo *Steph.* [*F. Paris.*] rectissime. συγγενεηλογ. *Ald.* et *Edd. l.* 7. ἵσταται *Med. Pass. Ask.* [*F. Pb. Pd.*] ἱστᾶ *Arch. Vind. Paris. B.* [*Pa. Pc.*] *Ald.* et *Steph. l.* 8. εἰκόνα) εἰκόνας *Pb. Ib.* δεικνύντες) δεικνῦντες *F. l.* 9. ἑωυτῶν ἕκαστον *Arch. Pass. Vindob.* ora *Steph.* [*F. Paris.*] Vulgo ἕκαστον ἑωϋτόν. — quod et tenuit *Gron.* nil monens ex *Med. l.* 10. διεξιόντες deſit

Vind. Arch. In *Med. Pass. Ask.* sequentia usque Ἑκαταίῳ absunt. Wess. — Septem voces post διεξιόντες desunt etiam *F.* *l.* 12. Post ἀναθήσαντι denuo ἑωυτὸν repetit *F.* *l.* 15. ἕκαστον) ἑκάστῳ *Arch. Vindob. Valla.* *l.* 16. ἐς δὲ τοὺς) ἑωϋτοὺς *Arch. Vind.* *l.* 17 *seq.* ἀπέδεξαν κολοσσοὺς) ἀπηριθμησαν αὐτοὺς *Arch. Vind. Valla.* Tum Πίρωμιν ἐκ Πιρώμιος γενόμενον *iidem Arch. Vind. Valla.* [e quibus hoc primus recepit *Wess.*] Vulgo Πίρωμιν ἐπονομαζόμενον. — Sic *F. Paris.* ignorantes ista ἐκ Πιρ. γενομ. cum editis ante *Wess.*

CAP. CXLIV. Lin. 2. ἀπαλλαγμένους) ἀπηλλαγμένους *Arch. Vind.* et *Athenagoras*, Legat. c. 24. ubi haec citat. Superius πάντας ante ὄντας negligit idem *Athenag.* *l.* 3. ἀνδρῶν τούτων) Deest τούτων *Pd.* *l.* 4. οἰκέοντας) Sic *Arch. Vind. Valla.* — et *Pd.* quod recepi cum *Schaef.* pro vulgato οὐκ ἐόντας. conf. c. 156, 13. Apud *Athenag.* quidem l. c. etiam οὐκ ἐόντας editur; sed nescio an hoc ab editoribus ex vulgatis *Herodoti* libris illi sit obtrusum: in latina quidem versione *Conr. Gesneri* legitur *unâ cum hominibus habitantes.* *l.* 5. κρατέοντα) κραταίοντα *Arch. Vind.* *l.* 6. ὕστατον) ὕστερον ora *Steph.* et *Athenag.* *l.* 7. καταπαύσαντα Τυφῶνα *etc.* Expressit *Eustath.* ad Hom. p. 346, 17. et p. 629, 39. Wess. — *Eust.* in Iliad. β'. p. 262, 8. et ζ'. p. 484, 49. ed. Bas. *l.* 9. κατὰ Ἑλλ. scripsi cum *F.* Vulgo κατ' Ἑλλ.

CAP. CXLV. Lin. 2. Ἡρακλῆς τε *etc.* Vellicat haec *Plutarchus* Malign. pag. 857. Spectavit et *Arrian.* Ἀναβ. II. 16. *l.* 3. τῶν πρώτων λεγομένων θεῶν) Tria priora verba praetereunt *Arch.* et *Vind.* Tum post θεῶν adiicit εἶναι *Ald.* et *Steph.* [cum *Pc.*] qui omittunt hoc verbum deinde *l. seq.* ante Διόνυσος. Ut edidimus cum *Wess. Gron.* et aliis, sic praiverunt *Medic. Ask. Arch. Pass. Vind.* — item *F. Pa. Pb. Pd.* *l.* 8. πλέονα) πλείονα *Pass.* et *Ask.* saepe dialecti speciem negligentes. Wess. — Sic et *F.* *l.* 12. λογιζόμενοι) Schol. *Pass.* ψηφιζόμενοι. *l.* 14. In ἑξακόσια conspirarunt vett. libri omnes. ἑξήκοντα ex *Wesselingii* aliorumque virorum doctorum emendatione edidit *Reiz.* eumque secutus *Borh.* Vulgatum, quamquam haud dubie mendosum, tenuimus cum *Schaef.* quandoquidem non extra dubi-

tationem posita est, quamvis probabilis, emendatio. *l.* 16. εἰνακόσια ἔτεα) Sic *Med. Ask. Pass.* ἔτεα alii non legunt. Wess. — Abest id vocab. *Pa.* quod nescio an habeant alii *Paris.* In *F.* plura hic desunt, scil. inde a verbis Ἡρακλέϊ δὲ (*l.* 15.) usque ad fin. cap. omnia; suppleta quidem a recentiori manu in superiore libri ora, et ibi quoque omissum vocab. ἔτεα. *Ibid.* τῷ ἐκ Πηνελ.) τῷ Πηνελ. *Arch. Vind.* absque praepositione. Habet eam [cum aliis codd.] *Eustath.* in Hom. p. 1435, 57. — *Eustath.* in Od. β'. p. 82, 18. ed. Bas. *l.* 19. κατὰ τὰ ὀκτακόσια) Sic *Pass. Ask. Med.* [*Pa. Pc.*] Deest τὰ *Ald. Paris. B.* [*Pb. Pd.*] *Vind. Arch.* — et *F.* sec. manu.

CAP. CXLVI. Lin. 3. αὐτέων) αὐτῶν *F.* constans sibi. *l.* 5. Ἡρακλέης) Ἡρακλῆς *F. Pa.* *l.* 8. τούτους ἄλλους) Nil mutant libri. τοὺς ἄλλους maluerat *Wess.* ἄλλως pro ἄλλους legendum censuit *Toup.* Nihil in verbis mutans *Schaeferus*, ante ἄλλους *comma* interposuit. Nos *post* ἄλλους leviter *distinximus* orationem; et mox, pro γενομένους ἄνδρας, quod vulgo legebatur, inverso ordine ἄνδρας γενομένους scripsimus cum ms. *F.* *l.* 11. ἐνεῤῥάψατο) ἀνεῤῥάψατο *Arch.* et *Eustath.* in Dionys. vs. 1153. p. 217. [p. m. 194.] ἐῤῥάψατο *Ask.* [ἐράψατο *F.*] Tum Νύσαν *Arch. Vind. Pass. Ask.* [*F. Paris.*] Non tamen *Eustathius*; qui Νύσσαν cum *Edd.* — Sic et *ed. Gron.* *l.* 13. δῆλά μοι ὦν) δῆλα ὦν μοι *Arch. Vindob.*

CAP. CXLVII. Lin. 1. οἵ τε ἄλλοι) οἱ ἄλλοι absque τε *Medic. Ask. Pass.* — et *F.* Et sic *ed. Wess.* cum *Gron.* Restituimus cum *Reiz.* et aliis τε particulam, quam habet *Pa.* et *alii mss.* cum *edd. vett.* *l.* 4. αὐτοῖσι *Med. Ask. Pass.* [*F. Paris.*] Vulgo αὐτοῖς. *l.* 6. οἷοί τε) οἵω τε *Vind.* *l.* 7. δυώδεκα μοίρας δασάμενοι) Vulgo *edd.* et *mssti* plerique ἐς δυώδ. *etc.* Sed *abesse* ἐς *Arch.* et *Vind.* docuit Wess. Quod quum consentiat cum *Nostri* aliorumque optimorum auctorum usu in *dividendi* verbis, delevi voculam cum *Schaef.* Sic VII. 121. τρεῖς μοίρας δασάμενος πάντα τὸν πεζόν: ubi vide *Valckenar.* Adde IV. 148, 14. et conf. quae ad *Bosii* Ellips. Graec. ab eodem *Schaefero* p. 683. monita sunt. *l.* 9. τοισίδε) τοῖσιδε cum *Gron.* edens Wess. adnota-

vit: „Sic *Med. Arch. Vind. Pass. Ask.* Vulgo τοῖσδε." — In τοῖσδε consentit *F.* τοισίδε, hoc tono, edidit *Reiz.* ut alibi; quem secutus sum. *l.* 11. τῶνδε δὲ) τῶν δὲ *F.* *l.* 12. ἐποιεῦντο) ἐποιέοντο *idem F.* *Ibid.* ἰσχυρῶς) ἰσχυρεῦς *Arch. Vind.* Mox *iidem* ἐκέχρητο, pro vulgato ἐκέχρηστο. — Et consentit quidem h. l. in ἐκέχρητο cod. *F.* et sic ed. *Schaef.* sed idem *F.* cum aliis tenet ἐκέχρηστο II. 151, 12. III. 64, 7. et VII. 220, 10. Rursus vero in ἐκέχρητο VII. 220, 10. libri tantum non omnes consentiunt. *l.* 15. αὐτέων) αὐτῶν *F.* *Ibid.* ἐν τῷ ἱρῷ) ἂν pro ἐν *Arch. Vindob.* *l.* 16. ἐς γὰρ) ὡς γὰρ *Arch.* ὃς γὰρ *Vind.* — Inde *Schaeferus*, audaciore quam necesse erat conatu, sic edidit: ὡς γὰρ δὴ τὰ πάντα ἐς ἱρὰ συνελέγοντο.

CAP. CXLVIII. Lin. 3. Μοίριος) Μύριος *Arch. Vind.* Tum κροκοδείλου, pro κροκοδείλων, *Arch.* male. Vide *Steph. Byz.* in voce, haec citantem. Wess. *l.* 4. ἴδον) εἶδον *F.* *l.* 5. ἔργων ἀπόδεξιν) ἔργα *Arch.* Vide *Eustath.* in Iliad. p. 286, 38. — p. 217, 5 seq. ed. Bas. *l.* 6. τε ἂν) τὸ ἂν *Vind.* τὰ ἂν *Arch.* *l.* 8. ἐστὶ νηὸς) νεὼς ἐστι *Arch. Vind.* *l.* 11. μεγάλων) Sic *Ask. Pass. Vind. Medic.* — *F.* et *Pb.* quod recipiendum putavi. μεγίστων *ed. Wess.* et seqq. cum *Ald. Steph. Paris. B.* [*Pa. Pc.* puto et *Pd.*] *Rem.* et *Arch.* *l.* 12. αὐλαὶ κατάστεγοι) αὐλαί τε καὶ στέγαι corrigebat *Wyttenb.* *l.* 13. πρὸς βορέω *Med. Pass. Ask.* [*F.*] Alii πρὸς βορέην. — Sic *Pa. Pc.* Parum refert. *l.* 14. ἒξ δὲ) In ed. *Wess.* erat ἒξ καὶ, typothetae errore, propagato in *ed. Reiz.* Sic et mox perperam τοῖχος καὶ, pro τοῖχος δὲ, eaedem *editt. Wess.* et *Reiz.* *Ead. l.* 14. ἔξωθεν deest *Arch. Vind.* *l.* 16. ἐπ' ἐκείνοισι *Rem. Med. Vind. Pass. Ask.* [*F. Paris.*] optime. Alii ὑπ' ἐκείνῃσι. *l.* 17 *seq.* τρισχίλια ἀριθμὸν, πεντακοσίων καὶ χιλίων ἑκάτερα) Nil variant libri in istis verbis, quorum ad structuram miror neminem vel Editorum vel Interpretum offendisse. Nam ad ἑκάτερα quid aliud intelligi potest nisi οἰκήματα? rursusque ad χιλίων quid aliud nisi οἰκημάτων? Qualis igitur quaeso hic sermo, πεντακοσίων καὶ χιλίων οἰκημάτων ἑκάτερα οἰκήματα? Dirimunt quidem vulgo vocab. ἀριθμὸν a vocab. τρισχίλια interposito *commate*, quo tamen nihil pro-

movetur: nam genitivi πεντακοσίων καὶ χιλίων non possunt a vocab. ἀριθμὸν regi; recteque in cod. *F.* iunguntur verba τρισχίλια ἀριθμὸν, et a sequentibus interposito *commate* distinguuntur. Mihi omnino videtur aut πεντακόσια καὶ χίλια corrigendum, aut tali quodam modo, πεντακοσίων καὶ χιλίων ἑκατέρων ἐόντων. *l.* 18. ὁρέομεν) ὁρέωμεν *Arch.* [et *F.*] ὁρῶμεν *Pass. Ask.* — quae haud dubie ex ὁρέομεν corrupta sunt, (praet. imperf. absque augm.) quod recepi cum *Reiz.* et *Borh.* conf. *Koen.* ad *Gregor.* dial. ion. §. 23. ὡρέομεν habet *ed. Wess.* cum superioribus, idque revocavit *Schaef.* *l.* 20. αὐτέων) αὐτῶν *F.* *l.* 21. δεικνύναι) δεικνῦναι *F.* *l.* 23. τοῦτον) τούτων *Med. Pass. Ask.* τοῦτον ceteri. — Istud cum *Gron.* recepit *Wess.* et tenuere *Reiz.* et *Borh.* Hoc equidem probavi cum *Schaef.* quod dedere *F. Pa. Pc.* cum aliis. *Ibid.* βασιλήων) βασιλέων *F.* *l.* 26. ὁρέομεν) ὁρῶμεν h. l. *Vind. Arch.* — ὡρέωμεν *F.* ὡρέομεν iterum *ed. Wess.* cum superioribus et *Schaef.* Nobis rursus cum *Reiz.* placuit verbi forma augmento nudata, quam prodebat scriptura codd. *Arch.* et *Vind.* *l.* 27. στεγέων) γέων *Vind. Arch.* voce decurtata. Wess. *Ibid.* εἰλιγμοὶ) εἰλιγμένοι *Pass. Ask.* — et *F.* *l.* 28. θῶυμα) Sic *F.* dissyllaba voce, cum diphthongo in penultima; non θώϋμα, ut vulgo *edd.* Et sic iterum c. 149, 1. *l.* 30 *seq.* ἐς στέγας τε ἄλλας *etc.*) ἐστεγασμένας ἄλλως, ἐκ τῶν πχστ. δὲ ἐς αὐλὰς *Arch.* ἐστέγασται *Vindob.* *l.* 31. αὐλὰς ἄλλας) ἄλλας tenent *edd.* et *mss.* omnes excepto *ms. Vind.* et *ed. Gronov.* cui abest ea vox operarum peccato. Wess. *l.* 32. οἱ δὲ τοῖχοι) Tria haec omittunt *Vind.* et *Arch.* Tum *iidem* τύπων γεγλυμμ. pro ἐγγεγλυμμ. *l.* 33 *seq.* ἑκάστη περίστυλος, *etc.*) Omnia ista, ad γωνίης, negligunt *Arch.* et *Vind.* satis socordes. *l.* 34. τὰ μάλιστα scripsi cum *F.* Vulgo una voce ταμάλ. *l.* 36. ζῶα) ζώϊα *Arch. Vind. Pass.* Wess. — Et sic ed. *Schaef.* et *Borh.* At suspicor equidem, non ζώϊα tribus syllabis scriptum fuisse in *codd.* a *Wess.* citatis, sed ζῶια, (id est ζῷα) quemadmodum passim in nostro cod. *F.* scriptum observavimus, qui h. l. quidem nude ζῶα habet absque iota. *l.* 37. αὐτὴν ὑπὸ *etc.* Et haec praetereunt *Arch.* et *Vind.* in μέζων usque. [cap. 149, 2.] Wess.

CAP. CXLIX. Lin. 1. θῶυμα. Vide ad c. 148, 28. *l.* 2. παρέχεται ἡ Μοῖρις) πάρεστιν ἡ Μύριος *Vind.* πάρ τε ἡ Μύριος *Arch.* absurde. *l.* 5. ἴσοι) Sic *ed. Wess.* cum aliis, et sic veteres libri omnes. ἴσον ex coniect. *Valck.* edidit *Reiz.* tenuitque *Borh.* *l.* 6. βορῆν *Vind. Arch.* [receptumque hoc in *ed. Wess.* et seqq.] Ceteri βορέην. — Sic *F. Pa.* et *Gron.* cum *edd. vett.* *l.* 8. αὐτὴ δηλοῖ) Abest αὐτὴ *F.* *l.* 12. τοσοῦτο scripsi cum *Pa.* Vulgo τοσοῦτον, et sic *F.* *l.* 13. οὕτω) τούτῳ *Arch. Vind.* *l.* 14. ὁ' ἑκατὸν) Sic *F.* cum aliis. δὲ ἑκατὸν *ed. Borh.* *Ibid.* δίκαιαι abest *Vind. Arch.* *l.* 15. ἑξαπέδου *Arch. Vindob. Med.* ora *Steph. Pass. Ask.* vere. ἑξαπόδου *Ald.* et alii. — Sic quidem *F. Pa. Pc.* Bene haberet ἑξάποδος. *l.* 16. τῶν ποδῶν μὲν) τ. π. δὲ *Arch.* *Ibid.* ἐν τῇ λίμνῃ) Caret τῇ *F.* *l.* 21. ἐκρέῃ ἔξω, ἡ δὲ τότε) Sic perspecte *ed. Schaef.* Vulgo omnes ἐκρέῃ ἔξω ἥδε, τότε *etc.* Conf. III. 49, 1 et 3. III. 68, 18 seq. etc.

CAP. CL. Lin. 2 *seq.* τὴν ἐν Λιβύῃ) Sic *Vind. Arch. Paris. B.* [noster *Pa.*] et *Ald.* τὴν ἐς Λιβύην *Med. Pass. Ask.* — et *F. Pb.* quod eum *Gron.* recepit *Wess.* et tenuere sequentes editores. Mihi prius istud unice verum visum erat: nam quae verba ad vindicandam sui codicis scripturam *Gronovius* ex c. 152, 9. adfert, πέμψαντί οἱ ἐς Βουτοῦν πόλιν ἐς τὸ χρηστήριον, eorum quidem diversa ratio est. *l.* 3. τετραμμένη) Prave τετρημμένη *F.* *l.* 4. μεσόγαιαν) μεσόγεαν *Arch. Vind.* *l.* 6. εἰρόμην) εἰρήμην *Vind. Arch.* Voluerunt εἰρόμην, ut scriptor solet. [Et primus hoc hîc edidit *Wess.*] Vulgati ἠρόμην. — Sic *ed. Gron.* cum *edd. vett.* et *F.* qui quidem constanter hac utitur scripturâ. *l.* 9. ἤδεα γὰρ λόγῳ) Vitiose ἤδε γὰρ λόγον *F.* et λόγον habent etiam *Pb. Pd.* *l.* 10. ἕτερον τοιοῦτο) Sic *Med.* et *Ask.* [*Pa. Pc.*] ἕτερον τοιοῦτον *Pass. Vind.* [*F. Pb.*] ἕτερόν τι τοιοῦτον *Arch.* ἕτερόν τι τοιοῦτο *Ald.* — et *Steph.* quod revocavit *Schaef.* nullâ idoneâ caussâ. *Ibid.* Σαρδαναπάλλου *Med. Ask. Pass. Paris. B.* [*P.* et *Paris. omnes*, quod sciam.] Alii Σαρδαναπάλου. *l.* 11. βασιλῆος) βασιλέως *F.* *Ibid.* et *seq.* χρήματα, ἐόντα μεγάλα) ἐόντα μεγάλα χρήματα *Pass. Ask. Arch. Vind.* — et *F. Pa.* *l.* 12. καταγαίοισι) καταγέοισι *Vind. Arch.* *l.* 14. οἰκίων,

ut mox, recte in *Arch.* et *Vind.* Vulgo οἰκιῶν. [sic et *F. Pa. b. c.*] Vide I. 109. Wess. *Ibid.* σταθμεώμενοι) σταθμεόμενοι *Ask. Vind. Arch.* — et *F. Pa.* bene. *l.* 15. ὄρυσσον sine augm. *Arch. Vind.* — quod adoptavi cum *Schaef.* Vulgo ὤρυσσον, et sic *F.* et *Paris.* *Ibid.* τὸν δὲ χοῦν) Abest δὲ *F.* *Ead. l.* ἐκφορεόμενον) Sic *Med. Ask. Pass.* [*F. Paris.*] bene. In aliis ἐκφερόμενον. *l.* 16. γένοιτο) γίνοιτο *Arch. Vind.* *l.* 16. παραῤῥέοντα) παραρέοντα *F.*

CAP. CLI. Lin. 1. βασιλήων) βασιλέων *F.* *l.* 3. ἀρχιρεὺς) ἀρχιερεὺς *F. Pa.* *l.* 4. ἐξένεικε) ἐξήνεικε *Arch. Vind.* Mox ἐώθησαν *iidem*, pro ἐώθεσαν. *l.* 5. ἔνδεκα) ἔνδεκα leni spiritu *F.* constanter. *l.* 6. αὐτέων) αὐτῶν *F.* *l.* 7. Ψαμμίτιχος) Ψαμμήτιχος *Arch. Vind. Pass.* et deinceps semper; nonnumquam et *Ask.* — Sic et *Athen.* lib. VI. cap. 19. nuperae edit. Et recepit hoc *Reiz.* et *Borh.* Sed Ψαμμίτιχος cum *ed. Wess.* et aliis constanter tenent *F.* et *Paris.* Conf. *Var. Lect.* lib. II. c. 2. *l.* 8. ὑπέσχε τε) τε non legunt *Vind. Arch.* *Ibid.* δὲ καὶ *Med. Arch. Vind.* margo *Steph. Pass. Ask.* [*F. Paris.*] γὰρ καὶ *Ald.* et sequaces. *l.* 9. ἅπαντες) πάντες *F. Pa.* *l.* 10. μέν νυν) Sic *Med. Arch.* et iidem omnes qui supra δὲ καὶ dabant. Vulgo δέ νυν. — Sic *Pc.* *l.* 11. ἐν φρενὶ λαβόντες) Deſit ἐν *Arch. Vind.* et abesse potest. Wess. — Agnoscit ἐν *F.* et *Paris.* cum aliis. *l.* 12. ἐκέχρηστο) Rursus ἐκέχρητο *Arch. Vind.* et *ed. Schaef.* ut c. 147, 13. sed in vulgatum consentiunt alii omnes. *l.* 14. βασιλῆα) βασιλέα *F.* *l.* 15. χρησμοῦ) χρηστηρίου *Arch.* *l.* 16. οὐδεμιῆς προνοίης) οὐδεμ. αἰτίης *Arch.* et *Vind.* ex scholio. *l.* 18. δυνάμιος) Sic *Vind. Arch. Pass. Ask.* [*F. Paris.*] Alii δυνάμεως. — δυνάμεος *Ald.* *l.* 19. ὁρμεώμενον *Ald. Rem.* [*F. Paris.*] Alii ὁρμώμενον. — Sic *Gron.* cum suo *Med.*

CAP. CLII. Lin. 1. πρότ. φεύγοντα) Deest h. l. φεύγοντα *Arch. Vind.* qui mox Σάβακον. *l.* 2. Νεκῶν *Arch. Vind. Valla*, et *Edd. posteriores.* [scil. ed. *Steph.* 2. *Iungerm.* et *Gal.* Et sic rursus *ed. Wess.* et *seqq.*] Ἑκὼν *Ald. Camer.* [ed. *Steph.* 1.] ora *Steph.* [ed. 2.] *Rem. Paris. duo.* [nempe *Pa. Pc.* cum *F.*] Ἑκὼν *Ask.* Ἕκων *Med. Pass.* — quod amplexus est

Gron. *l.* 4. ὄψιος *Pass. Arch. Vind. Ald.* ὄψεως *Edd.* cum *Med.* — Immo ὄψεος ed. *Steph.* et *Gron.* *l.* 5. τοῦ Σαΐτεω) Σαϊτέων *Ask. Pass.* [*Pb.*] sine caussa. Vide II. 172. Wess. — Articulum τοῦ, qui aberat vulgo, dederunt nobis *F.* et *Pa.* Pro νομοῦ vero habet νόμου *F.* suo more. *l.* 7. φεύγειν *Pass. Med. Ask. Rem.* ora *Steph. Vind.* [*F. Paris.*] Alii φεύγοντα cum *Aldo.* *l.* 8. ἐπενόεε) ἐπενόησε *Arch.* ἐπενόει *Med. Pass. Ask.* [*F.*] Vulgatum est in *Vind. Paris. B.* [et in aliis *Paris*] *Rem. Ald.* *l.* 10. δέ οἱ) Abest οἱ ab *Arch. Vind.* qui statim ἐν ᾗ τὰ χρηστ. *l.* 11. μαντήϊον *Arch. Vind. Ask.* [*F. Paris.*] Alii μαντεῖον. Vocab. hoc plane omisit *Ald.* — et *Pc.* *l.* 12. ἥξει) ἥξει οἱ ed. *Schaef.* commode, sed nullo adstipulante libro. *l.* 13. χαλκέους ἄνδρας hinc habet *Eustath.* in Hom. p. 1031, 16. [p. 1037, 31. ed. Bas.] et *Libanius* in Basilico, T. II. p. 120. Wess. *l.* 16. κατὰ ληΐην ἐκπλώσ.) Citavit *Corinthus.* [*Greg. Cor.* dial. ion. §. 69.] in quo male λήϊον. Wess. — Errorem apud *Greg.* ex cod. msto nuper correxit *Schaef.* *l.* 17. ὁπλισθέντας) ὁπλισμένους *Rem.* *l.* 19. ὡς οὐκ) ὅς οὐκ *Pb.*

CAP. CLIII. Lin. 4. ἐναντίον) ἀντίον *Pass.* *l.* 6. δυωδεκαπήχεες) Sic recte *Ald.* et *Camerar.* Vulgo δυώδεκα πήχεες, prave. Wess. — Ex *ed. Steph.* 1. usque in *ed. Gron.* propagatus is error: sic vero etiam in cod. *F.* a pr. m. scriptum erat.

CAP. CLIV. Lin. 1. συγκατεργασαμένοισι) συγκατεργασμενοι *Pass.* *l.* 4. Στρατόπεδα) τὰ Στρατόπ. *Arch. Vind.* *l.* 6. καὶ δὴ καὶ) Sic *Arch. Vind. Ald. Rem. Paris. B.* [puto et alii *Paris.*] Posterius καὶ praetereunt *Med. Ask. Pass.* [*F.*] male. Vide VIII. 79. et 130. etiam *Gronov.* VII. 10. Wess. *Ibid.* παρέβαλε) παρέλαβεν *Arch. Vind.* — et *Pb.* *l.* 8. τὴν γλῶσσαν *Med. Pass. Ask. Arch. Vind.* [*F. Paris.*] Iterum τὴν Ἑλλάδα γλῶσσαν *Edd. vett.* *l.* 10. χώρους οἰκ. χρόνον) χρόνους οἰκ. χῶρον *Arch.* male. *l.* 11. πρὸς θαλάσσης ὀλίγον) Sic *Pass. Arch. Vind. Paris. B. C.* [*F.* et *Paris. omnes*, quod sciam.] Vulgo πρὸς ὀλίγον θαλάσσης. — quod tenuit etiam *Gron.* *Ibid.* πόλιος *Ask. Vind. Arch. Pass.* [*F. Pa.*] Alii πόλεος. Wess. — πόλιος puto edi voluerat *Wess.*

sed πόλεος temere ex *ed. Gron.* servatum est, quod et *Reiz.* et *Borh.* tenuerunt. Equidem cum *Schaef.* πόλιος scripsi, ut alibi editum. *l.* 12. καλευμένῳ) Sic *Arch. Vind.* ut cap. 156. [unde hoc recepit *Wess.*] καλεομένῳ *Med. Pass.* — Sic et *F. Pa.* et *edd. vett.* *l.* 18. τὰ ὕστερον) τὰ ὕστερα *Arch. Vind.* qui et Ψαμμητ. *Ibid.* ἐπιστάμεθα) ἐπιστάμενοι *Pb. Pd.* *l.* 20. ἐξ ὧν δὲ) ἐξ ὧν δὴ *Pc.* *Ibid.* ἐξανέστησαν *Med. Pass. Ask. Arch. Vind. Rem.* [*F. Paris.*] ἀνέστησαν vulgo. *l.* 23. τὴν Αἴγυπτον) Sic *Arch.* Caeteris abest articulus. Wess. — Abest *F.* et aliis, et *edd.* ante *Wess.* Sed, ni fallor, agnoscunt articulum unus et alter ex *Parisinis*.

CAP. CLV. Lin. 2. καὶ δὴ) Desit δὴ *Arch.* *l.* 3. τοῦτο τὸ *Arch. Vind. Ald. Paris. B.* [immo omnes *Paris.*] cum *Edd.* τὸ non erat in *Med. Pass. Ask.* — Sed est in *F.* *l.* 4. πόλι) πόλει *F.* et mox iterum. *Ibid.* ἱδρυμένον) ἱδρύμενον *F.* *l.* 7. ὅκου) ὅπου *Arch. Vind.* *l.* 8. οὐνόμασται) ὠνόμασται *Vind. Pass.* *l.* 12. θῶυμα) Sic recte rursus *F.* ut c. 148, 28. et 149, 1. θώϋμα hîc, ut alibi, edens Wess. adnotavit: „Sic *Arch. Vind. Ald. Paris. B.* θῶμα *Med. Pass. Ask.*" — Perinde autem et θῶμα probum. Perperam vero ante hoc vocab. inserunt verbum ἦν *Ald.* et *Pb.* *l.* 14. καὶ ἐς μῆκος) Abest h. l. ἐς *Vind. Arch.* *l.* 15. τεσσεράκοντα *Pass.* [unde hoc recepit *Wess.*] In ceteris τεσσαράκοντα contra morem. conf. Gronov. I. 14. Wess. *Ibid.* τουτέων) τούτων *F.* *l.* 16. καταστέγασμα) Habet hinc *Pollux* VII. 123. Wess. — In *F.* καταστέγασμά ἐστι τῆς, importuno inserto verbo. *Ibid.* ἐπικέεται *Ald. Rem. Paris. B. C.* [*Paris.* omnes et *F.*] Ceteri ἐπίκειται, neglectâ dialecto. *l.* 17. παρωροφίδα) παρορoφ. *Arch.*

CAP. CLVI. Lin. 3. θωυμαστότατον) Sic *Arch.* θωμαστότατον *Ask. Med. Pass.* θωϋμαστότερον *Ald.* et *Edd.* — θαυμαστότατον *F.* θαυμαστότερον *Pc.* *Ibid.* Χέμμις) Ἔχεμις *Arch.* et *Eustath.* in Od. p. 1644 fin. Wess. — *Eust.* Od. κ'. p. 378, 9. ed. Bas. In Χέμμις consentit *Steph. Byz.* hac voce, ubi spectavit hunc locum. *Ead. l.* καλευμένη) *Arch. Med. Pass. Ask.* Alii καλεομένη. — Sic *F.* *l.* 6. εἶναι αὕτη ἡ νῆσος πλωτή) Sic *Pass. Ask. Vind. Arch.* — et *F.* quos secutus sum. αὕτη ἡ νῆσος

εἶναι πλ. *ed. Wess.* cum aliis. *l.* 7. εἶδον) ἴδον *Arch. Vind.* — et *F.* quod potuerat recipi sicut alibi plerumque factum. *l.* 10. ἐμπεφύκασι) ἐμπεφύασι *Vind. Arch.* ἐμπεφύκεσαν *F.* *Ibid.* φοίνικες συχνοὶ) φοίνικές τε συχνοὶ *Vind. Arch.* — Commode hi quidem. *l.* 12. τόνδε *Med. Pass. Ask. Vind. Arch.* margo *Steph.* [*F. Paris.*] τοιόνδε *Ald.* et *alii.* *Ibid.* αὐτὴν ταύτην *Arch.* Et mox *l.* 13. idem οἰκεούση, loco οὐκ ἐούση. — Contrarium huic errorem notavimus c. 144, 4. *l.* 18. ὅτε δὴ) Sic *Arch.* — commodissime; et consentit *F.* Aberat δὴ *ed. Wess.* et aliis: recte adiecit iam ante nos *Schaef.* eumque secutus *Borh.* *l.* 19. ἐξευρεῖν) ἐξελθεῖν *F.* male. *Ibid.* Ὀσίριος *Med. Ask. Pass. Vind. Arch.* [*F. Pa. b. c.*] Alii Ὀσίριδος, male. [nempe hi neglecto ionismo.] Quae sequuntur, excerpsit *Athenagoras*, Leg. c. 24. Wess. *l.* 21. Λητοῦν *Ald. Arch. Vind. Rem.* [*Pa.*] vere. Λητὼ *Med. Pass. Ask.* ora *Steph. Athenag.* — et *F. Pb. Pc. Pd.* *Ibid.* σώτειραν) σώτηραν *F.* *l.* 22. Ὧρος) ὥρας *Arch. Vind.* absurde. *l.* 24. Εὐφορίωνος) Εὐφορίονος *Arch. Vind.* — In *F.* a pr. m. desunt novem verba Αἰσχ. ὁ Εὐφ et seqq. ab alia manu suppleta in superiore membranae ora; ubi pro τὸ ἐγὼ scribitur τὸν ἐγώ. *l.* 25 *seq.* ποιητέων τῶν προγενομένων) ποιητέων λεγομένων *Arch. Vind.* et *Valla.*

CAP. CLVII. Lin. 1. τέσσερα) τέσσαρα *F.* *l.* 2. Ἄζωτον) Ἔζωτον *Arch.* et sic mox. *l.* 4. ἐς τὸ) ἐς ὃ *Arch. Vind. Suidas*, [in Ἐς ὃ, ubi hunc ipsum locum spectavit:] et *Med.* male. — Non male illi quidem, sed neglectâ dialecti ratione: ἐς τὸ cum aliis tenent *F.* et *Pa. Pb. Pc.* sed ἐς ὃ habet *Pd.* quemadmodum saepius apud Nostrum legitur consentientibus libris omnibus. *l.* 5. πολιορκευμένη *Vind. Arch.* [et nonnulli *Paris.*] Vulgo πολιορκεομένη. — Sic *F. Pa.*

CAP. CLVIII. Lin. 1. Ψαμμιτίχου δὲ *etc.* Citat *Suid.* in Ψαμμήτιχος: et Ψαμμητ. scribunt etiam *Arch. Vind.* — Vide *Var. Lect.* c. 151, 7. Constanter Ψαμμιτ. *ed Wess.* et edd. superiores, ut ms. *F.* et sic ed. *Schaef.* Sed Ψαμμητ. ed. *Reiz.* et *Borh.* *l.* 4. μῆκος μέν ἐστι) Sic *Vind. Arch.* [e quibus hoc recepit *Wess.*] Ceteris μὲν abest. — Abest quidem *F.* sed ex *Paris.*

nil adnotatum in Excerptis. *l.* 5. ἡμέραι τέσσερες) ἡμ. τέσσαρες *F.* Caeterum nil variant libri. Est tamen et orationis structura paulo insolentior, et *numerus* videtur *iusto minor.* cf. lin. 20 seqq. *l.* 5 *seq.* εὖρος δὲ *etc.* Novem vocabula non legit *Arch.* neque *Vind.* *l.* 6. ἐλαστρευμένας *Ald. Rem. Paris. B. Eustath.* p. 1167, 27. [*Eust.* p. 1161 ed. Rom. p. 1219, 24. ed. Bas. Sic vero etiam *F.* et *Paris.* alii.] ἐλαστρεομένας *Med. Ask. Pass.* *l.* 11. ἔχεται) Perperam ἔχετε *F.* *l.* 12. ἐν τῷ) ἐν ᾧ *Vind. Arch.* Et mox *iidem* μὲν ἔνεστι, ubi alii μὲν ignorant. *l.* 13. ὑπωρέην) ὑπωρείην *iidem.* *l.* 15. ζέοντα *Pass. Ask. Par. C.* [noster *Pb.* sed et *Pa.* et *F.*] Vulgo φερεύσας, etiam *Med.* *l.* 16. τῇ δὲ scripsi cum *F.* Vulgo τῇ δή, cui particulae non erat hîc locus. *l.* 18 *seq.* τὴν αὐτὴν ταύτην) τὴν αὐτὴν desunt *Arch.* — ταύτην deest *F.* *l.* 19. ἀπὸ τοῦ Κασίου *Med. Arch. Pass. Ask. Vind.* ora *Steph.* [*F. Paris.*] Abest τοῦ *Ald.* *l.* 20. οὐρίζοντος) ὁρίζοντος *Arch. Vind.* et *Eustath.* in *Dionys.* vs. 260. spretâ ionicâ specie. *l.* 21. ἀπαρτὶ) Vocem, a codd. exsulantem, sed a vetustis Grammaticis conservatam, inserui cum *Schaef.* *l.* 22. τὸ συντομώτ.) Abest τὸ *Pd.* *l.* 23. Νεκῶ scripsi cum *F.* et *Ald.* Vulgo Νεκώ, inde a *Steph. ed.* 1. *Ibid.* βασιλῆος) βασιλέως *F.* βασιλέος *Pa.* *Ibid.* ὀρύσσοντες *Med. Pass. Ask. Arch. Vind.* [*Pb. Pd.*] ὀρύσσοντος cum *Aldo* ceteri. — Sic *F. Pa. Pc.* *l.* 24. μυριάδες) μυριάδας *F.* *l.* 26. προεργάζεσθαι *Med. Ask. Pass. Vind. Valla.* [*F. Paris.*] Vulgo προσεργάζεσθαι, male. vide *Gron.* Wess. — At nil aliud docuit *Gron.* nisi cum suo *Med.* consentire *Vallam, praemunire* interpretantem. *l.* 27. μή σφι) μὴ σφίσι *Med. Ask. Pass. Vind.* [μή σφισι *F.*] In reliquis μή σφι, levi discrimine.

CAP. CLIX. Lin 2. Νεκώς) Νεκῶς h. l. *F.* *l.* 4. τῶν ἔτι *Med. Ask. Pass.* [*F.*] Vulgo ὧν ἔτι. — Sic *Pa.* *l.* 5. ἐπίδηλοι) εἰσὶ δῆλοι *Arch. Vind.* *Ibid.* Συρίοισι) Συρίοισι *iidem.* *l.* 6. Μαγδόλῳ) Μαγδώλῳ *F. Pa.* Μαγδάλῳ *Pb.* *l.* 7. Κάδυτιν) Κάλυτις ex hoc loco nominatur apud *Steph. Byz.* Similitudo literarum Δ et Λ errorem progenuit. Wess. *l.* 9 *seq.* ἀνέθηκε *etc.*) ἀνέθηκεν εἰς Βραγχ. τὰς Μιλησίων hinc exscripsit *Porphyrius.* Quaest. Homer. VIII. Wess. — Ad ἀνέθηκε adiectum ταύτην malles; quod

quidem pronomen ignorant libri omnes. *Porphyrii* testimonium habes in *Homeri Barnesiani* T. I. p. XCII. *l.* 10. ἑκκαίδεκα) *decem et septem* habet *Valla;* cuius lectionis in Graecis quidem codicibus nullum, quod sciam, vestigium reperitur. *Ibid.* τὰ πάντα) Deſit articulus *Arch.*

CAP. CLX. Lin. 1. τοῦτον δὴ) Omittit δὴ *Arch.* et *Vind. l.* 2. ἄνδρες ἄγγελοι) Omittunt ἄνδρες *Med. Ask. Pass. Vind. Arch. Paris. B.* Addunt alii cum *Aldo,* et fortasse rectius; amat enim hunc pleonasmum Herodotus, ut I. 90. et 141. WESS. — Abiectum a *Gron.* vocabulum revocavit *Wess.* et nos tenuimus cum aliis. Abest illud quidem et cod. *F.* et *Pd.* Ex *Pa.* vero (qui est *Wesselingii Paris. B.*) item ex *Pb.* et *Pc.* nulla ab exemplo *Wessel.* discrepantia h. l. in Excerptis nostris enotata est. *l.* 3. κάλλιστα) μάλιστα *Arch. Vind. l.* 10. κατήκει) ἥκει *iidem. l.* 12. τούτων abest *Pd. l.* 13. ἐπειρώτων *Med. Ask. Pass.* rectius quam reliqui, in quibus ἐπηρώτων. — Sic suo more *F. l.* 15. καὶ τῶν ἄλλων *Med. Pass. Ask.* [*F. Pc.*] καὶ abest *Arch.* Reliqui τῶν praetereunt. — Sic *Pa.* cum *editt. vett. Ibid.* ὁμοίως) ὁμοίης *Arch. Vind. l.* 17. οὕτω) τοῦτο *Arch. l.* 21. ἀγωνιστῆσι) ἀγωνισθεῖσι *Arch. Vind. Ibid.* ἐκέλευον) ἐβούλευον *Ask. l.* 22. εἶναι *Vind. Arch. Med. Ask. Pass.* [*F. Paris.*] ἐξεῖναι *ed. Ald.* et *Steph. Ibid.* ἀγωνίζεσθαι) ἀγωνίσασθαι *Arch. Vind.*

CAP. CLXI. Lin. 2. καὶ στρατευσ. ἐς Αἰθ.) Quatuor haec non legit *Arch. l.* 3. ἐξεδέξατο) Sic *Med. Vind. Pass. Ask. Arch.* [*F. Paris.*] In aliis, ut saepissime scriptor, ἐξεδέξ. τὴν βασιληΐην. — Sic *Ald.* et *Steph.* praeter necessitatem. conf. I. 16, 2. *Ibid.* Ἀπρίης) Πρίης h. l. *Ald.* — Correxit *Steph. l.* 5. τῶν πρότερον βασιλήων) τῶν προτέρων *Pa.* βασιλέων *F. l.* 8. ἐγένετο) Sic *Arch. Vind.* quemadmodum IV. 79. Vulgo ἐγίνετο. WESS. — ἐγίνετο etiam *F.* et *Pa.* Ex aliis *Paris.* nil notatum. *l.* 10. ἀποπέμψας γὰρ) Abest γὰρ *Vind. Arch.* Tum *iidem* στράτευμα μέγα Ἀπρίης. In *Med. Pass. Ask.* non legitur μέγα, cui suus locus in *Ald. Paris. A. B. Rem.* Haec WESS. haud satis adcurate; certe non satis perspicue. In ed. *Ald.* et *Steph.* est στράτευμα ὁ Ἀπρίης μέγα: ac vi-

detur sic edere voluisse etiam *Wesseling.* in cuius *edit.* quidem non comparet vocab. μέγα, quod etiam deest *Vallae* et *F.* sicut *Med.* eiusque sociis: deest vero etiam codicibus *Paris.* nisi prorsus fallunt nostra excerpta. *l.* 11. μεγαλωστὶ) μεγάλως tantum *Arch.* et *Vind.* μεγάλως τι *Ask.* *l.* 12. δὲ ταῦτα) δέ οἱ ταῦτα ed. *Borh.* commode (modo δέ οἱ hoc tono scripsisset) ex coniect. *Valcken.* Sed pronomen personale nullus h. l. vetus liber agnoscit. *l.* 15. ἄρχοι) Sic *Med. Pass. Ask.* [et *F.* puto et *Pb. Pd.*] ἄρχη *Parisin. A. B.* [*Pa. Pc.*] *Ald. Arch. Vind.* — quod reposuit *Schaef.* Perinde est: amat autem Noster modos variare verborum.

CAP. CLXII. Lin. 1. Πυθόμενος δὲ Ἀπρίης) Πυθ. δὲ ὁ Ἀπρ. edens Wess. adnotavit: „Sic *Arch. Ald.* Abest vulgo articulus.“ — At *Aldo* etiam abest articulus, ut ed. *Steph.* et *Gron.* et msstis *Med. F.* aliisque: quare ut inutilem delevi. De msstis quidem *Paris.* incertus sum, quippe e quibus nihil h. l. enotatum. *l.* 2. Ἄμασιν) Ἄμασιν *Arch.* semper. *Idem*que mox καταπαύσαντα. *l.* 5. περιέθηκέ οἱ) Deest οἱ *Arch. Vind.* *l.* 6. καὶ τῷ) Scholiastes *Pass.* adposuit Ἀμάσιδι. *Ibid.* ἐγίνετο) Sic *Pass. Ask.* — et *F. Pa.* quod praetuli. Vulgo ἐγένετο *ed. Wess.* cum aliis. *l.* 9. ἐλῶν) ἑλὼν *Ask.* ἐλθὼν, quod ex *Arch.* citat *Galeus*, in eo non est, sed ἐλῶν. Wess. *l.* 10. περὶ ἑωυτὸν) παρ' αὐτῶν *Arch. Vind.* *l.* 12. ζῶντα) Potuerat ζώοντα scribere, ionico more; sed nil hic mutant libri. *Ibid.* ἀγαγεῖν) ἄγειν *Arch. Vind.* *l.* 13 *seq.* τὸν Ἄμασιν ἐκάλεε ὁ Πατάρβημις) Sic *Pass. Ask. Vind. Arch.* — et *Pa.* quos in hanc verborum seriem consentientes secutus sum. Vulgo ὁ Πατάρβ. ἐκάλ. τὸν Ἄμ. In *F.* temere omissa quatuor ista verba cum septem sequentibus. *l.* 14. ὁ Ἄμασις) Sic *Med. Pass. Ask. Vind. Arch.* [*Paris.*] Vulgo ὁ δὲ Ἄμασις. *l.* 15. ἐπάρας) ἐπάρας ed. *Ald. Steph.* et *Gron.* commode. *Ead. l.* ἀπεματάϊσε) Schol. *Pass.* ἐματαιολόγησε, ἐμώρανεν. Distinctius explicat *Plutarch.* de Malign. p. 866. c. *Ibid.* ἐκέλευε *Vind. Arch.* — et *F. Pa.* quod praetuli vulgato ἐκέλευσε. Amat *Noster*, ut modos, sic et tempora variare verborum. *l.* 16. βα-

σιλέος *Arch. Vind. Ask.* [*Paris.* Et sic nunc *ed. Wess.* et aliae, quae alioqui βασιλῆος cum *Ald.*] Vulgo h. l. βασιλέως. Nempe sic ed. *Steph.* et *Gron.* cum *Med.* et *F.* Sed *Aldus* nunc in βασιλέος consentit. *l.* 18. ὑποκρίνεσθαι *Med. Ask. Pass.* ora *Steph.* [*F. Paris.*] ὑποκρίνασθαι *Arch. Vind. Ald.* *Ibid.* παρεσκευάζετο) παρασκευάζεται non absurde *Vind. Arch.* — Vulgatum cum aliis tuentur *F.* et *Paris.* *l.* 19. μέμψασθαι) μέμψεσθαι ed. *Schaef.* commode, sed refragantibus libris cunctis. *l.* 20. καὶ αὐτὸς) καὶ αὐτὸν *Arch.* prave. *l.* 21. ἔκ τε τῶν λεγομένων) ἐκ τῶν τε λόγων *Arch. Vind. Valla.* *l.* 22. ὁρέοντα) ὁρέωντα *F.* *l.* 23. τὰ πρησσόμενα *Pass. Vind. Arch. Med. Ask.* margo *Steph.* [*F. Paris.*] τὸ πρησσόμενον *Paris. A. Ald.* etc. — Ex nullo nostrorum *Paris.* hoc enotatum. *l.* 24. ἄγοντα *Pass. Med. Ask. Arch. Vind.* ora *Steph.* [*F. Paris.*] Vulgo ἔχοντα. *l.* 25. λόγον αὐτῷ δόντα) Sic *Ask. Pass. Arch.* [*F. Paris.*] In aliis αὐτῷ λόγον δόντα. — Sic edd. ante *Wess.* pro quo λόγον ἑωϋτῷ δόντα ed. *Reiz. Schaef.* et *Borh.* commode, sed invitis libris, et nullâ urgente caussâ. *Ibid.* περιθύμως explicat Schol. *Pass.* πάνυ ὀργίλως. *l.* 27. ἰδόμενοι. Perperam ἡδόμενοι *F.* *l.* 31. Ἀμάσι) Ἀμάσιϊ *Pass.*

CAP. CLXIII. *Lin.* 2. ἐπὶ τοὺς Αἰγ. Deest ἐπὶ *Pb.* *l.* 4. τρισμυρίους *Ask. Pass.* et alii omnes. [Etiam nostri.] In *Med.* deerat. Notat *Galeus*, in *Arch.* non ἐπικούρους hîc legi, sed Κᾶρας, longe errans. Consentit ille Editis. Wess. *l.* 6. ἦσαν) Sic *ed. Steph.* et seqq. ἧσαν *ed. Ald.* cum *F.* ἥϊσαν *ed. Borh.* *l.* 7. ἔν τε δὴ Μωμέμφι) Solus *Arch.* δήμῳ Μέμφι, vitiose quidem, sed levi auxilio curandus. *Valla* recte *Momemphi* et *Steph. Byz.* in voc. Μώμεμφις ex his *Herodoti.* Ceteri omnes [etiam nostri] cum *Med.* ἔν τε δὴ Μέμφι. — Conf. c. 169, 3.

CAP. CLXIV. *Lin.* 6. αὐτέων) αὐτῶν *F.* *l.* 7. δὴ abest *Pc.* Mox νόμους suo more *F.* et sic deinde νόμοι: attamen νομῶν statim, iterumque c. 165, 4. *l.* 8. διαιρέαται) διήρηται *Arch. Vind.*

CAP. CLXV. *Lin.* 2. Παπρημίτης) Πατρημ *Arch.* vide ad cap. 71. Παπρηβίτης *Ask.* — Παπριμίτης *Pb.* *l.* 4. τουτέων) τούτων *F.* *Ibid.* εἰσί. γενόμενοι *etc.*) Post εἰσί interpunxi orationem cum *Schaef.* Et sic iterum cap. 166,

6. Vulgo iunguntur εἰσὶ γενόμενοι, minus commode. *l.* 5. γενοίατο) Sic *Ald.* cum *Arch. Vind. Paris. A. B.* [nostris *Pa. Pc.*] et *Rem.* ἐγένοντο ora *Steph. Med. Pass. Ask.* — et *F. Pb. Pd.* Perperam vero πλείστου *Pd.* pro πλείστους. *l.* 7. ἀνέωνται) Schol. *Pass.* ἀνίενται. — ἀνέωνται *F.*

CAP. CLXVI. Lin. 1. Καλασιρίων) Καλασυρίων *Arch.* et iterum. Lege *Stephanum Byz.* in voce, haec spectantem. Wess. *l.* 2. Τανίτης) Τονίτης *Pb.* *l.* 3. Σεβεννύτης *Arch. Vind.* [*F. Paris. Ald.*] Vulgo Σεβεννίτης, male. — Ex *ed. Steph.* hoc erat propagatum. *Ibid.* Φαρβαιθίτης) Φαρβαϊθίτης *F. Pa.* *l.* 4. Θμουΐτης, Ὀνουφίτης,) Θουΐτης, Κουφίτης *Vind.* et *Arch.* Posterius et *Valla.* Wess. *Ead. l.* Ἀνύσιος) Ανύσσιος *Arch. Vind.* proxime ad verum. *Anysia* (*plaga*) bene *Valla.* Vulgo Ἀνύτιος. — Sic cum aliis *Pa. b. c.* Sed ex *Pd.* nil notatum. *Ibid.* Μυεκφορ.) Μιεκφορ. *Arch.* et *Valla.* *l.* 5. ἀντίον Βουβ.) ἀντίον οἱ Βουβ. *Arch.* *l.* 8. οὐδεμίην) οὐδεμίαν constanter *F.* *Ib. et l.* 9. ἀλλὰ τὰ ἐς πόλ.) ἀλλά τε ἐς π. *Arch.* *l.* 10. ἐκδεκόμενος *Med. Ask. Pass. Vind. Arch.* margo *Steph.* recte. Sic I. 7. *Diodor.* II. 21. *Arian.* Indic. c. 8. p. 321. ἐκδεκόμενοι *Paris. A. Aldus* etc. — Ex nullo nostrorum *Paris.* hoc enotatum.

CAP. CLXVII. Lin. 2. κρῖναι) εἰπεῖν *Pd.* *l.* 4. τοὺς βαρβ.) Deſit artic. *Arch. Vind.* *Ibid.* ἀποτιμοτέρους explicat *Hesychius* h. v. Wess. *l.* 5. ἡγημένους) Sic *iidem* cum *Med. Ask. Pass.* ora *Steph.* [*Pb. Pd.*] ἡγευμένους *Paris. B. Ald.* — ἡγευμένους hinc receperunt *Schaefer.* et *Borh.* At non est hoc in *Paris.* nec in ed. *Ald.* sed ἡγεομένους *Pa. Pc.* cum ed. *Ald.* et *Steph.* et sic recentior manus correxit in *F.* in quo a pr. m. prave scriptum ἡγεμόνους. *l.* 6. ἐκγόνους) ἐγγόνους *F.* *Ibid.* ἀπαλλαγμένους) ἀπαλλαττομένους *Pd.* Nil mutant alii. *l.* 7. χειρωναξιέων) Citat *Pollux* II. 151. χειρωναξίων *Vind. Arch.* — Perperam χειραξιέων *F.* sed correctum recenti manu. *Ibid.* νομιζομένους *Med. Arch. Vind. Pass. Ask.* margo *Steph.* [*Pb. Pd.*] νομίζοντας *Ald. Paris. A. B.* — scil. nostri *Pa. Pc.* νομίζοντες *F.*

CAP. CLXVIII. Lin. 1. δέ σφι ἦν) Abest ἦν *Arch. Vind.* *l.* 2. ἄρουραι ἑκατὸν πήχεων) Habet hinc *Eustath.*

in Hom. p. 411. 38. Wess. — *Eust.* Iliad. γ'. p. 312, 11. ed. Bas. *l.* 4. πάντη) πάντκι *F.* id est. πάντῃ. *Ibid.* πῆχυς) Deest *Arch.* male. Vide ad I. 178. Wess. *l.* 6. τάδε δὲ) τάδε δὴ *Arch.* Voluit fortasse τὰ δὲ δὴ, ut saepe. Wess. *l.* 7. οὐδαμᾶ) οὐδαμὰ constanter *F.* *Ibid.* ὠυτοί) ὠῦτοὶ ed. *Wess.* et *Reiz.* cum superioribus omnibus, ubi adnotavit Wess: „ἑωϋτῶν *Arch.* ἑωυτοὶ *Vind.*" — In *F.* est ὠυτοί absque punctis diaereticis. *Asperum* vero *spiritum*, loco *levis*, adhibui cum *Schaef.* et *Borh.* *Ead. l.* Καλασιρίων χίλιοι) Καλασυς. δὲ χίλιοι *Arch.* *l.* 8. Ἑρμοτυβίων ἄλλοι) Voc. ἄλλοι abiecit *Wess.* cum *Gron.* auctoritate codicum *Med. Pass. Ask.* quibus accedunt *F.* et *Paris.* et sic ed. *Reiz. Sch.* et *Borh.* Mihi restituendum visum vocab. quod commode dederunt *Arch. Vind.* et *Ald.* tenueratque *Steph.* *Ib.* ἕκαστοι) Sic ora *Steph. Med. Pass. Ask.* [*F. Paris.* quod tenui cum *Wess.*] ἕκαστον *Vind. Arch. Ald.* *l.* 9. τούτοισι δ' ὦν) Abest δ' *F. Pa. Pb.* *l.* 10. ἑκάστη) ἑκάστῳ *Arch.* *Ibid.* πέντε μνέαι) Schol. *Pass.* ἑκατὸν δραχμαὶ ποιοῦσι μνᾶν μίαν. Wess. — πέντε μνέων (sic) *Pd.* *l.* 11. τέσσερες) τέσσαρες *F.* *l.* 12. τοῖσι αἰεὶ) αἰεὶ τοῖσι *Pd.*

CAP. CLXIX. Lin. 1. Ἐπεί τε δὲ) Abest δὲ *F.* *Ibid.* συνιόντες) συνιέντες *Arch. Vind.* *l.* 2. Ἄμασις) Ἄμασις h. l. *F.* ut constanter *Arch.* Vide ad c. 162, 2. *Ibid.* τοὺς Αἰγυπ.) Abest artic. *F. Pa. Pc.* nec male, in hoc quidem scriptore. *l.* 3. ἐς Μώμεμφιν) Sic h. l. *Med. Pass. Ask. Vind. Valla.* [Puto et *Pb.*] ἐς Μέμφιν ceteri cum *Aldo.* — Sic *Pa. Pc. Pd.* ἐς Μόμεμφιν *F.* cf. c. 163, 7. *l.* 4. μὲν abest *Pc.* *l.* 5. ἑσσώθησαν) ἑσώθ. *Arch.* et sic brevi post iterum. *l.* 6. ἥδε ἡ διάνοια) Abest ἡ *F.* et *Pa.* nec hoc male apud Nostrum. *Ibid.* μηδένα non legit *Rem.* — nec *F.* nec *Pa. Pb. Pc.* Legebat vero *Valla*, qui etiam nimius est, *nullus* (scribens) *neque deorum, neque hominum.* *l.* 7. ἱδρῦσθαι scripsi cum *F.* Vulgo ἱδρύσθαι. *l.* 9. οἰκία) οἰκεῖα *Arch.* *l.* 10. τέως μὲν) ἕως μὲν *Arch.* et *Vind.* quod verum videtur. conf. *Var. Lect.* I. 86, 22. *l.* 12. ὡς οὐ ποιοῖ *Med. Ask. Pass.* [*Pa. Pc.*] ποιεῖ *Arch. Vind. Ald.* — Sic et *F.* et *Pd.* Deest autem ὡς *F.* *l.* 14 *seq.* οἱ δέ μιν) Temere οὐδεμίαν *F.* *l.* 17. χεῖρὸς) χειρὸς *Pass. Ask. Arch. Vind.* — et *F.* *l.* 18. Σαΐται)

Vocalem ῖ circumflexo accentu notatam volueram cum *F.* et *Pa.* *l.* 19. τὸ τοῦ Ἀμάσιος σῆμα) Deſit τὸ et σῆμα, minus opportune, *Vind. Arch.* *l.* 20. ἑκαστέρω) ἑκατέρω *Arch. Vind.* — ἑκατέρου. *F.* *Ibid.* ἢ) ᾗ *Pass.* et Schol. ὅπου. — Nil mutat *F.* nec alii. *l.* 24. ἐν τῇ παστάδι) ἐν τῇ δαπάνῃ *Arch.* perperam.

CAP. CLXX. Lin. 1 *seqq.* Εἰσὶ δὲ καὶ αἱ ταφαὶ *etc.* Exscripsit haec *Athenag. Legat.* c. 25. — p. 32. ed. *Paris.* 1636. *l.* 3. τοῦ νηοῦ) τοῦ νηὸς *Arch.* — et *F.* *l.* 4. ἐχόμεναι τοίχου) Sic *Arch. Vind.* et *Codex Gesneri,* tum *Edit. Genev.* 1618. In *Paris. C.* est ἐχομένου τοίχου. Alii cum *Athenag.* et *Aldo* ἐχόμενον τοίχου. Wess. — ἐχόμενον τοίχου habent *Pa. Pc.* cum *ed. Gron.* et *Ald.* et *Steph.* Quem codicem *Paris. C.* designat *Wess.* is est noster *Pb.* sed ex hoc nihil enotatum ad hunc locum; videnturque *Pb.* et *Pd.* in ἐχόμεναι cum *Arch.* consentire. In *F.* est ἐχόμενον τοίχοι. Quem *Gesneri codicem* memorat *Wess.* ex illo hunc *Herodoti* locum adposuit *Conr. Gesnerus* in *Notis* ad *Athenag.* p. 191. col. A. edit. Paris. 1636. *l.* 5. τέ ἐστι) δέ ἐστι *Athenag.* Mox ἐχομένη λιθίνη *Ald.* et *Edd.* [sic et *F.*] Bene *Gronov.* et *Athenag.* Wess. *l.* 6. ἐργασμένη) ἁρμοσμένη *Arch.* fortasse ex vero. Vide supra c. 148, 34. *Athenagoras* duo verba καὶ ἐργασμ. omittit. Wess. — Tum ἐν κύκλῳ est apud *Athenag.* non εὖ κύκλῳ. *l.* 7. ἡ ἐν Δήλῳ, ἡ τροχ. καλ.) ἡ post Δήλῳ abest *Arch. Vind.* In *Athenag.* ὅση περ ἐν Δήλῳ, ἡ τροχ. καλ. commodius. Wess. — Utrobique ἡ agnoscit *F.* cum aliis, percommode.

CAP. CLXXI. Lin. 1. δείκηλα) Schol. *Pass.* εἴδωλα, ὁμοιώματα. *l.* 3. μέν νυν) Abest νυν *Arch. Vind.* *l.* 4. αὐτέων) αὐτῶν *F.* *Ibid.* εὔστομα κείσθω) Citat *Plutarch.* de Malign. p. 857. atque aliàs; item *Thomas M.* in Εὐστομεῖν, et *Suidas.* Wess. *l.* 6. καὶ ταύτης εἰδότι μοι πέρι εὔστ. κείσθω) Wess. vocem εἰδότι cum superioribus editionibus in contextu omittens, adnotavit: „εἰδότι μοι *Arch.* recte opinor. Congruit Herodoteae consuetudini.“ — Inde in contextum receperunt hanc vocem, in nullo licet alio codice repertam, *Schaef.* et *Borh.* quorum probavi consilium. Media inter innumera errorum monstra et negligentiae librarii do-

cumenta, certum est, codicem illum *Sancroftianum*, quem nota *Arch.* insignivit *Wess.*, haud paucis in locis egregias lectiones et verissimam Auctoris scripturam, quae in aliis codicibus obliterata erat, nobis servasse. *l.* 7. πλὴν ὅσον *etc.* Quinque voces negligit *Arch.* tum pro λέγειν etc. habet λέγεται ὡς αἱ Δαν. *l.* 9. τὰς Πελασγιώτιδας) τὰς γιώτιδας *Arch.* *l.* 10 *seq.* Πελοποννήσου et Πελοποννησίων simplici ν litera scribunt *Arch.* et *Vind.*

CAP. CLXXII. Lin. 1. ὧδε abest *Arch.* et *Vind.* *l.* 3. πόλιος *Arch. Vind. Ask. Pass.* [*F. Paris.*] Vulgo πόλεος. *l.* 3. κατόνοντο) Sic neglecto augmento, nec male, *Vind. Arch.* Haec exscripserat *Plutarch.* Nobilit. in *Wolfii* Anecdot. T. IV. p. 196. Wess. — κατώνοντο *ed. Wess.* cum superioribus, et sic *F.* et *Paris.* cum aliis msstis: sed κατόνοντο habet *Pf.* de qua scriptura ex msstis a *Wess.* citatis recipienda monuerat *Koen.* ad *Gregor.* dial. ion. §. 23. et recepit *Reiz.* eumque secuti *Schaef.* et *Borh.* *l.* 4. οὐδεμιῇ) οὐδενὶ *Pf.* *l.* 5. τὸ πρὶν) Sic [sive unâ voce τοπρὶν] *Med. Pass. Ask. Vind. Arch.* ora *Steph.* [*F.* et *Paris.* nonnulli.] τὸ πρότερον *Ald.* et sequaces. — Sic et ms. *Pc.* τὸ πρὶν divisis vocibus scripsi cum *F.* *l.* 7. ἀγνωμοσύνη) Sic *iidem* omnes (qui modo τοπρὶν vel τὸ πρὶν dederant) cum *Valla* et Fragmento *Paris.* In *Rem.* ἐγνωμοσύνη. Vulgo (ante *Gron.*) εὐγνωμοσύνη. Wess. *Ibid.* ἦν οἱ ἄλλα τε) ἦν ἄλλα τέ οἱ *Arch. Vind.* — ἦν οἱ ἄλλα, absque τε, *Pf.* *l.* 8. ποδανιπτὴρ hinc citat *Pollux* X. 78. — ποδανιστὴρ scribitur in *F.* nec hoc male: sed idem *l.* 19. ποδανιπτῆρι tenet. *l.* 9. οἱ δαιτυμ.) Abest h. l. οἱ *Pf.* *l.* 10. ἐναπονιζέατο) Sic *Arch.* — quod recepi cum *Schaef.* et *Borh.* pro vulgato ἐναπενιζεάτο. *l.* 12. πόλιος *Arch.* *Vind.* [*F. Paris.*] Alii πόλεος. Tum Ἄμασις semper *Arch.* *Ibid.* φοιτέοντες) φοιτέωντες *F.* φοιτῶντες *Pf.* *l.* 16. πρότερον μὲν) Non est μὲν in *Arch. Vind.* [et *Pf.*] qui *lin. seq.* ἱρουργέειν et ἀπονίζεσθαι. *l.* 20. εἶναι δημότης *Med. Pass. Ask. Vind. Arch.* margo *Steph.* [*F. Paris.*] Vulgo ἦεν. Vide *Gronov.* Wess. — At multa quidem ad h. l. verba faciens *Gronov.* parum tamen, immo nihil docet, nisi εἶναι, non ἦεν, legi in cod. *Med.* Vi-

detur utique *Wess.* quum frequenter dissidere a *Gron.* cogeretur, subinde veluti honoris caussâ nominare eum voluisse, ubi nihil etiam opus erat. Nihil apud Nostrum, ut apud optimos quoque alios scriptores Graecos, frequentius, quam *coniunctionum* (quas Grammatici vocant) *cum infinitivo* constructio in oratione alioquin infinita. *Ead. l.* 20. αὐτέων) αὐτῶν *F.* et *Pf.* *l.* 21. ἑωυτοῦ) ἑωυτὸν *Arch.* *Ibid.* ἐκέλευε) ἐκέλευσε *Vind.*

CAP. CLXXIII. Lin. 1. ἐχρᾶτο *Med. Pass. Ask.* [*F.*] ἐχρῆτο *Vind. Ald. Paris. A. B.* [e nostris hoc non enotatum:] *Arch. Rem.* nec male. Vide *Valken.* ad Phoeniss. *Eurip.* vs. 961. Wess. — Ut hîc ἐχρᾶτο, sic χρᾶσθαι, I. 172, 11. et hoc cap. *l.* 14. saepiusque aliâs, et χράσθω II. 123, 1. et ἀπεχρᾶτο I. 102, 4. ubi vide Var. Lect. cf. II. 181, 8. *l.* 2. πληθώρης *Arch. Vind.* Vulgo πληθούσης. [Sic *F.* et *Pa. b. c. d.* et *Pf.* qui caret ὅτου.] Quae sequuntur, respexit *Aelian.* Var. II. 41. Wess. — Cuius vide *Notas* *l.* 4. κατέσκωπτε) κατέκοπτε *F.* *l.* 5. παιγνιήμων) Spectâvit *Athenaeus* [lib. VI. c. 78.] p. 261. Wess. *l.* 5 *seq.* ἀχθ. δὲ τούτοισι οἱ φίλοι αὐτοῦ) ἀχθ. δὲ οἱ φίλοι αὐτοῦ αὐτοῖσι *Pf.* *l.* 7. τοιάδε λέγοντες) λέγ. τοιάδε *Pf.* *l.* 8. τὸ ἄγαν) τὸν ἄγ. *Arch.* *Ibid.* προάγων) ἀπάγων *Vind.* *l.* 9. χρῆν) ἐχρῆν *Med. Vind. Arch. Pass. Ask.* [et sic *ed. Wess.* cum *Gron.*] Ceteri χρῆν, uti II. 179. III. 95. VII. 39. — Sic *F. Pa. Pb.* cum *edd. vett.* quod revocavi cum *Schaef.* *l.* 9. σεμνῷ σεμνὸν) Sic *Arch. Pass. Ask. Valla.* [*F. Paris.*] σεμνῷ σεμνῶς Fragm. cod. *Paris.* Vulgo σεμνὸν σεμνῷ. *l.* 10. πρήγματα) πρήγμ. *F.* *l.* 11. ἐπιστέατο) ἠπιστ. *Arch.* — et *Pf.* *l.* 12. σὺ ἂν) Abest ἂν *Arch. Vind.* *Ibid.* οὐδαμῶς) οὐδαμά *Pf.* *l.* 13. Ὁ δὲ ἀμειβ.) Sic scripsi cum *Borh.* Vulgo Ὁ δ' ἀμειβ. Perperam Οὐδ' ἀμειβ. *F.* *Ibid.* τοισίδε) τοίσιδε *Med. Pass. Ask.* et Fragm. *Paris.* Alii τοῖσδε. — Sic *F.* τοισίδε scripsi cum *Reiz. Schaef.* et *Borh.* Et hoc accentu τοισίδε (non τοίσιδε) scriptum esse in *Pf.* ex αὐτόπτῃ cognovi. *l.* 15. ἐπ. δὲ χρ. ἐκλ. Quatuor verba desiderantur in *Med. Pass. Ask. Valla.* [item in *F. Pa. Pc.*] Habent ea *Vind. Arch.* Fragm. *Paris. Ald. Rem.* *l.* 16. πάντα) ἅπαντα *Pf.* *Ibid.* ἐκραγείη)

ἐκφαγεῖν idem *Pf.* *l.* 17. χρῆσθαι) χρᾶσθαι iterum h. l. *Vind. Arch.* — et *F.* quod recepit *Schaef.* Memor. equidem amare nostrum variare verborum formas, non invitus tenui id quod dabat *ed. Wess.* cum aliis edd. et msstis. *l.* 18. εἰ ἐθέλοι) εἰ ἐθέλει *Vind. Arch.* — et *F. Pa. Pd.* In tali sermone vero potentialem modum praeferre consuevit Noster. εἰ θέλοι habet *Pf.* *l.* 20. ὅγε) ὅτε *Arch.* — male. *l.* 21. ἑκατέρῳ) ἑκάτερον *Pf.*

CAP. CLXXIV. Lin. 1. καὶ ὅτε) Sic ora *Steph. Med. Vind. Ask. Arch.* Fragm. *Paris.* [*F.* cum nostris *Paris.*] Copula deest aliis. — nempe *Edd.* ante *Gron.* *l.* 2. ὡς φιλοπότης ἐών) ἐών Fragm. *Paris. Ask. Pass.* [Sic et *F.* et *Pa. Pb. Pd.* si fides nostris Excerptis.] Alii ἦν. — Ex solo *Pc.* hoc enotatum: sic vero *Edd.* ante *Wess.* e quibus revocavit hoc *Schaef.* Nos cum *Wess.* ἐών tenuimus. *l.* 3. ἐπιλείποι) ἐπιλίποι *Vind. Arch.* — et *Pb.* quod recepit *Schaef.* *l.* 4. ἐπιτήδεα recte dedit *F.* quemadmodum ante nos iam correxerat *Schaef.* praeeunte *Koen.* ad *Gregor.* dial. ion. §. 45. Vulgo alii omnes ἐπιτήδεια. *l.* 7. ἑκάστοισι) ἑκάστοτε *Vind. Arch.* *Ib.* καὶ ἁλίσκετο) καταλίσκετο *Arch. Vind.* — κατηλίσκετο *ed. Wess.* cum superioribus *Edd.* sic et *F.* et alii mssti. Sed ex *Valckenarii* coniect. perquam probabili, *Wesselingio*que etiam probatam, καὶ ἡλίσκετο correxit *Reiz.* quod tenuere *Schaef.* et *Borh.* At imperfecta in -σκον formata non solent augmentum accipere; quod innumeris exemplis constat, quorum tria hîc in propinquo habemus, κλέπτεσκε, ἄγεσκον, ἀποφεύγεσκε. Itaque καὶ ἁλίσκετο scripsi, quod ipsum in scripturâ codd. *Arch.* et *Vind.* haud obscure latebat. *l.* 8. ἀποφεύγεσκε) ἀπέφευγε *Med. Pass. Ask.* ora *Steph.* [*F. Pa. Pd.*] ὑποφεύγεσκε *Arch. Vindob.* ὑπέφευγε *Ald.* etc. — Collatis inter se duabus prioribus lectionibus perspecte *Wess.* istam ἀποφεύγεσκε conflavit, quam tenuere post eum alii editores. Nescio an hoc ipsum tueantur etiam codd. *Pc.* et *Pb.* e quibus nulla ab exemplo *Wess.* discrepantia adnotata est. *l.* 9. ἐποίεε scripsi cum *Pf.* Vulgo ἐποίησε. *Ibid.* τάδε *Vind. Arch. Medic.* Fragm. *Paris. Pass. Ask.* [*F. Pb. Pd. Pf.*] τάδε *Ald. Paris. A. B.* — no-

stri *Pa. Pc.* *l.* 14. ἀληθέως θεῶν ἐόντων *Vindob. Arch. Valla.* [et sic *ed. Wess.* et seqq. Sic vero etiam, ni fallor, ms. *Pd.*] Vulgo ἀληθέων ἐόντων. — absque θεῶν. Sic *Pa.* et *Pf.* sed ἀληθέως ἐόντων, absque θεῶν, *Pc.* Denique ἀληθέων θεῶν ἐόντων *F.*

CAP. CLXXV. Lin. 1. θωυμάσιά οἱ) Nil mutant libri: malles autem abesse οἱ cum *Schaef.* ad *Bos.* Ellips. Gr. p. 582. An θωυμάσιά μοι aut θωυμαστά μοι? coll. *l.* 10 seq. *l.* 2 ὑπερβαλλόμ.) ὑπερβαλέμ. *F.* *l.* 3. μεγάθεϊ) μεγέθεϊ *F.* sed idem mox in μέγαθος consentit, et paulo post iterum. *l.* 5. ἀνδρόσφιγγας) ἀνδροσφίγγας *Pb.* *l.* 7. τουτέων) τούτων *F.* *l.* 9. καὶ ἐείκοσι) καὶ dedere *Vind. Arch. Ask. Med. Pass.* [*F. Pa.*] Aliis copula desit. Porro εἴκοσι *Arch. Ask. Vind.* [unde hoc recepit *Wess.*] Vulgo ἐείκοσι. — Habet hoc *ed. Gron.* cum superioribus *Edd.* et revocavi cum *Schaef.* quamquam εἴκοσι tenet et *F.* et *Paris.* *l.* 10. αὐτέων) αὐτῶν *F.* *l.* 11. θωυμάζω) θαυμάζω h. l. *F.* *l.* 12. ἐκόμιζον *Rem.* margo *Steph. Medic. Ask. Pass.* [*F. Paris.*] ἐκόμιζε *Ald. Vind. Arch.* *l.* 14. ἅπαντες) πάντες *Arch.* *l.* 16. εὖρος) εὖρος *F.* et sic etiam alibi, ubi adnotare neglexi. *Idem* mox τεσσαράσκ. pro τεσσερεσκ. *l.* 17. τῆς μουνολίθου) τοῦ μουνολίθου *Rem. Paris. B.* non male. Wess. — Ex nullo nostrorum *Paris.* hoc enotatum: recte vero τῆς legi, ex sequentibus adparet. *l.* 19. πηχέων recte *F.* ut *ed. Schaef.* et *lin.* 20. πέντε πηχέων ἐστί. Vulgo πήχεων. Quinque vero verba, τὸ δὲ εὖρ. δυώδ. πηχ. desunt *F.* et *Pa.* quemadmodum etiam monuit Wess. deesse illa codd. *Medic. Ask. Pass. Paris. B.* et *Vallae*, servata in *Arch. Vindob. Ald.* et aliis. δυώδεκα ex *Arch.* recepit *Wess.* pro vulgato δώδεκα. In eodem *Arch.* paulo ante prave πηγόνος scribitur, pro πυγόνος. *l.* 21. τῶνδ' εἵνεκα tenet *F.* cum aliis *mss.* et *edd.* τῶνδε εἵνεκεν edidit *Borheckius,* quem in τῶνδε secuturus eram, sine cesse esset ut statueremus, eamdem constanter rationem in hoc genere et aliis talibus secutum esse Scriptorem nostrum. Equidem in hisce nihil nisi veterum librorum auctoritate nitens (unius certe aut alterius) mutare consuevi. *l.* 22. οὐκ ἐπελκύσαι· τὸν ἀρχιτ.) Sic bene distinguit *Par. B.* [item *F.*] Vulgo στιγμὴ cernitur post ἀρχιτέκτο-

να. *Ead. l. et seq.* τὸν ἀρχιτέκτονα αὐτῆς, ἑλκομένης τῆς στέγ.) Sic recte (ut edidit *Schaef.*) distinguitur oratio in *F.* et *Pd.* Vulgo τὸν ἀρχιτέκτονα, αὐτῆς ἑλκ. *etc.* *l.* 23. χρόνου ἐγγεγονότος. Requirebam ἐγγεγονότος: sed nil mutant libri. *l.* 24. καταχθόμενον) καὶ ἀχθόμενον *Arch.* — unde hoc recepit *Wess.* et tenuere *R. Sch.* et *Borh.* Nescio an cum *Arch.* faciant *Pb.* et *Pd.* Mihi vero restituendum visum est probum verbum et opportunum huic loco, καταχθόμενον, quod cum *edd. vett.* aliisque codd. tuentur *F. Pa. Pc.* Nempe particula τε post οἷα non refertur ad sequentem quampiam καὶ, sed οἷά τε idem valet ac nudum οἷα. Mox vero, pro τῷ ἔργῳ, habet τὸ ἔργον *F.* *l.* 24. ἐνθυμιστὸν) ἐσθυμιστ. *Arch.* *l.* 26. ἤδη δέ τινες) οἱ δέ τινες *Arch.* et *Valla*, non utique absurde. Wess. — *Valla* quidem quid legerit, vertens *Nonnulli aiunt*, haud satis certum. Caeterum in ἤδη δὲ alii omnes praeter *Arch.* consentiunt. Codex *F.* quidem ἤδη δὲ scribit, quod ex οἱ δὴ δὲ corruptum suspicari quis possit. *l.* 26. ὑπ' αὐτῆς) ὑπ' αὐτῇ *Arch.* *l.* 27. ἀπὸ τούτου) διὰ τοῦτο *Arch.* — nempe ex scholio.

CAP. CLXXVI. Lin. 3. ἐν δὲ, καὶ ἐν Μέμφι) Haec quinque omittit *Arch.* cum *Valla.* Mox ἐν δὲ καὶ *Arch.* Wess. — Adparet erratum hîc esse in titulo codicis. Forsan *Ask.* (pro *Arch.*) scribere voluerat *Wess.* Sic quidem cod. *F.* ἐν δὲ καὶ, frequenter et aliâs cum *Ask.* consentiens. *l.* 4. Ἡφαιστείου) Ἡφαιστίου *F.* *l.* 6. Αἰθιοπικοῦ ἐόντος λίθου) Sic *Arch. Vind. Valla.* [nescio an et *Pb.* et *Pd.*] In *Edd.* τοῦ αὐτοῦ ἐόντ. λίθ. — Sic et *F.* et *Pc. Pd.* In ἐόντος autem nil mutant, pro quo vide ne ἐόντες scriptum oportuerit. *l.* 7. εείκοσι) εἴκοσι *Ask. Vind. Arch.* [*F. Paris.* Et sic *ed. Wess.*] Alii εείκοσι. — quod revocavi cum *Schaef.* *l.* 8. τοῦ μεγάρου) Nil mutant graeci libri, sed *Valla* habet *magno illi assistentes;* inde τοῦ μεγάλου *ed. Schaef.* *l.* 9. τὸν αὐτὸν τρόπον) Abest αὐτὸν *Arch. Vind.* *l.* 10. τῇ Ἴσι τε τὸ ἐν Μ.) λέγουσί τε τὸ ἐν Μέμφι *Arch. Vind.*

CAP. CLXXVII. Lin. 1. βασιλῆος) βασιλέως *F.* *l.* 4. ἐν αὐτῇ γενέσθαι post οἰκεομένας (*l. seq.*) ponit *Arch.* Habet autem ista hinc *Eustath.* in Iliad. β'. p. 314, 38. — p. 238, 17. ed. Bas. *l.* 5. νόμον δὲ scripsi cum *F.* et *Pd.*

Vulgo νόμον τε. *l.* 7. νομάρχη) νομάρχῳ *Arch.* *Ib.* Αἰγυπτίων) Αἰγύπτιοι *Vind. Arch.* *Ead. l.* βιεῦται) Sic *Ald. Vind. Arch. Rem. Paris. A. B.* cum *Suida*, qui Βιεῦται, ἀντὶ τοῦ ζῇ, Ἡρόδοτος. [Ex nostro *Pc.* citatur βιεῦνται.] βιβαιεῦται *Med. Pass. Ask.* — quod adoptare non erubuit *Gron.* In *F.* est βεβαιεῦτε. *l.* 8. μὴ δὲ ποιεῦντα) Sic recte *F.* et *ed. Schaef.* Perperam vulgo μηδὲ, unâ voce. *l.* 9. ζόην) ζωὴν *Arch. Vind.* *l.* 10. τὸν νόμον) Abest τὸν *F.*

CAP. CLXXVIII. Lin. 2. ὁ Ἄμασις) Abest artic. *F.* *l.* 3. ἀπικνευμένοισι) ἀπικευμ. *Arch.* *l.* 5. αὐτέων) αὐτῶν *F.* *Ibid.* οἰκέειν) ἐνοικέειν *Vind.* [quod recepit *Schaef.*] ἐνοικέειν *Pass.* αὐτοῦ οἰκέειν *Rem.* *l.* 6. χώρους) Sic *Ald. Arch. Vind. Paris. A. B.* [*Pa. Pc.*] *Rem.* quod revocavi cum *Schaef.* χωρίοις *Med. Pass. Ask.* — et *F.* quod cum *Gron.* tenuit *Wess.* *l.* 7. αὐτέων) αὐτῶν *F.* *l.* 8. καλεύμενον) καλεόμενον *F.* *l.* 9. πόλις *Med. Ask. Pass.* et sic mox iterum iterumque. πόλιες *Ald. etc.* — Sic *F.* et *Pa.* *Ib.* αἱ ἱδρυμέναι. Abest αἱ *F.* *l.* 10. Χίος recte *F.* et *ed. Schaef.* Vulgo alii Χῖος. Mox καὶ Τέως *etc. usque* καὶ Κνίδος desiderantur in *F.* *Ibid.* Κλαζομεναί) Κληζομ. *Arch.* Κλιζ. *Vind.* Citat *Eustath.* pag. 314, 38. [ad Iliad. β'. p. 238.] sed varie errans. Vide *Berkel.* ad *Steph. Byz.* in Ἔφεσος. *l.* 11. Κνίδος) Χῖος *Pass. Ask.* male. [Sic vero, aut Χίος, etiam fuisse videtur in exemplari codicis *F.* unde propagata scribae aberratio a loco superiori ad inferiorem.] Κνίσος *Arch. Vind.* *Ibid.* Ἁλικαρνησσὸς) Ἁλικαρνησὸς *Vind. Valla.* Conf. I. 1. Wess. — Vulgatum tenet *F.* cum aliis, et sic nunc *Ald.* et *Edd.* omnes. *l.* 12. τουτέων nunc, ubi ad foem. πολίων refertur, tenet *F.* cum aliis. *l.* 13. τοῦτο τὸ τέμενος) Sic *Pass. Ask. Arch. Vind.* [*F. Paris.*] Vulgo τὸ τέμενος τοῦτο *ed. Ald. Steph.* et *Gron.* *l.* 14. αἱ παρέχονται. Abest αἱ *F.* *Ibid.* ὅσαι δὲ) αἱ δὲ *Vind. Arch.* *l.* 15. οὐδέν σφι μετεὸν μεταπ.) Quatuor verba librariorum socordiâ desunt *Pass. Pass. Ask.* — et *F.* *l.* 17. Ἥρης) Ἥρας *F.*

CAP. CLXXIX. Lin. 1. ἡ Ναύκρ.) Deest ἡ *Vind. Arch. Ask.* — Habet articulum *F.* cum aliis. τὸ παλαιὸν scripsi cum eodem *F.* Vulgo τοπαλ. unâ voce.

l. 3. στομάτων) στόμα *Ask.* στόμα τῶν *Pass.* στόματι *Arch.* *l.* 7. μέχρι οὗ) μέχρις οὗ *F.* *l.* 8. ἐτετίμητο) ἐτέτμητο *Ask.* *Pass.* — et *F. Pb. Pd.*

CAP. CLXXX. Lin. 3. ἐξεργάσασθαι) Sic *Ald.* *Arch. Vind. Paris. B.* [*Pa. Pb. Pc. Pd.*] et *Remig.* quod *Med. Ask. Pass.* ἐξεργᾶσθαι non posterius. Wess. — ἐξεργᾶσθαι autem, cui quidem alterum non postponendum ait, ex *ed. Gron.* tenuit idem *Wess.* Equidem ἐξεργάσθαι saltem scripturus eram cum *F.* Sed placuit ἐξεργάσασθαι, quod *Schaef.* etiam revocavit. *Ibid.* αὐτομάτως) αὐτόματος *Arch.* et *Vind.* nec male. Wess. — Receperunt hoc *Schaef.* et *Borh.* Adquievi equidem in vulgato, quod cum aliis tuentur *F.* et *Paris.* *l.* 4. ἐπέβαλλε scripsi cum *F.* Alii vulgo ἐπέβαλε. *l.* 7. ἐλάχιστον) ἐλάχιστ' ἂν *Arch.* *Ib.* ἐνείκαντο recepi ex *F.* Vulgo ἠνείκαντο. *l.* 8. στυπτηρίης *Arch. Vind.* *Ald. Rem. Paris. tres*, [quatuor,] *Pass. Ask.* [*F.*] στυρίης ex scribendi compendio *Med.* — quod adripuit *Gronov.*

CAP. CLXXXI. Lin. 1. Κυρηναιοῖσι δὲ Ἄμασις φιλότ.) Sic *Arch. Vind.* [et *Pc.* quos secutus sum cum *Schaef.* et *Borh.*] Κυρην. δ' ἐς ἀλλήλους Ἄμασις φιλ. *Aldus* et *Paris. B.* Wess. — Κυρην. δ' ἐς ἀλλήλους φιλοτ. (absque Ἄμασις) *Med. F.* et alii, et sic *ed. Wess.* cum *Gron.* *l.* 2. αὐτόθεν ora *Steph. Med. Ask. Pass. Arch. Vind. Rem.* [*F. Paris.*] Alii αὐτόθι. Wess. — Nempe sic *Edd.* ante *Gron.* cum *Aldo.* *l.* 7. Λαδίκη) Δαδίκη *Arch.* semper. *Ib.* ὁ Ἄμασις *Arch. Vind.* [*Pb. Pd.*] Articulum vulgo negligunt. Sic *F.* cum aliis. *l.* 8. ἐγένετο) ἐγίνετο *Pa. Pc.* *l.* 9. εἶπε ὁ Ἄμασις) Sic *Med. Ask.* [et *F. Pa.* quos secutus sum.] Complures εἶπε δὴ ὁ Ἄμασις, uti *Ald.* εἶπε δὲ ὁ Ἄμ. *Vind.* — εἶπε δὴ ex edd. vett. revocavit *Wess.* et tenuere *Reiz. Schaef.* et *Borh.* Equidem non videns quaenam vis h. l. particulae δὴ insit, si opus esset insertâ particulâ, δὲ praeferrem, quae particula frequenter apud Nostrum initio apodoseos ponitur, ex protasi repetita. *l.* 11. ἔστι τοι *Arch. Pass. Vind.* *Paris. C.* [*Pb. Pc. Pd.* et *F.*] ἔστι τι *Med. Ask.* Olim nude ἔστι οὐδ. — Sic *Pa.* *Ibid.* οὐδεμίη) οὐδεμία h. l. *ed. Wess.* cum *Gron.* ex *Med.* Et sic quidem constan-

ter etiam in *F.* scribi saepe monuimus: sic etiam h. l. *Pa.* et alii. Quoniam tamen constanter aliâs οὐδεμίη editum vidimus, etiam h. l. hanc formam ex *Ald.* et aliis. revocare placuit, quod et a *Schaef.* factum video. *l.* 12. ἀπολωλέναι *Ald. Paris. B. C.* [*Paris.* omnes, et *F.*] *Vind. Rem. Arch.* ὑπολωλέναι edidit *Gron.* ex *Medic.* cui *Pass.* et *Ask.* consentiunt, sed prave. Wess. *Ibid.* κάκιστα γυναικέων) Sic *Arch.* [unde recepit *Wess.*] In aliis γυναικῶν. — Exspectaveram equidem κάκιστα κακίστη γυναικέων, et sic suspicabar scripsisse auctorem: sed nullus vetus liber patrocinatur coniecturae. *l.* 13. ἐγίνετο *Arch. Pass. Vind.* — et *F. Pa. Pc.* quod cum *Schaef.* praetuli vulgato ἐγένετο. *Ibid.* ὁ Ἄμασις) Ex *Arch.* et *Vind.* recepit *Wess.* articulum, quem spernunt alii; — nec illi male. *l.* 14. ἐν τῷ νόῳ) Wess. cum *Gron.* ἐν τῷ νηῷ edens, adnotavit: „Sic *Medic. Ask.* ἐν τῷ νεῷ [immo νόῳ] *Paris. A. B.* [*Pa. Pc.*] *Arch. Vind. Ald.* ἐν τῷ νῷ *Pass.*" — Cum *Pass.* vero faciunt *F. Pb. Pd.* Recte vero ἐν τῷ νόῳ: scil. *Cyrenaicam Venerem intra se, in animo suo, precata est. Ibid.* ὑπ' ἐκείνην τὴν νύκτα) Sic recte ed. *Schaef.* et *Borh.* Vulgo alii omnes ἐπ' ἐκείνην etc. quod ferendum non putavi. *l.* 18. ἤδη) δὴ *Arch. Vind. Ibid.* ἔλθοι πρὸς αὐτὴν) Antea ἔλθοι Ἄμασις πρὸς αὐτήν. [Sic *F. Pa.* et alii cum *edd.* ante *Wess.*] Ἄμασις abest *Arch. Vind.* et *Vallae;* estque repetitio ingrata. Wess. *l.* 20. ἀπέπεμψε) ἀπέπεμπε *F.* *l.* 21. σόον *Arch. Vind. Pass.* bene. σῶον vulgo. — Sic *F. Pd.* *l.* 22. τετραμμένον) ἱδρύμενον *Arch. Vind. Valla,* quod notabile. Wess. — Receperunt hoc *Schaef.* et *Borh.* ita quidem ut ἱδρυμένον scriberent. Nos vulgatum tenuimus, quod tuentur *F. Paris.* et reliqui omnes. *l.* 24. ἤ τις) εἴ τι *Arch. Vindob.*

CAP. CLXXXII. Lin. 1. ὁ Ἄμασις ἐς τὴν Ἑλλάδα) Sic *Med. Ask. Pass.* Ceteri ὁ Ἄμ. πέμψας ἐς τὴν Ἑλλ. cum *Aldo.* — Participium eiecit *Wess.* cum *Gron.* quod pro scholio a nonnullis adiectum videri poterat ex cap. 159, 9. Sane necessarium h. l. non fuisse intelligitur ex eodem hoc cap. *l.* 8 seq. et ex IV. 88. et 152. Et cum *Med.* et aliis ignorant id verbum h. l. *F.*

et *Paris.* *l.* 3 *seq.* καὶ εἰκόνα usque Ἀθηναίη praetermissa sunt in *F.* *l.* 5. λίνεον abest *Arch. Vind.* Conf. lib. III. 47. *l.* 7. μέχρις ἐμεῦ) Sic *F.* cum aliis; non μέχρι. *l.* 9. Αἰάκεος) Conf. III. 139, 7. *l.* 11. τοῦ Δαναοῦ. Articulum ignorant *Arch. Vind.* — et *F.* *l.* 12. ἱδρύσασθαι) ἱδρῦσθαι *Med. Pass. Ask.* [Et sic *ed. Wess.* cum *Gron.* ἱδρύσθαι *F.*] ἱδρύσασθαι *Paris. A. B.* [*Pa. b. c. d.*] *Vindob. Arch. Ald.* — quod revocavi cum *Schaef.* *Ibid.* προσσχούσας scripsi cum *Schaef.* et *Borh.* pro vulgato προσχούσας. conf. *Var. Lect.* III. 48, 8. *l.* 14. Κύπρον κατεστρέψατο etc. exscripsit *Eustath.* in Homer. p. 827, 27. — Iliad. λ'. p. 759, 7. ed. Bas.

FINIS VARIETATIS LECTIONIS

IN HERODOTI LIB. II.



